APHORISMI ¬HIPPOCRATIS: FACILI METHODO DIGESTI, CUM IPSU TEXTU DENUO EDUNTUR AUCTIORES &...

Hippocrates, Johannes Tilemann

Ad Conventu Monacense
Ord. Ere. S. B.
Augni 1734.

...OCRATIS
...METHODO
...MEDICA
...TILEMANNO
MARPURGI,

APHORISMI HIPPOCRATIS


FACILI METHODO
DIGESTI
CVM IPSO TEXTV,
Aliisq; insuper therapeüticis pro curatione Morborum omnium totius Humani Corporis.

Denuò eduntur auctiores & correctiores, ut &
APPENDIX DE MATERIA MEDICA.

AB
JOHANNE TILEMANNO
MED. D. ET EIUSDEM PROF. ORDIN.



MARPVRGI,
Typis CHEMLINIANIS.
Anno Messiæ, 1650.



IOHANN. TILEMANNVS MED. DOCTOR & EIVSDEM PROFESSOR ORDINAR.

æc est Ti[illegible]manni facies: mens docta sed ejus
Fulgebit claris conspicienda libris,
[illegible]ssala qui tempe, qui monstrat Adonidis hor[illegible]
Promit & innumeras inde salutis opes.

[illegible]ackin.

S. Fürck scu[illegible]

[illegible] TILEMANN[illegible]
[illegible] D. ET
[illegible]
[illegible]ENDIX,
[illegible]
[illegible]ERIA
[illegible]ICA
[illegible]
[illegible] THERA-
[illegible]

[illegible] Literis Chemlinianis [illegible]
[illegible] 1670.

JOANNIS TILEMANNI,
MEDICINÆ D. ET
PROFESS.

APPENDIX;
De
MATERIA MEDICA.

AD
APHORISMOS THERAPEUTICOS.

Auctior & correctior.



MARPURGI, Literâ Chemlinianâ.
Anno Messiæ, 1650.

Illustrissimi atque Excellentissimi Comitis ac Domini,

DN. LUDOVICI HENRICI,

Comitis Nassovio-Dillenburgici, Cattimelibocorum, Viandæ ac Diecii, Domini in Beilstein, &c.

Domini Munificentissimi,

GENEROSISSIMIS FILIIS ac Dominis,

Dn. GEORGIO LUDOVICO, & Dn. ADOLPHO, & Dn. PHILIPPO, } Fratribus Germanis,

Dnn. meis Gratiosissimis,

D. D. D.

Illustrissimi atq; Excellentissimi
Comitis ac Domini,

DN. LUDOVICI HENRICI,
Comitis Nassovio-Dillenburgici,
Cattimelibocorum, Viandæ ac
Dietzii, Domini in Beil-
stein, &c.

Domini Munificentissimi,

GENEROSISSIMIS FILIIS
ac Dominis,

DN. GEORGIO LUDOVICO, & DN. ADOLPHO, & DN. PHILIPPO, Fratribus Germanis,

Dnn. meis Gratiosissimis,


D. D. D.

AUTH[illegible]

[illegible]ISSIMÆ ATQVE
[illegible]ISSIMÆ
[illegible]CISSÆ AC
[illegible]
DN[illegible]ELISABETHÆ,
[illegible], Viduæ [illegible]
[illegible] ab Hanovia,
[illegible] in Schaum-
burg, [illegible], Dezæ, Ziegen-
haini, Niddæ, &c.
[illegible]

[illegible]ISSIMO ATQVE
CELSISSIMO
[illegible] PRINCIPI AC
DOMINO,
DOMINO, WILHELMO VI.
[illegible] Lantgravio Comiti in Schaum-
burgo, [illegible], Dezæ, Ziegen-
haini, Niddæ, &c.
[illegible] Clementissimo,
D. D. D.

AUTHOR



SERENISSIMÆ ATQVE
CELSISSIMÆ
PRINCIPISSÆ AC
DOMINÆ
DN. AMELIÆ ELISABETHÆ,
Landgraviæ in Hassiâ, Viduæ Regentis
Tutricisq; , Natæ Comitissæ ab Hanoviâ,
& Müntzenbergâ, Comitissæ in Schaum-
burgo, Cattimeliboco, Deziis, Ziegen-
hainâ, Niddâ, &c.
Dominæ meæ Clementissimæ,

SERENISSIMO ATQVE
CELSISSIMO
FILIO PRINCIPI AC
DOMINO,
DOMINO WILHELMO VI.
Hassiæ Landgravio, Comiti in Schaum-
burgo, Cattimeliboco, Deziis, Ziegen-
hainâ, Niddâ, &c.
Domino meo Clementissimo.

D. D. D.

AUTHOR.

LIBER I.

DE

DIETIS.

[illegible]

DIETA [illegible]

[illegible]

I.

[illegible]

SECTIO I.

De DIÆTIS.

Sumemus vocem materiæ Medicæ generalius, pro DIÆTA & PHARMACIS.

DIÆTA REFRIGERANS ESTO TALIS:

I.

AEr natura frigidus eligatur, in inferiori parte ædium, versus septentrionem, vel occidentem. Nemora & arbusta talia, fontium & fluminum aquas murmurantes: si caleat, mutent hunc Rosa, Myrrha, salix: Pavimenta frigidâ conspergantur, floribus *Rosarum, Papaver. Nymph.* &c. *Herb. Plantag. Salicis, Graminis, Solani,*

 Lactuc.

Lactuc. portulac. *Betulæ* erigantur, poma aurantia, Citria, Limones, pilæ Eburneæ, marmoreæ, cryſtallinæ, plumbeæ cum ſuc. & aq. refrigerantibus, roſ. nymph. papav. circumponantur & geſtentur; Fiant *irrorationes & evaporationes* cum *aquis violarum, Roſarum, Aceto Roſac.* Aqua crebrò transfvaſetur. Veſtis ex lino vel ſerico intercluſa bombyce ſufficit. Aër calidior vitetùr, niſi reddatur temperatior, aut malignitas adſit, quæ ab aëre frigido augetur, & ad centrum præcipitatur.

2. PANIS ſit probè coctus, non multum fermentatus, nec plurimum ſalitus, nec nimium recens.

3. CARNES Gallorum aut Gallinarum, Caponum, Vitulorum, hædorum, & quæcunque recentes ſunt, quia ſanguinem augent, non facilè admittuntur: multò minus eæ, quæ fumo exſiccatæ, vel aqua ſalſa conditæ ſunt, quemadmodum nec ſylveſtrium: Si quid tamen carnium vehementer expetitur, dentur pulli gallinacei aut columbini, ſicut & Gallinarum, Caponumq́;

numq; extrema; Deinde jus eorum fervô-
re consumptum, & quod jam gelu concre-
vit, ipsa quoque eorum caro, ut & hædina,
& vitulina, sed elixa, & succo quodam re-
frigerante, ut *Ribium*, *Granat*: *acidorum*,
agresta, *Limonum* aut *Citri*, vel *aceto* alte-
rata: Concedi, sic potest & Perdicum, avi-
cularum, montanarum, & leporum caro.

4. A piscibus cujuscunque tandem ge-
neris, abstinendum, nisi ægris gratificari
cogimur; Tunc Saxatiles, ut Funduli, Per-
cæ, Asciæ, trutæ &c. exhibeantur, sed ritè
præparati, & in exiguâ quantitate.

5. Ex fructibus conveniunt, qui vel re-
frigerant, vel temperati sunt: ut *Cucurbita*,
Cucumis, *Pepo*, *Melones*, præsertim horum
seminis emulsio, *Fraga*, Poma dulcia, in-
primis verò acida, Pyra, mala Punica aci-
da, Citria, succ. Limonum, Cerasa, maxi-
mè acida, Pruna tam dulcia quàm acida,
Damascena, Persica, Uvæ passulæ &c. Vi-
tentur omnes incrassantes, calefacientes &
obstruentes: ut Juniperi, Myrti, Mespila,
Cotonea, Castaneæ, Olivæ, Juglandes, A-

 vellanæ

vellanæ, Ficus, Cappares, nisi aceto sint
conditæ.

6. Ex oleribus zum grünen Muß / lactuca, Endivia, Cichoreum, Spinachia, Atriplex, Blitum, Portulaca, Malva, acetosa, trifolium acetosum: fol. Borag. Bugloss. Violarum, fragar. cum passulis minoribus. prosunt. Nocent autem calida & acria, ut Brassica, Beta, Eruca, Nasturtium, Sinapi, Apium, Urtica, Sisymbrium, Raphanus, Pastinaca, Petroselinum cum Rad. Cœpæ, allium, Porrum, & omnia illa, quæ in Diætâ calefaciente admittuntur.

7. Ex leguminibus: Fabæ, Pisa, Phaseoli, Lentes, Oriza, milium &c. maximè vitentur, inprimis in Substantia: Pisorum enim jusculla conceduntur, ut & brodia omnia, quæcunque ex carnibus recentioribus parantur, Gallinarum, Caponum, & aliarum, acetosâ, uvis acerbis, lactucâ, frigidisq; oleribus incoctis, alterararum: Sic Brodium Prunorum dulcium atque acidorum Cerasorum; ex avenis, Sorbitiones ex aqua & pane coctæ cum foliis cerefolii, Petro-

Petroselini. Inprimis commendatur Hordei cremor, & ptisana cum aceto præparata, vel ad abstersionem cum Cristal. tartari à gr. vj. ad ℈j. Contusum Carnium, vel carum aqua liquidior, vaporario elicita, modò simplex, modò Rosarum Violarum, borag. buglofs. sacharo temperata. Et si morbus acutissimus fuerit, aqua simplex, in qua medulla panis elota est, sufficit.

8. LACTICINIA omnia, Caseus, & quæ ex farina, ovis & Butyro conficiuntur, fugiantur. Ova sorbilia, etsi à quibusdam concedantur, usus tamen eorum aut nullus sit, aut exiguus admodum.

9. AROMATA omnia cum calidioris naturæ sint, parciùs vel nunquam usurpentur.

10. *In principio* morbi calidi, cibus aliquantum plenior offeratur, cujusmodi est extremitas pullorum Gallinaceorum, Gallinarum, Caponum, contusum, Hordei cremor, Pruna, vel olera cocta, &c. ut æger ad morbi vigorem durare, & adventuri mali insultus facilius sustinere possit.

11. *In incremento* autem tenuior sit: ut Colatura hordei, sorbitiones Gallinarum, Caponum, concretum jus carnium, Hydro saccharum, Amygdalogala, &c.

12. *In vigore* autem si ob virium imbecillitatem atque animi deliquium æger cibandus sit, tùm tenuissimus exhibeatur, ut aqua hordei simplex, aut aqua simplex, in qua panis elotus.

13. Quod si morbus continuus fuerit, matutino tempore cibandum, sin autem remissionem aliquam habeat, & quidem brevem, ita ut cito alia timeatur accessio, tùm declinante febri præbeatur: Quando verò remissio longior est, eo tempore, cùm omnia tranquilla sunt, & arteriæ conquieverunt; Intermittens 3. vel 4. horis ante paroxysmum, cibum postulat: in paroxysmo verò nullum, nisi propter virium imbecillitatem quis deficere videatur; sic enim omni tempore ægrum sustinere, ciboq; reficere, & vires recreare convenit.

14. Ex potulentis sunt.

I. AQUA pura fontana simplex, quâ nihil

nihil ad infringendum calorem valentius est, maximè, si nulla adfuerit viscerum imbecillitas. Alteratur quoque Spir. vitrioli, sulphuris, Nitri seu Nitro Crystallisato, (sed cave, ne in febrib. malignis urinam nimis promoveas) Tincturâ Rosarum, fol. trifol. Acetos. Frag. flor. rosar. borrag. buglos. acetos. fruct. berber. Cerasis conquassatis, conservis, conditis, albo ovi, Tamarinth. Citri Taleolis, vel succo, oxysacharo, vino Granatorum.

II. AQUA HORDEI simpl. cujus formula talis esse potest:

℞. *Hord. integ. m.* ß. *paß. min.* ℥ij. *sem. anisi. fœnicul. an.* ʒij. ʒ. *flor. Cordial. an. p.* 1. *aq. pura fontan.* ℔. viij.

Decoque ad hordei crepaturam, addendo in fine, si visum fuerit, Sachar. Candi ℥j. *Coletur, & cum album. ovor. clarificetur, ut fiat limpidissima.* vel

℞. *Hord. m.* ß. *rad. Scorzon. acet. an.* ℥iß. *corn. C. rasπat.* ℥ß. *Sem.. Cit* ʒj. *Sant. rub* ℥ß.

Coq. in s. q. aq. ad ʒ*tias. Colatura* ℔ iij. *adde Syr. Violarum* ℥iij. *Spir. vitrioli q. s. ad gratam aciditatem. m.*

III. *In aqua* etiam passulæ coqui possunt, vel etiam panis. Cort. rad. Cichor. Acetos. Endiviæ, Scorzoner. Corn. Cerv. milium excort. *vel*

℞. *paß. minor. bene lot.* ℥xvj. *aq. puræ. Mensur.* ij. *Tartari crudi alb.* ʒij.

Macerant. per iij *horas in* M B. *sine deinde in loco calid. per* 24. H. *fermentare, addito pauxillo fermento, ut post Triduum bibi possit.* vel

℞. *Tartari alb.* ℥iß. *vel* ℥ij.

Coq. in aq. fontan. mj. aliquantisper, remotâ subsidentiâ, fiat potus limpid. Possunt addi Cortices Citri: Cinamom. Syr. acetos. Citri.

IV. POTUS DIVINUS PALMARII ita fit.

℞. *Aquæ puræ* ℔ vj. *Sach. alb.* ℥v. *Suc. limon. aut Citri* ℥iß. *plus & minus pro ratione ventriculi & palati. Scobis Santali Citrin.* ʒj.

Bulliant per dimidiam horam, adde deinde Cinamom. opt. ʒj. *Colatura frigida detur:*

Simpli-

Simplicius ita:

℞. *aq. fontan.* ℔. iiij. *Sachar. alb.* ℥iiij. *Santal. Citrin. Cinamom. an.* ʒj.

Coq. lento igne. despum. ad quadrantem horæ. Colatura detur.

V. DECOCTUM CITRI.

℞. *Pomor. Citri num.* ij.

In taleolos dissecta conspergunter sacchero albo, coquuntur in aquæ quartariis 3. ad remanentiam mensuræ semis, Colatura frigida datur sola, vel cum eâ & succo Citri, Tinctura Rosarum extrahitur.

vel VI.

℞. *Ros rubr. mß. Santal. citr. rubr. an.* ℥ij. *C.C. usti* ℥ß. *Cort. citr.* ʒij. *coq. in aq. ferventi impende Cinam. Spec. diarrh. alb. an.* ʒiß. *colat. frig. add. Syr. granat. oxysacch. an.* ℥iß. *Spir. vitr. q. s.*

℞. *Ros. rubr.* ℥i. *macer. per noct. in loco tepido in aq. frag. scabios. cich. ros. an.* ℥viij. *aq. cinam.* ʒij. *spir. sal. g.* x. *Tinctura colata per chart. addi potest Syr. citri. Sacch. cand.*

vel

℞. *fl. ros. rub.* ʒiij. *tunic. borrag. viol.*

an. ℥j. *infund. per H. 4. in decocti, vel aq. font. tepid.* ℔. iß. *Aqua roſar.* ℥ij. *Borrag. Bugloß. ceraſ. nigr. an.* ℥j. *cinam.* ʒß. *inſtill. ſpir. nitri vel acet. rubr. ld.* ℈4. *extrah. tinctur. add. ſyr. corall. acetoſ. citri ceraſ. acid. an.* ℥ß. *julep. roſ. rob. ribium an.* ℥j. *M. colat. ſervetur doſ. cochl. 4. 5. per ſe, vel cum julapiis mixt.*

VII. CEREVISIA ſecundaria, nec lupulo nimis condita, nec ætate recentior conceditur.

VIII. *Serum* lactis ſolum, inprimis Caprinum, ſem. aniſ. aut Cinamom. correctum; vel Tamarinthicum, Aluminoſum, Poſſetum Italicum.

IX. ACIDULÆ inprimis commendantur, quibus non ſolum refrigerandi, ſed etiam corrigendi putredinem facultas ineſt, ſiq; Citria in taleolos diſſecta imponantur.

X. JULAPIA, vel ex aqua ſimplici vel deſtillatis, ut Lactucæ, Borag. bugloſs. cichor. acetoſ. Endiviæ. &c. cum Julap. Roſarum & Violarum, aut Syr. acetoſ. citri.

Syr.

Syr. acetos. simp. Cerasorum & Granatorum acid. Rob. ribium & Berber.

e. g.

℞. aq. simpl. ℥iij. Julap. Rosarum. ℥j. m.f. aliquoties transvasando haustus, sapius repetendus.

℞. *aq.* Cichor. *aut acetos.* ℥iij. *Syr. acetos. simpl. vel acetositat. Citr.* ℥j. *misc.* vel

℞. *Decoct. hord. aut citri* ℥vj. *frigefacto adde pulp. Tamarind. q.s. ad gratam aciditatem.*

vel

℞. Syr. *granat.* Citri *Julep.* Rosarum *an.* ℥ß. *aq. fragar. lactuc. buglos. boragin. rosarum. an.* ℥iiij. *Cinamom. cum* Cordial. *destill.* ℥ß. Spir. *vitriol. q.s. ad gratam acidit. m.*

vel

℞. *aq. fontan.* ℔j. *Endivia fragor. an.* ℔ß. *aq. acetos.* ℥ij. *rosarum* ℥j. *Syr. acetositat.* Citri Granatorum *an.* ℥ß. Rob. *ribium berber. Diamori an.* ʒvj. *Syr. Corallorum.* ʒij. *Nitri prap.* ʒiß. *acet. flor. Tunica. q.s. ad gratam aciditat. misc.*

vel

℞. C. *Cerv. ust. prap.* ℥j. *rad. scorzon.*

cichor. tarax. an. ℥iiß. fl. viol. rof. bugloß. an. p. 1. cort. citri ℥ij. sem. napi ℥iß. coq. in aq. font. ℔iiijß. ad casum ℔ß. colat. add. syr. de limon. acet. citri. oxysach. s. an. ℥j. spir. vitriol. q. s. ad acid. misc.

XI. Emulsio amygdalina:

℞. amygdal. dulc. excortic. ℥iiij. sem. 4. frigid. major excort. an. ʒj.

Terantur in mortario, sensim affusis aquis Lactucæ vel Endiviæ, vel fontanæ, vel decoctæ ℔ij. fiat percolando & exprimendo Emulsio, & si somnus simul provocandus sit, addi potest sem. papav. alb. ℥ß.

vel

℞. Aq. violarum, rosarum borag. bugloß. an. ℥iiß. Endiviæ acetos. Fragor. an. ℥j. sem. 4. frigid. major. excortic. an. ʒj. papaver. albi ℥ß. Cortic. Citri Condit. conserv. Rosarum. Violarum. an. ʒiß. conterantur in emulsionem, Colaturæ addi potest: Margarit. prep. ℈ß. Coral. rub. prep. ʒj. Confect. alkerm. gr. viij. misc.

XII. Dilutum: quod

℞. Cons. rosar. vitriolat. ℥ij solve in aq. fontan.

fontan. ℔ ij. *vel* iij. *Clarum separatur, reli-ctâ à subsidentia.*

℞. *Conserv. cichor. Man. Christ. per-lat. an.* ℥ iß *Cinam. el.* ʒ ij. *sach.* ʒ j. *aq. En-div. cichor. an.* ℥ ij. *fontan.* ℥ viij ß. *f. claret. per manicam Hippocr.*

℞. *Conserv. rosarum bugloß cichor. an.* ℥ j ß. *aq. fontan.* ℔ j ß. *Percoletur novies, detur ad Cantharum.*

15. In exiguo calore & declinatione, vinum oligophorum, vel aquâ permixtum, conceditur: Aliàs à vino & spiritu ejus abstinendum, & ut sitis fallatur, sæpè aliquid de pulpa Citri. Pomorum Aurantiorum acidor. Berber. Ribium: Confer. Rosarum, acetosis vitriolatis, passulis minoribus ex acetolotis, præbendum, vel crebro os aquis eluendum.

16. Æger in quiete contineatur, nec multùm moveatur, ne ex motu concitatiori calor augeatur.

17. Somnus sit consueto longior, arte vel natura, & vigiliæ, quantum fieri potest, vitentur, quia spiritus & humores accendunt.

 18. Re-

18. Repletio omnis fugiatur: Alvus quotidiè laxa ſit, ſi non natura, arte juvetur, ut decocto ſimplic. Prunorum, in quo fol. Sennæ ʒvj. incoctæ fuerint; Vel in ejus decocti ℥iij. diſſolvantur Electuar. DiaCatholici ℥j. Vel, decocto Acetoſ. atriplicis, Bliti, lactucæ, lappath. Malvæ, ejuſq; cauliculorũ, Spinach. cum vel ſine paſſulis, in juſculo pingui, vel conditæ, multo oleo, & pauco ſale: Succo item ceraſorum cum melle inſpiſſato ad Cochl. j. ij. per ſe, ſive cum juſculo, ſic prodeſt Acetum paſſularum, in quo Tartarus per noctem infunditur.

vel.

℞. *Tartari crud* ʒij. *vel Crem. tartari* ℥ß. *fol. ſennæ.* ℥j. *Cinamom. Zingiber. ſem. aniſ. an:* ʒß. *Acet. optimi* ℔j.

Fiat infuſio per noctem & diem pro condiendis acetariis. Vel Clyſter. emolliens indatur ex pinguiori carnium juſculo, in quo mel. Roſar. ſolutiv. cum modico ſale fuit diſſolutum: Vel ſuppoſitorio cum & ſine ſpeciebus paratô irritetur. Omnis naturalis vel critica excretio per uterum, hæmorrho-

morrhoides, nares, palatum, sputum, aures, sudores, urinam, alvum, promovea-tur potiùs, quàm sigatur & impediatur.

19. Animi affectus inordinati, impri-mis iracundia, fugiantur.

DIÆTA CALEFA-CIENS.

I.

AEr sit serenus, tenuis ac purus, spiritus atq; mentem collustrãs, calorem exuscitans, humores extenuans, corpusq; ad omnes functiones alacrius reddens: Naturâ versus orientem & ad calorem Solis in parte superiori ædium; arte verò ex ignitione fornacis, Laconico, Balneo, pilis, am-brâ & moscho, refertis. Fugiatur omnis fri-gidus, crassus, obscurus, caliginosus, mul-taq; exhalatione humescens, ut in cellis, fornicibus, cœmeteriis, templis &c.

2. Panis sit probè fermentatus, ritè percoctus, salis modico & seminibus carn conditus.

3. Carnes, Caponum, Gallorum, Galli-

Gallinarum, pullorum, columbarum, pavonum, perdicum, phasianorum, coturnicum, aliarumq; agrestium & sylvestrium volatilium, quæ tum in äëre, tùm stagnis & paludibus degunt, & Anates dicuntur. Præterea quoque castratorum, taurorum, boúm, juvenculorum, vitulorum, agnorum, hædorum, porcorum nõ lactentium, quæ cùm coquũtur Zingibere, Pipere, macere, Rosmarin. Thymo, Satureia, Salvia, majoran. Artemisia, Hyssopo, conditi possunt. Viscida autem & coctu difficilia fugiantur, ut agnorum & porcorum lactentium, vaccarum, boumq; seniorum, hircorum, cervorum, anserum, anatum domesticarum &c. Item omnes fumo exsiccatæ: Quadrupedum pedes & intestina, à quibus vel prorsus abstinendum, vel exigua quantitas admittenda, quia crassum & multis obstructionibus obnoxium succum præbent.

4. Quorsum pertinent pisces omnes, præsertim molles, & mucilaginosi, ut: salpa, carpio, anguillæ, tinca, halec, &c. præsertim

fertim infumati & saliti, nisi ægro gratifi-
candum sit, ubi solidiores, ut Salmo, Per-
ca, Truta, Lucius, Funduli &c. debito mo-
do cum vino, aceto & aromatibus præpa-
rati, tutiùs admitti possunt.

5. Ex oleribus conveniunt, Brassica, Be-
ta, Sion aquat. cepa, allium, porrum, pe-
troselinum, fœniculum, cerefolium, na-
sturtium, urtica, thymus, serpillum, artemi-
sia, rosmarin. majoran. satureia, salvia,
pimpinella, raphanus, communis & sylve-
stris, siser, asparagus, carota, pastinaca, sina-
pi, sampsuchus. Origanum. Et si alvus mo-
venda fuerit, adduntur lactuca, spinach.
malva, blitum, atriplex, cum carnium bro-
dio præparat.

Reliqua superiùs enarrata refrigeran-
tia fugiantur, inprimis Fungi & Tubera;
Legumina etiam omnia ante enumerata,
vitentur, præter Brodia, quibus calidiora
olera fuerint incocta, ut Pisorum Brodium,
cum rad. petroselin. præparat.

6. Ex fructibus omittantur omnes hor-
tarii, ut Cerasa, Pyra, Poma, Persic. Avella-

næ,

næ, juglandes, caſtaneæ, ficus, fraga, cucurbit, melones, cucum. Uvæ tamen paſſulæ, amygdal. cappar. mala punica, citria, limones bacc. juniperi conceduntur.

7. LACTICINIA omnia, caſeus, ova aſſa, ſive in ſartagine frixa, improbantur, minùs autem recentia & mediocriter tremula,

8. Ex aromatibus inprimis conducunt, Zingiber, Cinamom. Galang. Macis, Piper. Grana paradiſ. caryophili. nux moſch. &c. Quemadmodum etiam ſem. aniſi, fœnicul. carui, coriandri, cumini.

9. VINUM GENEROSUM ex potulentis primas tenet, ſive naturale ſit, ſive artificiale, cujuſmodi eſt Hippocraticum, Claretum, Abſynthites, de roſmarino, de ſalvia, card. benedict. Guaiaco, ſaſſafraſia. item Spiritus & Eſſentiæ vini, Roſmarini, Pulegii, Artemeſiæ, Abſynth. baccarum Juniperi. fœnicul. aniſi.

vel

℞. *Spir. vin.* Mij. *Cinam. Caryoph. an.* ℥ij. *mell.* ℔j. *Sacch.* ℔ß. *diger. per* 14. *dies.*

deſtil.

destillentur per MB. cujus ℥iiij. cum Mj. opti-
mi vini misce.

10. AQUÆ Betonicæ, Rosmarin. Ma-
joran. Salviæ, Hyssop. absinth. Pulegii, Ar-
temis. Bac. Junip. Calami aromatic. Ci-
namom. Anisi, fœniculi, carui &c. artificio-
sè destillatæ. Inter quas Betonic. capiti re-
frigerato, absinth. ventriculo, hyssop. pe-
ctori artemis. utero &c. potissimum con-
veniunt.

11. HYDROMELI, vel simplex quod
℞. Aq. fontan. ℔. viij. x. xij. mellis ℔j.
Coquitur, donec non amplius spumet, &
conditur cinamom. ʒij. ʒiiij. vel com-
positum ex Aromat. Herb. Radic. simplici
hydromelit. despumato inditis. ut

℞. *Rad. Ir. flor.* ʒj. *aq.* lb. ij. *coq. ad con-*
sumt. lbß. *colat. adde mell. q. s. coq.*

vel

℞. *aq.* lb. xx. *mellis bis desp.* lb. jß. *rad.*
acor. ℥j. *succ. sampf.* ℥ß. *nuc. mosch.* ʒiij.
coq. ad consumption. quarta part. coletur.

vel

℞. *aq. coct.* lbj. *colet. per manic. Hip-*
pocr.

pocr. cum facch. ℥iij. *cinamom.* ʒij. vel

℞. *Sacch. alb.* lbj. *aq.* lb. xij. *cinam.* ʒiß. ZZ. *Galang. an.* ℥ß. *Zeduar.* ʒiij. *Acor. ver.* ʒij. *Sem. pœon.* ʒiß. *Salv. sicc.* p. j. *coq. ad* lb. viij. vel

℞. *Aq.* 4. *Chalybeata* lb. vj. *passul. min. contus.* lb. ij. *major* lb. j. *flor. rof. rubr.* M. j. *Infund. per noct. coq. ad* ʒt. *consum. colat. impend. nodul. ex spec. diacinam. dialacc. diambra an.* ʒj. *Sign. vin. paſs. per se vel cum parte tertia vini miscend.*

12. OXYMEL dilutius ex aquæ partibus XII. mellis partibus duabus, aceti una parte, despumatur, clarificatur, colatur.

13. BOCHETUM, seu decoctum ligni secundarium, coriandri, cinamomi, cerevisia cum bacc. juniper. lauri, galang. rad. helen. caryoph. mac. nuc. mosch. sem. pæon. gran. paradis. condit.

14. JULEBUS hic etiam proditioribus prodest.

℞. *Syr. Cinamom. Rubi Idæi an.* ℥iß. *aq. Cinamom. cum cordial. destillat. vini opt. an.* ℥vj. *confect. alkerm.* ʒj. *ol. rof. stillat.*

lat. ℈ß. *m. & hoc Moretum*: ℞. *Diamor.* *f.* ℥j. *julep. viol. vel rof.* ʒvj. *aq. cinamom.* ℥ß. *vini opt.* lbß. M.

15. A decocto Hordei, aliisq; liquoribus refrigerantibus, omninò abstinendum.

16. Corporis motus, qui calorem intus sopitum & torpescentem excitat, moderatus, & quem vires ægri ferre possunt, impe-retur. Quies verò, quæ inertem reddit, diuturnior, prorsus denegetur.

17. Somnus etiam nativum calorem obtundens, crudos & pituitosos humores exaggerans, omninò vitetur. Vigiliæ verò moderatæ, spiritus exuscitantes, suade-antur. Excrementorum maturanda exclu-sio, atque studendum, ut alvus quotidiè suo fungatur munere, si nō naturâ, arte ta-mē, idq; vel Enematibus, vel suppositoriis, vel pilulis de Hier. simpl. Galen. Alephan-gin. de Aloë lotâ à ℈j. ad ℈ij. aut aliis aloe-ticis, paulò ante pastum exhibitis: vel de-cocto furfurū, siliquarū, fol. aloës, cū pau-co sale ad ℥viij. Unum vel alterū cochleare aquæ vitæ, in cujus lbj. foliorum senn. se-lect. ℥ij. sunt maceratæ.

18. Ex

18. Ex animi perturbationibus fugian-
tur quæcunque corpus refrigerant, ſpiritus
& calorem opprimunt , atque intrò revo-
cant, ut ſunt Timor, Triſtitia, Verecundia,
Sollicitudo. Econtra verò iiſdem ſtuden-
dum, quæ ſanguinem & humores extenu-
ant, calorem naturalem excitant, & per u-
niverſum corpus diffundunt, ut: Gaudium,
Animi lætitia, atque interdum Iracundia.

DIÆTA EXICCANS.

I.

AEr ſit verſus plagam vel ventos ſic-
ciores, habitatio in loco arenoſo, ſi-
ne fœtore, in montibus: Patetur talis, igni-
bus accenſis, ex ligno cupreſſi, juniperi,
Roſmarin. &c. Balneis, thermis naturali-
bus, ſulphureis, & aluminoſis, tam potis,
quàm extrinſecus adhibitis, quemadmo-
dum & ſtuphis ſiccis, ſuffumigiis ex rebus
aromaticis, maſtich. ſuccin. Thur. myrrh.
veſtimenta tegant & muniant bene corpus:
cubile calefiat.

gras-

grassante peste. ℞. *Nitri, sulph. cortic.*
frax. fol querc. succin. albi pro pulv. fumi-
gatorio.

2. CIBUS sit tenuis;

PANIS detur bis coctus, probè fermen-
tatus, sale & sem. Carui bene conditus.

3. Ex carnibus conveniunt omnes, de
quibus in Diætâ calefaciente dictum est.
Hoc tamen modo, ut assæ & frixæ potius,
quàm elixæ offerantur, inprimis verò vo-
lucrum, maximè sylvestrium, ut turtur. tur-
dor. perdic. gallin. lepor. capreol. cervi,
splen capræ, epar. vervec.

4. A carne suillâ, & à piscibus abstinen-
dum, quamvis alii cancros, locustas, erina-
ceos &c. concedant:

5. Ex oleribus prosunt: Rad. fœniculi,
petroselin. Hyssopi, Rosamarin: saturej.
Majoranæ. salviæ, Artemisiæ. *Nocent*,
Malva, bismalva, borrago, lactuc. viol. &
alia humectantia.

6. Ex fructibus dentur nuces, avellanæ
tostæ, amygdalæ, castaneæ, oyza, hordeum
frixum, milium &c. Reliqui fructus, inpri-
mis

nis Horarii, omninò fugiantur, præter pyra tosta, in aquâ chalybeatâ, cocta, cydonia, lentes, fabas, pisa, ova duriter cocta, fr. cynosbat, ceras. arid. sicc. myrtill. nost. sed tamen non nisi consuetis & robustioribus.

7. AROMATA illa admittuntur, quæ suprà inter calefacientia diximus. LAC, & omnia BRODIA, quantum fieri potest, omittantur, nisi chalybeata sint & juscul. ex pan. alb. in vin. coct. cum butyr. & vitell. ovor. consummat. cum adstringentibus, ut ℞. carn. vervec. lbij. ped. vitulin. 4. cum ossib. incis. lot. coq. in aq. bene despum. donec caro solvatur, à jusculo separ. pingued. impend. calido concis. in nodul. nuc. mosch. ij. rect. refrig. in gelatin. liquefact. addi potest syr. corall. cydon. berber. vel jusc. ex lumbric. terr. lot. concis. & cum carne castrator. coct.

8. Potus sit admodum exiguus, inedia enim & abstinentia, omnes superfluitates absumunt, Sitis igitur ferenda est, vel interdum compescenda, VINO TENUI diuretico sub rubro, HYDROMELITE aliquo,

quo, vel DECOCTO ligni per 30. 40. dies, Non verò Aquis, exceptis ACIDULIS, nec cerevisiâ, sed sero lactis tamen si abstergendum, & adstringendum, C. Cerv. priap. Cerv. corall. terr. sigill. tormentill. additis.

9. Somno nimio non est indulgendum, quare consueto brevior sit, ut vigiliarum beneficio humiditas absumatur, nisi simul adstringendum sit.

10. Motus & corporis exercitiis maximè conveniunt, unde & quies longior damnatur, nisi fluxus alvi adsit.

11. Alvus quotidiè respondeat, vel Natura vel Arte; Si verò nimium fluxerit, adstringatur, ut: Emulsionibus Amygdalinis, cum aqua plantag. rosarum, tormentill. aliisq; adstringentibus, ante alios cibos, non post eos, comestis; Vino rubro cum dimidiâ parte aq. fol. quercin. Pane tosto, nuce moscat. confricto, & potui imposito.

vel

℞. aq. plantag. fol. querc. Tormentill. Rosarum. an. ℥vj. pulv. mastich. ʒij. macoris

-rius ʒj. Coque, Colat. addantur. Manuum Christi perlat. vel Syr. cydoniorum aut. de Rosis siccis q. s. ad suavit.

Vel:

℞. Granat. recent. acid. vel dulc. Num. 1. Contusum coq. in aqua folior. Quercin. Mensur. j. ad tertias. Colaturæ adde olei Nucum mosch. destill. ʒiij. per se, vel farinæ sacch. priùs admixt. aq. chalybeetur vel aurum ignitum in eâ sæpiùs extinguatur.

12. Excretio semper fiat in Aquam ferrariorum, coctâ cum verbasc. sem. lini & calidam suppositam; excrementa subinde removeantur.

13. SUDOR sæpè cieatur.

14. Animi perturbationes refrigerantes vitentur, ut & quæ humores exagitant.

DIÆTA HUMECTANS.

I.

AEr naturâ talis est, versus meridiem: loca paludosa, Aquas stagnantes: Ar-

te in

te in aquæ dulcis simpl. Balneo, vel parato
ex incoctione Herbarum Malvæ, bismal-
væ, violar. Bugloss. libris aliquot olei vio-
lacei vel olivarum recentis additis: Siq; si-
mul calefaciendum, etiam serpillo, cha-
momill. Origan. Betonic.

2. PANIS fit mediæ ætatis, non ni-
mis recens nec induratus nimis.

3. CARNES eupeptæ & Euchymæ, ut
Vitulorum, Hædorum, Pullorum Gallina-
ceorum, Columbarum, Boum juvenculo-
rum, Agnorum, Gallinarum, Porcellorum
lactentium, inprimis cochlearum, cancro-
rum, eorumq; decocta: Elixa enim potiùs
prosunt, quàm assa: Sic Brodiis, ac sorbi-
tionibus carnium recentium, olera humi-
diora, ut fol. & flor. Viol. Borrag. malv.
bismalv. flor. nenupharis, bugl. vel qua-
drupedum pedes, aut verveeis capita in-
coqui, & *Gelatina* inde parari possunt.

Vel

℞. *fol. Lactuc. flo. & fol. borag. bugloß.
an. Mj. Coque omnia simul, cum pullo Gal-
linaceo, vel columbor. de cujus jure singulis
matutinis aliquid capiatur.*

vel

Vel:

℞. Hord. mundi excortic. ℥j. Cancror. ablut. ℥ij. bulliant in aqua lbij. ad crepaturam. Omnia autem fumo exsiccata, & multo sale condita vitentur.

4. Ex fructibus conveniunt, nuces pineæ, juiub. Sebesten. Ficus Passulæ, Cucum. Pepones, melones, fraga, poma dulcia, inprimis pruna dulcia, hordei cremor, atque avenarum, cui piper additur, si simul calefaciendum, & alia aromata, ut & cerefol. Brassica, Beta, sion aquatic. Nasturt. urtica, sed non sola, verùm cum emollientibus Mespila, Cotonea mala, castaneæ, jugland. cappar. vitentur.

5. Ex oleribus sunt Malva, bismalva, violar. bugloss. boragin Lactuc. portulac. atriplex, blitum, quorum decocta multū prosunt. Calefacientia & siccantia vitentur. Ex leguminibus, pisorum jusculum, conceditur.

6. AROMATUM usus nullus sit, vel paucus admodum.

7. A caseis, inprimis vetustioribus, ab-

stinen-

ſtinendum: Lactis uſus optimus eſt, modò non adſit capitis dolor, & ſaburra bilioſa. OVA recentiora ſint & ſorbilia.

8. Ex potulentis, præſertim ſi ſimul ſit refrigerandum, præſtantiſſima eſt 1. AQUA DULCIS ſimplex, modò abſit infirmitas viſcerum, ubi potiùs VINUM OLIGOPHORON convenit 2. DECOCTUM Hordei cum flor. boragin. bugloſs. violar. paſſul. glycyrriz. (Cinamom. ſi ſimul calefaciendum.

Vel.

℞. *Rad. Helen. recent. Glycyrriz. an.* ℥j. *fol. Calaminth. Origan. Malvæ, biſmal-va, an.* M*ß. flor. ſtœchad. arab. borag. bugloß. an.* p*j. ſem. fœnicul. malv. an.* ʒij. *paſſul. min.* ℥iij. *Coq. in aqua mulſa. ſ. Apozema limpidiſſimum.*

3. JULAPIA: vel ex aqua ſimplici fontan. cum conſervis; Julep. Syrup. violar. boragin. bugloſ. Nymph. vel ex aquis deſtillat. ut violarum, bugloſs. boragin. portulac. Lenticul. Paluſtris, malvæ, Melonum, cucumerum, Lactucæ, &c.

e. g. ℞. *aq. borrag.* lbj. *ſyr. viol.* ℥iij. M.

Vel ℞. aq. Lactuc. boragin. an. lbß. Iuleb.
violar. ℥iiij.m.

4. EMULSIO amygdalina.

℞. aq. borag. bugloß. an. lbj. amygda-
larum dulc. excortic. ℥iij. f. l. a. Emulsio, vel
℞. Amygd. dulc. excortic. ʒij. sem. 4. fri-
gid. major. minor. an. ʒij. bombacis ʒß. Can-
nabis ʒij. Pinearum, Pistach. recent. an. ʒvj.
aq. Bugloß. violarum, fragarum, rosarum,
an. q. s. f. Emulsio. Dulcoranda cum Man.
Christi perlat. q. s.

5. AQUA CAPONUM modo simpl.
modo cum violarum, rosarum, borag. bu-
gloss. conservis temperata & diluta.

Vel.

℞. Caponem juvenem & ping. No. j.
Rad. liquirit. ras. ℥ß herb. Lactuc. violar.
an. Mj. flor. 3. cordial. an. Mß. passul. enu-
cleat. ℥iß. ficuum, jujubarum. Sebesten. an.
No. ix. Sachar. cand. ℥iij. Spec. diatrion. san-
tal. ʒij. Cinamom. ʒiß. Coq. in s. q. decocti
hordei, contundantur, exprimantur, f. de-
stillat.

vel

℞. Endiviæ, pulmonar. Lactucæ. an. Mj.
fruct.

fruct. rub. Idei lbiß. Santal. omnium ℥iß.
spec. diarrhod. abb. ℥ij. flor. violar. beton.
borag. buglosß. an. p j. rad. liquirit. ʒß. Pi-
nearum. passularum. an. ʒvj. Iujubarum.
Sebesten. an. No. xv. Caricarum. No vj. Ca-
ponem. No. j. Coq. in vini Hispan lb. iij. Aq.
Endiviæ, borag. rosar. Lavend. an. lb. j.

Deinde in mortario omnia contundătur,
adde panis similagin. in lacte caprino per no-
ctem macerati lbß. Conserv. borag. bugloss.
rosarum an. ℥iß. sem. anisi. Cinamom. Ma-
ceris an. ʒij.

Destilla in MB. vel colatum jusculum
porrige dos. cochl. iij. quotidie quater.

vel

℞ Capon. deplumat. & eviscerat.
Detrahe pinguedinem, lava in vino albo, po-
stea concisum in frusta, instar nucis juglan-
dis, coq. in s. q. aquæ in vase duplici s. a. do-
nec ossa separentur tunc.

℞. Brodium cum ossibus & carne bene
contusis, adde vini optimi lbß.
aquæ rosar. fragrant. ℥vij. boraginis ℥ij. vio-
larum Meliss. an. ℥iß. Conserv. rosarum ℥iij.

boraginis. violarum. an. ʒß. Spec. diamarg. frigid. ʒij.

Pomum Citri minutim concisum & cum seminibus conquassat. medullæ pan. similag. parum tostæ & vino imbutæ, vel panis saccharat. ℥iiß. Nuc. mosch. Cinamom. elect. an. ʒj. amygd. dulcium excortic, ℥ij. sem. 4. frigid. major. excortic. an. ʒj. Coriandri ʒiij. Coque denuo; & lentè destilla in MB. dentur sæpius Cochlear. ij. vel iij.

Vel:

℞. Integrum, aut dimidium Caponem mundátum, in frusta concisum & æqualem portionem carnis vitulinæ, sale modico consperge, vel etiã Cinamomo, Nuc. mosch. macere, coque in MB. bene tecta per horas 8. exprime succum, pinguedine separata, & solum vel cum aliis jusculis propina.

9. Æger multum quiescat, & motum inprimis vehementiorem evitet.

10. Somnus consueto longior sit, etiam meridianus, naturâ vel arte: ut Pediluviis ex fol. salicis, vitium, lactuc. flor. nenuphar. rosar. violar. anethi, Chamomel, an. Mß.

Ca-

Capit. papaver. cum seminibus num. x. Coct. in aqua fluvial. ad tertias, & à cœna post horas ij. administrat. Emulsionibus, & Syr. de papav. nocturno tempore sumptis & externis fronti & temporibus inunctis.

II. *Alvus* quotidiè laxa sit, per se vel per Enemata emollientia, suppositoria, ut & pharmaca: qualia sunt Manna, Cassia, passulæ laxativæ, quæ fiunt, si in decocto quocunque purgante, passulæ macerantur, & maceratæ, pro quantitate decocti imbibiti assumantur.

Vel:

℞. *fol. senæ sine stipitibus* ℥j. *Rad. jalappæ* ℥ß. *vini opt. aq. agrimon. an.* lbß. *boraginis flor. Chamomil. an.* ℥iij.

Infunde, in vase vitreo, bene clauso, Colaturæ adde. Passularum Corinthi: bene lotarum ℥vj. *Sachar. alb.* ℥ij. *Coque, donec intumescant; Exime, deinde reliquum succum, inspissa ad consistentiam Syrupi, immisc. acidi Tartari* ʒvj. *ol. anis. gut.* xv. *& ungunde passulis tumefactis, dosis cochlear.*

j. plus aut minus, breviter ante paſtum, ne à ventriculo diutiùs vacuo vires conſu- vel mantur.

℞. Pulv. jalap. ʒij. Tartari albi Sen. ſs. ſt. cinam. an. ʒj. Sacch. roſ. ℥ij. Syr. roſ. ſol. q. ſ. f. condit. det. mane cochl. j. ij.

12. Omnes animi perturbationes, Ira, Invidia, Mœſtitia, Cura, Lucubrationes à Cœnâ, fugiantur; animus recreetur Amicis, Aleâ, Luſu chartæ, pilæ, inprimis Muſicâ.

SECTIO II.

De PHARMACIS.

NATVRALIA. deſumuntur.

I.

EX Plantis (Arbor. fruticib. Cremiis & Herbis, quæ vel Bulboſæ, vel Tuberoſæ, vel Coronariæ, vel Capitatæ & pomiferæ, vel umbelliferæ, vel corymbif. vel

nervia

nervifoliæ, vel certifoliæ, vel capillares, vel lanuginosæ & tomentosæ, vel acutifoliæ & cardus, vel graminifoliæ, vel leguminosæ, vel lactariæ, vel oleraceæ, vel repentes, &c. conf. Sennert. Physic.) Item ex earum partibus: ut sunt Radices, (Fungi) Cortices, Ligna (visci) Folia, Flores, semina, fructus ac humorib. seu liquorib. ut succis, oleis & balsamis, gummatibus, Resinis & Analogis.

2. Ex animalibus, vel INTEGRIS, quæ Terrestria, Aërea, Aquatilia, Serpentes, Insecta; TERRESTRE est aut Bipes, aut Quadrupes, idq; Viviparum, Oviparum. AEREA sunt Aves, quæ vel Rapaces & Carnivoræ, vel Esculentæ, Canoræ & aquaticæ. AQUATILIA sunt vel sanguinea: ut Pisces; vel exanguia, ut mollia, Crustata, Testacea, Zoophyta. INSECTA sunt vel peñata, vel aptera vel aquatica. Vel corũ partibus solidioribus: Ossibus, Carnibus, Cornibus, Membranis, piles, unguibus. Vel Humoribus, ut Sanguis, Lac, Mel, Pinguedines, sæva, cera, medullæ, coagula: Vel

VelExcrementis, Crustaceis, Testaceis, La-
pidibus, stercore, urina, bile.

3. Ex Mineralibus, ut Terræ & Mine-
ræ ipsæ Succi Concreti (Salia, Sulphura,
Bitumina) Lapides, Metalla, cum excre-
mentis, Glebæ, eorumq; mixta.

Ex Maribus & Aquis, Thermis, Acidulis.

ARTIFICIALIA.

Sunt alia Interna, & vel liquida, vel me-
dia, vel sicca. Alia Externa, quæ vel com-
munia pluribus partibus, vel propria parti-
um quarundam.

1. Interna liquida sunt: Succi, vina, ace-
ta, Aquæ & Spiritus destillati, olea destilla-
ta, Potus Medicati, decocta. gelatinæ, con-
summata, contusa, Cerevisia, Hydromel,
Melicratum, Medo, Mulia, Oxymel, Ne-
ctar, Infusa, Clareta, Essentiæ, ambrosiæ,
Syrupi, Mellita, Rob. Julepi, Emulsiones.

2. Interna media sunt: Tincturæ, Ex-
tracta, Elixyria, Mucilagines, Conservæ,
Condita, Marmelada, Electuarij, Mixtu-
ræ, Opiatæ, Elegmata seu Lohoh, Saponea,
Leucophagum.

3. In-

3. Interna sicca sunt: salia, crystalli, cremores, croci, flores, sublimata, præcipitata, calcinata, vitra, reguli, fæculæ (gerlæ, cerussæ) magisteria, farinæ præparata, pulveres & species, elæosacchara, trageæ, confecta, rotulæ, morsuli, testudinata, pineata, pandaleç, panes (Martii, sacharini, holippç, oblatæ, melitomata, placentulæ, pasta regia) trochisc. bacul. pilul. (Catapotia, cicer. hypoglot.)

4. Externa communia sunt: Epithemata, lotiones, foment. (culcitræ, sacculi) ol. & balf. linim. unguent. cerat. Emplast. (telæ emplast. sparadrapp. cataplasm. (malagmat.) rubificant. (vesicator. dropac. sinapism. phænigm. cauter.) lapid. poma (moscardini) sapon. (smegmata) cassolat. avicul. cypr. candelæ, baculæ, lixivia, balnea (laconicum insessus Embroch.) amulet. periapt. zenecht.

5. Externa propria sunt: *Capitis*, frontale (Anacollema) oxyrrhodinum, cucupha, *oculorum*, collyrium, *oris*, gargarisma, masticatorium (apophlegmatismus) den-

tifricium. *Narium*, errhinum (sternutatorium, seu ptarmicum) suffimentum, odoramentum. *Stomachi*, scutum, *uteri*, pessarium, nascale. *Ani*, suppositorium, clyster, quo nomine appellantur injectiones variæ, in aurem, vesicam, penem, sinus & fistulas, uterum. *pedum*, pediluvium.

6. Usualia autem dicuntur, quæ in officinis parata prostant, Magistralia, quæ ex tempore à Magistris Medicinæ præscribuntur.

7. Quæ omnia prosunt vel malis internis, vel potissimum externis. Illa aut alterant seu præparant, refrigerando, calefaciendo, humectando, siccando aut evacuant universaliter & particulariter, per vomitum, per alvum (leniter, & κατ' ἐξοχὴν) urinam, sudores, poros, nares, palatum, sputum, uterum, hæmorrhoides. Aut roborant universaliter, ut lapis Philosophorum, Phaleiç, Asæ, Panaceæ, Aurum potabile, particulariter, ut Stomachum, Intestina, Lienem, Epar (Hydropica) Renes & testes (semen augentia, vesicam (cystica) uterum, pectus

(In

(In mammis lac augentia) Cor (Febrifuga) Cerebrum, oculos, aures, dentes, artus. Hæc vel affluxum prohibent, repellendo, defendendo, vi anodina, Narcotica. Vel evacuant insensibiliter, ut discutientia, absorbentia (emollientia, attenuantia) attrahentia, cicatrices delentia. Sensibiliter sub forma Ichoris, Vesicantia, Pyrotica. Sub forma puris, maturãtia, aperientia & rumpentia, detergentia & mundificantia: Vel glutinant: ut vulneraria, sanguinem sistentia, sarcotica, epulotica, porotica.

MEMBRUM I.

REFRIGERANTIA.

Sunt vel præparantia Bilis, *vel* Alterantia partium calida intemperie laborantiũ, ut Ventriculi, Intestinorum, Lienis, Epatis, Renum, Vesicæ, Uteri, Pectoris, Cordis, Cerebri, Artuum.

BILEM FERVIDAM & ACREM præparant:

Anguria, Acetosa, Borrago, Cucurbita,

Endivia, hordeum, cucum. melones, lactu-ca, lenticula, malva, nymphæa, pruna, por-tulac. papaver, rosa, solanum, sempervi-vum, spodium, santala, scariola, tamarin-di, viola.

SEMINA. 4. frigid. major. psillii. Ju-scula pulli alterata cum lactuca. Deco-ctum hordei. Emulsiones. SYRUP. Bor-rag Buglōs. Granatorum, Pomorum dulc. de Sempervivo. s. & C. violarum. JULEP. Violarum, Rosarum. Syr. & Rob. Sambuci.

SIMUL BILEM INCRASSANT.

Syrup. de Cydoniis Jujubinus, Myrti-nus, Nymphææ. s. & C. de Rosis siccis. De-coctum sem. Psyllii, Malvæ. Gummi Ara-bicum, Tragacanth.

CRASSAM BILEM AT-tenuant.

Acetositas Citri. Mala Aurantia, Limo-nia, Punica. Acetosa, Allejuja, Berberes, Ribes.

SIMULQ; DETERGUNT.

Syrup. Acetos. s. C. de Absinth. Byzanti-nus,

aus, de Cichor. f.C. Diarrhod. de Eupato-rio, Endivia, Fumaria, Lupulo uterque Rosarum. de succo Acetos. 5. Radicibus. Oxysach. sim. & comp.

VISCOSAM BILEM DETERGENT
cum CALORE.

Absinthium, Aristolochia, Centaurium,

CUM FRIGIDITATE.

Alkekengi, Agrimonia. Cichoracea, Cicerbita, Gramen, Hieraceum, Hepatica flore albo. Intybi omne genus, Lichen, Oxalis, Oxylappathum, Plantago, Sonchus, Scariola, Verbena, Syrup. acetosus cum melle rosato. Calaminth. cum Julepo violaceo mixt.

SINE SENSIBILI ADSTRI-
ctione digerunt.

Adianthum omne, Asparagus. Fumaria, Eringium, Lupulus ex sero lactis. Rad. 5. in aceto maceratæ. Sem. 4. frigid. major. Crem. Tartari, Tartarus Vitriolatus. Flores Sambuci.

TENUEM ET MOBILEM bilem adstringunt.

Acetosa, Bursa pastoris, Cerasa, Corna, Fraga, Mora, Mespila, Miva Cydon. s. Mala austera, acerba, Omphacium, Oxyacantha, Pyra, Pentaphyllum, Polygonū, Plantago, Rosæ, Succus oxalidis, Mali punici, Sorba. Syrup. Berberorum, Succi Rubi Idæi, de Agresta, Mali punici, Plantaginis. Ribium Rob. de Cornis, Cynosbati, Prunorum Sylvest.

ÆRUGINOSAM BILEM ET MALIGNIOREM præparant.

Crystalli præparati, & mixtura ex Succo Acetosæ, Citri, Granatorum, Borragin. Nymphææ Rosarū. Rubi Idæi. Violarum Flor. Tunicæ, cum Liquore ex Tophis Corn. C. Lapide Bezoardico, Essentia Croci, Confection. Alkermes, Speciebus de Hyacinth. &c.

e. g.

℞. *Hordei mund. & conquas. p. j. prunor. & passul sine acinis an. ℥j. Cortic. rad. cichor. borrag. buglos. Scorzon. an. p. j. Fol. Lactu-*

Lactuc. , borrag. acetos. Violar. an. M j. Sem. *frigid. an. p.* j *Flor. Cordial. an. p.* ß. Coq. *in aqua font.* lbij. *ad* 3*tias, adde sacch. alb.* ℥iiij. *Syr. de Cichor. borag. an.* ℥ij. Spir. *vitriol. q. s. ad acid. m.*

℞. *Syr. pro una vice* ℥ij. *cum duplici quant. aquæ , aut decoct. Hordei , Endiviæ, Cichor. Lactuc. borag. buglos. Acetos. Nymphæ.* Et per 3. *aut* 4. *dies mane & vesperi, donec color urinæ biliosæ mutetur , continua.*

Vel:

℞. *Syr. violar. acetosit.* Citr. Granat. *portulac. an.* ℥ß. *aq.* Cichor. *Endiviæ ,* Rosarum. Lactuc. *an.* ℥j. *m. f. potio semper tepida.*

SI BILIS CUM PITUITA misceatur.

℞. *Cortic. rad. bugloss. borag. cichor. petroselin. fœnicul. apii an. p.* j. *fol. borag. bugloss.* Cichor. *capill. veneris, lupuli, petrosel. an.* Mj *Hord. mundat. p.* j. *passul. prun. sine Acinis. an.* ℥j. *sem. frig. major. fœnicul. Anisi. flor.* Cordial. Cichor. *centaur. minor. an. p.* j.

Coquantur in aqua lb. iij. ad tertias, Colat. adde Sacch. ℥v. Syr. Bizantin. Cichorei an. ℥iij. Acet. flor. Samb. q. s. ad Aciditat. m.

vel:

℞. Tartari vitriolat. ℈ij. ol. rosar. stillat. Citri an. gj. m. f. pulvis divide in 2. part.

℞. Tart. vitriol. ℈j. Sal. Cichor. gr. v. Julep. Rosar. ℥j. aq. Cinamom. ʒij. Oxymel. simpl. ℥iß. m. pro digestiv.

vel:

℞. Crystal. Tartar. ʒiß. Tartar. Vitriolat. ℈j. Sal. Cichor. absinth. an. gr. vj. m. f. pulv.

Tribus matutinis continuis in brodio vel alio liquore sumendus ante purgationem.

℞. Tartar. vitriol. ℈ß. Sal. absinth. gr. v. Syr. de Cichor. cum Rhabarb. ʒvj. aq. acetos. ℥iß. Cichor. ℥ß. Spir. aperitiv. Penoti gut. v. m. f. Potio.

vel:

℞. Decocti superior. ℥iiß. Acid. Tart. Tart. Vitriol. an. ℈ß. Oxymel. simpl. ʒvj. m. p. potu.

PARTIUM ALTERANTIA REFRIGERANDO.

VENTRICULUM REFRIGERANT. INTUS.

Radic. Acetosæ, Acetosell. Cichor. sylv. & hort. Plantag. Tormentill,

Acetosæ, Cicerbitæ, Cichor. 5. Capillarium, Dentis Leonis, Endiviæ, Myrti, Portulacæ, Lactucæ.

Semin. 4. frigid. major. minor. Myrti, Papaveris.

Flor. Balaust. Cichor. Mali punici, Rosarum rub. Violarum.

Ligna. sandala omnia.

Fructus. Berberes, Cydonia, Cerasa, Citria mala, cucumeres, Fraga, Granat. Mirobalani omnes, Mora, Mespila, Melones, Muscatellina pyra, Olivæ, Poma, Pruna, Sorba.

SUCCI FOLIORUM ET FRUCTUUM, Acacia, Acetum, Hypocistidis, serum lactis, præsertim caprin.

Camphora additis leviter adstringentibus, Corallium.

 Aci-

Acidulæ, AQUÆ, Endiviæ, Lactucæ, Plantag. Rosarum, Thermales.

SYRUPI. De Agresta, Acetosæ succo, Acetosus simp. & comp. Acetositat. Citri, Berberum, Cydoniorum, Granatorum, Myrtinus, Ribium, Rosarum. MIVA Cydoniorum simpl.

JULEBI Granatorum, Rosarum. Vio-lar---

OXYSACCHARUM simpl. & composit.

CONDITA. Berberes, Cerasa, Cydonia, Cichor. radix. Lactuc. caul. Ribes, Uva acerba.

CONSERVÆ. Acetosæ, Cichor. flor. & rad. Capill. Veneris, Citri Carnis, Rosarum, inprimis vitriolat. Trifolii acetos. Violarum.

SPECIES. Diatrion Sandal. Diarrhod. sine speciebus, Diamargar. frigid.

TROCHISCI. De Camphora, Eupatorio, Spodio, Sandalis.

ROB. de Succo Berberum, Ribium.

MORSULI. de succo & Cortic. Citri.

EMUL-

EMULSIONES. Amygdalar, dulcium, cum semine melon.

SPIRITUS vitrioli, sal prunellæ.

COMPOSITA MEDICAMENTA VENTRICULUM refrigerant.

℞. *Syr. granat. dulc. corallorum an.* ℥j.
acetosit. Citr. de Cinamom. Ceras. acid.
an. ℥ß. *Spir. vitrioli q. s. ad gratam acidi-*
tat. m. detur sæpius cochl. j.

℞. *Conserv. rosar.* ℥j. *acetosell. pulp. Ci-*
tri. Rob. Ribium. Condit. radic. Cichor.
caul. lactuc. an. ℥ß. *Corall. rub. præparat.*
Spec. diamarg. frigid. Santal. citr. an. ℈j.
Syrup. corallorum q. s. f. conditum. foliis Lu-
na auri obtegendum vel non, detur sæpè in
cultri mucrone.

℞. *Specierum diatrion. Sand. diamarg.*
frigid. diarrhod. Abbat. an. ℨj. *Conserv.*
Rosarum cichor. an. ℈iiß. *Sandal. Citrin.*
Corall. rub. præparat. an. ℈j. *Sachar. in aq.*
rosar. solut. ℥iiij. *Fiant morsul. ad pondus* ℨij
Capiatur una ante pastum.

EXTERNA.

OLEA. Cydoniorum, Lentiſcinum, Myrtinum, Mirtillorum, Roſarum, Violarum.

UNGUENT. Roſaceum, refrig. Galeni.

CEROTUM SANDALIN.

EMPLASTRUM diaphœnic. frigid.

℞. ol. Nymphaa, violac. Mucilag. pſill. cum aq. roſar. extract. an. ℥ij. Cera. q. ſ. f.

Liniment. Pro regione ventriculi ad ventrem & ſpinam Dorſi.

℞. ol. Roſac. omphac. an. ℥iß. Coriandr. Sandal. alb. flor. roſar. rub. cortic. citr. an. ℥ß. Cera q. ſ. f. unguent.

Addito pauco aceto tempore uſus.

Cruſta panis toſta, aceto madefacta, pulvere caryophyllorum conſperſa imponatur.

Vel. Cataplaſma ex carne Cydoniorum, Pane, Farina Hordei, pulvere roſarum, violarum, in vino, aceto, ſuccu pomorũ agreſtium coctis, & cum oleis mixtis.

℞. Roſ. rub. Mj. Violar. p. j. Sandalor. omnium. an. ℥iß. Summitat. abſinth p. iij.

Inci-

incisa & contusa includantur sacculo, coquendo in vino austero & succo Cydoniorum pro fomento ventriculi.

INTESTINA
refrigerant.

Eadem Intestinis conveniunt, quæ ventriculo, tum per os assumpta, tum per clysteres injecta, tum exterius applicata. Ut Fomenta, ex Aqua Plantaginis. Semine Plantaginis.

Portulacæ.

Herbis, Burs. pastor. Hypocystid. Rosarum, Rubi summitat.

Pro potu: Aqua Hordei.

Decoctum ex Semin. Lactucæ Cucurbit. Papaveris capit. Spinacheorum.

Vinum Cydoniorum, Diacodion. Laudanum opiatum.

Clysteres ex decocto Hordei, vel lacte vaccino ejusq; sero, verbasco, tapso, semine lini, fœnugræci, e: g.

In *colica* biliosa.

℞. *Rad. Althea, Bryonia, Beta, Polypod.*

pod. an. ℥ß. Herb. Violar. Malva, Parietar.
Mercurial. Portulac. an. Mj.
Flor. Chamomal. Violar. Malva, Ver-
basc. an. p. iij. Sem. Carui, Fœniculi, Lini,
fœnugra. an. ʒj.
Coq. in ser. lac destillati ℔. iij. ad consum-
ptionem tertia.
Colat. lb. j. addantur Terebinth. Vene-
ta, Cassia an. ℥ß.
ol. lilior. alb. Violarum Chamomill. an.
℥j. m. pro Enemate.

In Inflammatione.

℞. Cremor Ptisana. ℥vj. Succ. Plantag.
Endivia Portulac. an ℥ij. ol. Rosacei ℥iij. Vi-
tell. ovorum num. ij. m. pro Clystere.

LIENEM REFRIGERANT INTUS.

RADICES. Borragin. Buglofs. Bis-
malvæ, Cichorei, Malvæ, Salicis, Scorzo-
ner, Taraxacon.

FOLIA. Agrimoniæ, Acetosæ, Asple-
nium, Boraginis, Buglofs. Bismalv. Cicho-

rac. Fragariæ, Malvæ, Oxylappath, Salicis, Violariæ.

FLORES. Rosar. rubr. Violar. purpur.

FRUCTUS Cappares, Ficus, Jujubæ, Mora, Poma Borstorfian. Pruna dulcia, Passulæ minor. Sandala, glycyrrhiza, hordei cremor.

SEMINA. 4. frigid. minor. major.

SYRUPI. de Borag. succo, Buglos. succo, Glycyrrihzæ, Jujubis, Pomorum succis.

OXISACCHARUM simplex.

OXYMEL. e. g.

℞. *Rad. Cichor. Polypod. Quercin. an.* ℥ß. *Cortic. Thamarisc. Radic. cappar. an.* ʒij. *Scolopendr. Capillorum Veneris an.* Mj. *Flor. genistæ, boragin. buglosß. an.* p. j. *sem. portulac.* ʒj. *agni Casti.* ʒß. *passular. minor.* ℥ß.

Cog. in aqua simpl. vel Hordei q. s. & aceti acerrimi ℥iij *Colaturæ adde. Syr. de pomis q. s. ad suavitatem.*

℞. *aq. fumar. Cichor. an.* ℥iij. *Syr. violar. fumar. Oxysach. simpl. an.* ʒvj. *m.*

EX-

EXTERNA.

Oleum. Nymphæ, Rosaceum, Violaceum. Unguentum Rosatum, Cerotum Sandalin. Acetum acerrimum.

℞. ol. Rosac. Cydoniorum an. ℥j. Vini austeri lb. v. Aceti ℥j. m. & cum lana imponatur.

℞. Farin [illegible] an. ℥j. part. po- [illegible] sar. rub. Mß. Chamomeli, Absinthii, Meliloti an. ʒiij. ol. Rosacei, Nardini an. q. s. f. Cataplasma.

HEPAR REFRIGERANT.

Radices. Acetos. Asparag. Fragar. Rusci, Taraxacon, Cichor. cum cortic.

Herbæ. Acetosæ. Cichor. Endiviæ, Lactucæ, Nymphææ, Portulacæ, Plantagin. Trifol. acetos.

Folia. Agrimoniæ, Capilli Veneris, Fragariæ, Graminis, Hieraceum, Lenticula aquatic. Salicis.

Flores. Cichor. Hepaticæ, Nymphææ, Rosarum, Violarum.

SEMINA. 4. frigida majora, ut cucum. cucurbit. citrul. melon. minora, ut Endiv. lactuc. portulac. scariol. Acetosæ, Alkekengi, Fragariæ, Mirtill. Papaveris.

FRUCTUS. Berberes, Cucumeres, cerasa acida, Citria mala, Hordeum, Limonum mala, Punica mala, Poma acida, Rubi Idæi, Ribes, Camphora, Corallium, Ebur, Spodium, Sandala.

LIQUIDA. SERUM Lactis caprin. acetum, aqua agrimon.

SYRUPI. Acetosæ, Acetositat. Citri, Bizantin. de 2. & 5. Radicibus, Cichor. de Endiviæ succo. Fragarum, Granatorum, Myrtini, Nymphææ, Papaveris, Rosarum, Violarum.

SUCCI. Mali punici, Granatorum, Cerasorum.

ROB. Ribium, Berberorum. MIVA Cydoniorum, simpl.

CONDITA. Berber. Cerasa. Citri Cortic. Cichorei rad. Lactucæ surculi, Limones, Ribes.

CONFECT. Rad. Cichor. Decoctum hordei, florum, fructuum.

CON-

CONSERVÆ. Accetosæ, Cichor. flor. & Radic. Nymphææ, Rosarum, Trifol. accetos. Violarum.

SPECIES. Diarrhod. Abbat. sine speciebus. Diatrion. Santalon. Diamargar. frigid. Aromatic. Rosat.

Trochisci. de Camphor. Diarrhodon. de Sandalis.

℞. *aquæ puræ* lb.iß. *Sachar. Candefact.* ℥vj. *Bulliant leniter & colentur. Colatura adhuc calida addantur.*

Sandal. rub. ʒij. *Citrin.* ʒiß. *flor. rosar. rub.* ʒj. *Spir. vitrioli* ℈ß.

Infunde per noctem, Colatura adde.

Iuleb. Violar. Syrup. Ribium, succi Citri an. ℥vj. *m f. Iulabium.*

Possunt etiam gutt. aliquot aquæ Cinamomi addi.

℞. *Conserv. Rosarum, violarum, cichor. an.* ℥j. *Condit. rad. cichor.* ℥ß. *Species diarodon. Abbat.* ʒß. *Oxysachar. simpl. s. q. f. conditum.*

℞. *Aqua pura* lb.iß. *Sachar. Cand.* ℥S. *Bulliant. leniter, colatura adhuc ferventi addantur.*

San-

Sandali rubri ℥iiS. *Succi citri recent.* ℥S.

Infunde per noctem, coletur iterum & detur.

EXTERNA.

OLEA. Cydoniorum, Mastichinum, Nymphææ, Omphacinum, Rosaceum, Violarum.

UNGUENTA. 4. frigida. ut alb. Camphoratum, Diapopuleonis, Rosaceum, Refrigerans Galeni.

CEROTUM. Sandalinum cum aceto.

EMPLASTRUM. Diaphœnicũ frigid.

℞. *aq. Endivia, Cichor. Solani, Lactucarum.* ℥ij. *Spec. diarrhodon. abbat. diatrion. sandal. an.* ℈ij. *Spica Indica* ℈S. *Acet. rosacei* ℥j. *m. f. Epithema, cui etiam Camphora* ℈j *addi potest.*

Idem præstant succi plantarum cum modico aceto.

℞. *Vnguent. refrig. Galeni Rosat. Mesues an.* ℥S. *pulv. rosar. rub. sand. citrin. an.* ℈j. *ol. Cydonior. q. s. f. linimentum, Abluto cum aceto rosaceo, adde Camphoræ* gr. x. m.

RENES REFRIGERANT INTUS.

RADICES. Althex, Asparagi, Eryngi, Graminis, Liquiriciæ, Malvæ, Pentaphylli, rusci, rubi.

HERBÆ. Adianthum omne. Acetosa, Cichoreum, Endivia, Fragaria, Herniaria, Lactuca, Malva, Nymphæa, Parietaria, Plantago, Sonchus, Sempervivum.

SEMINA. Althex, Bombacis, fœnugræc. Lini, Malvæ, Plantagin. Psylli, papaveris alb. 4. frigid. major.

FLORES. Chamomæl. Papaver, Rosarum, Violarum.

FRUCTUS. Amygdal. dulc. Alkekengi, Caricæ, Fraga, hordeum, Jujubæ, Pistacea, Passulæ, Pruna dulcia, Poma, Rubi. Idæi, Sebesten.

GUMMATA. Tragacanth. Amygdalar. amararum, Cerasi, Camphora.

LIQUIDA. Butyrum, Lac, Serum, fucus Liquiriciæ, Citri, Limonum, Granatorum, Acetum, Acidulæ, Spiritus vittioli, Sal pru-

prunellæ, Aquæ foliorum supra dictorum, Fragariæ.

SYRUPI. de Althea Fernelii, Endivia, Jujubarum, Nymphææ, Pomorum, Portulacæ, Plantaginis, Violarum.

CONSERVÆ. Nymphææ, Violarum.

CONDITA. Cucurbitarum, Caro, Lactucæ, Caulium.

SPECIES. Diatragacanth. frigid. Diapenidium, Diamargarit. frigid.

OLEA. Amygdal. dulc, camphoræ, olivarum recens & dulce.

DECOCTA. Radicum Altheæ, Liquiritiæ, cum brodio pingui Ficuum, Jujubarum, Sebesten.

TROCHISCI. Alkekengi cum & sine opio, Gordonii.

℞. *pulv. gummi tragacanth.* ℈iß. *sem. papav. alb.* ʒj. *portulac.* ℈j. *Rad. liquiritiæ* ʒiij. *altheæ.* ʒß. *Sachar. cand. alb.* ℥j. *m. singulis mane & vesperi in brodio vel lacte sumatur* ʒß.

℞. *ol. amygd. dulc.* ℥j. *Trochisc.* Gordonii *alkekeng. an.* ℈j. *Vini Malvatici vel jus. carnis* ℥ij. M.

℞.

℞. *Syr. violarum limonũ an.* ℥j. *aq. fragar. violar. an.* ℥iij. *Spir. vitriol. gutt.* iij. *m.*

℞. *sem. 4. frigid. major. an.* ʒiß. *vel sem. cucurbit* ℥S. *Melonum* ʒiS. *Citrulli* ʒj. *decoct. Hordei* s. ℥viij. *f. Emulsio dulcoranda cum juleb. Rosar. violar. an.* ℥j. *m.*

EXTERNA.

FOLIA. Lactucæ, Nymphææ, Salicis, *Vitis.*

Mucilagines, Cydoniorum, Psillii.

AQUÆ ET SUCCI herbarum superiorum.

OLEA. Nymphææ, Papaveris, Rosaceum, Violaceum.

UNGUENTA. Diapopul. Rosaceum. Refriger. Galeni, Sacharum Saturni.

CEROTUM. Sandalinum. Lamina plumbea, ad dorsum multis foraminibus percussa.

ENEMATA anodyna, Ex Radic. & flor. Malvæ, bismalvæ. Flor. Chamomæl. Meliloti. Sem. Lini, fœnugræci. ol. Chamomæl. anethini, lil. alb. lini recent. &c. Cum

ele-

electuario lenitivo, cassia recenter extracta, & pro clyster. Elect. de psillio &c.

INSESSUS *s. Balnea tepida ex aqua dulci. Malva hortens. Althea an.* M viij. *sem. lini fœnugr. an.* ℥iiij. *flor. Chamomal. melilot. stipul. avenarum, hordei &c.*

Pro Fomento.

℞. *Ligni sandal.* ℥S. *Herb. portulac. acetos. plantag. cichor. an.* MS. *Sem Intybi flor. violar. rosar. Nymph. an.* p. ij.

Item.

℞. *fol. malva, bismalv. violar. an.* Mj. *flor. Chamomal. melilot. an.* p. j. *Sem. lini* ℥S. *Insuantur Sacculo, & coq. in aqua vel lacte.*

℞. *Vnguent.* Rosat. ℔j. *Anodynum, Resumptiv. an.* ℥S *Camphor. in aceto rosaceo soluta* ℈S. *m. in mortario.*

℞. *Pulpam panis similagin. ad* ℥iij. *Cancros coct. in lact. num.* x. *contusis. colat. add. Butyr* ℥ij. *vitell. ov.* iij. *m. f. Cataplasm.*

VESICAM REFRIGERANT.

Eadem.

Eadem, quæ Renes, ſed ob ſitum fortiora eſſe debent. Sic in urinæ ardore, decoctum hordei cum Emulſionibus 4. ſem. frigid. major. papaveris, Tragacanth.

SYRUPI. Nymphææ, papaveris, violarum cum AQUA. Lactucæ, Portulac. Solani.

CONSERVÆ. Boraginis, Malvæ, violarum.

Species, Diatragacanth. frigid. Quibus ſuperbibuntur Emulſionum ℥iiij. vel ℥vj. manè 2. vel 3. horas ante paſtum.

Item potus lactis, decoctum Althææ & paſſularum cum ſacharo.

℞. *ſem. papav. alb. ℥S. 4. frigid. major. an. ʒiij. Amygd. dulc. ℥ſ. Decoct. liquiricia. q. ſ. f. Emulſio adde. Syr. Violarum. capill. Veneris, myrtillorum an ℥ſ. Sach. roſat. ſpecier. diatrag. frig. an. ℥ſ. m.*

℞. *rad. malv. glycyrrhizæ. raſa. an. ℥ſ. ſem. 4 frigid. major. ʒiij. papaveris alb. ʒij. Coq. in aqua hordei ſ. q. Colat. adde Syr. Violar glycyrrhizæ juiubarũ an. ℥ſ. Trochiſ. alkekengi ſine opio. ℈j. m.*

EXTERNA. Fomentum quod.

℞. *rad. althea, malva, Lappath. acuti an.* ℥ß. *Herb. parietar. Malva. flor. Chamomel. an.* Mß. *sem. fœnugrac. granorum Alkekengi an.* ℥S. *Coq. in aqua.*

Pro Inunctione.

℞. *Mucilag. sem. althea, fœnugrac. lini an.* ℥vj. *ol. Cucurbit. malva. amygdal. dulc. violac. an.* ℥ß. *Alkekeng. quassat. Cera q. s. f. Liniment.*

Addito & Butyro recent. & adipe, si placet.

Enema ꝙ.

℞. *Malva, lactuca, parietar. an.* Mj. *sem. 4. frigid. major. an.* ℥ij. *lini* ℥iij.

Decocti hordei s. q. coque. colat. ℥x. *adda ntur Cassia extract.* ℥j *olei violac.* ℥ij.

m. f. Enema.

UTERUM REFRIGERANT.

INTUS.

HERBÆ. Acetosa, Bursa pastoris, Lysimachia, Plantago, Portulaca, sanguisorba, sempervivum. FOLIA. Cichoracea

 omnia,

omnla, Endivia, Lactuca, Nymphæa, Quercus, violaria.

LIGNUM. Sandalum.

SEMINA. 4. frigid. major.

Conserv. flor. Cichor. condita.

SYRUPI. Acetositat. Citri Granatorũ, de Nymphæa s. & C. de papavere Cydoniis. Myrtillis. Rosis siccis, Agresta.

SPECIES. Diamargar. frigid. Diarrhod. Abbat. Diatrion. sandal. Aromat. rosar. & ex iis rotulæ.

ELECTUARIA. Diacydonion. Diapapaveris, Requiei Nicolai, triphera magna cum opio. Theriaca recens. Laudan. opiatum. TROCHISCI de terra sigillat.

℞ *Conserv. rosarum ℥ß. violar. boraginis, cichor. Nymph. an. ℥j. Spec. diamarg. frig. diatrion sandal. an. ʒß. Syr. acetos. Citri, q. s. f. conditum.*

℞. *Syr. ex infusion. ros. rub. de Endivia, Acetos. simpl. an ℥j. aq. acetos. Endivia, Portulacæ an. ℥ij. m. p. ij. dosib. Plures dies continuandis.*

EXTRA.

OLEA. Cydoniorum, Myrtinum, Nym-

Nymphææ, Rosaceum. Violaceum cum succis Cucurbit. Lactucę, Nymphçæ, Umbilici Veneris.

UNGUENTA. Comitissæ, refrigerans Gal. Rosaceum.

Cerotum Sandalinum ad dorsum & lumbos.

Saccharum Saturni, *Acetum* Rosaceum, Pessarium ex albumine ovorum, mucilagine seminum psylli, Cydoniorum.

Vel *Cataplasma* ex Farina Hordei. pulv. Boli Armeni, Balust. Nymphçæ, Rosarum, Sandalorum, Violarum. Cum succo vel aqua plantaginis, Nymphææ. Cichor. Lactucæ, & ol. Nymphææ. rosac. violac.

℞. *Fol. vitis, cydoniorum, violaria an.* Mj. *Salicis. flor. violarum Nymph. an.* M ß. *Coq. in aq. dulci, pro Fomento. vel injiciatur Lac recens cum aquâ rosacea.*

℞. *Fol. umbil. Veneris, plantagin. Nymph. Lactuc. an.* Mj. *flor. rosf. rub.* p. ij. *Coq. colat. adde ol. Myrtin.* ℥j. *aceti* ℥ß. *m. f. injectio.*

Clyster. in alvum refrigerans, sed in minori quantitate etiam prodest.

PECTUS REFRIGERANT.

RADICES. Altheæ, Liquiriciæ, Malvæ, Symphyti.

FOLIA. Endiviæ, Lactucæ, Nymphææ Portulac. Plantaginis.

SEMINA. Altheæ. Bombacis, Cydoniorum. Hordei cum cremore, Lactucæ, Malvæ, papaver. alb. psylli. 4. frigid. major.

FLORES. Boraginis, Buglossæ, Nymphææ, Papaveris, rosarum, violarum.

FRUCTUS. Amygd. dulc. Jujubæ, Nuces pineæ, pistaceæ, pruna dulcia, Sebesten.

SUCCI. Amilum, acidulæ, adeps Gallinarum, Butyrum, Gummi Arabicum, Tragacanth. liquiriciæ, Lac, Mel, Opium, Sacharum.

AQUÆ. Nymphææ, papaveris rheados, violarum.

SYRUPI. Bottagin. Buglos. de jujubis, liquiricia, myrtinus, Nymphæa, Papavere, rosat. resolut. de violis.

Mel. Violaceum, Rosaceum.

Conservæ. Nymphææ, rosarum, violarum, sacharum rosaceum, violaceum, diacnicum, diamoron, simp. & comp. Electuarium Resumptiv. Nicolai, Diapapaveris, diacodion simpl.

Species. Diatragacanth. frigid. de gemmis frigid. pulv. anodynus. Decoctum ligni rhodii, sandal. rub. Pectorale, florum & fructuum.

Trochisci bechic. nigri, de terra sigillat. condit. caulis lactucæ.

Looch. de Althea, papaver. psylli, portulac.

℞. *Hordei excortic.* ℥ij. *ficuum, passular. major. minor. an.* ℥j. *Dactylorum recentium sine nucleis num.* vj. *Glycyrrhizæ sine exteriori cortice incisa.* ʒij. *aquæ fontan.* ℔.viiij.

Coq. ad crepaturam, adde conquassat. semin. anis. ʒj. *frigida colatura detur.*

EXTERNA.

Olea, Amygd. dulc. Nymphæa, violarum.

UNGUENT. de cynoglossa, rosaceum.

e.g. In febri ardente.

℞. *sem. cucurbit. vel cucumeris, papav. alb. an.* ℥iß. *aq. hord.* ℔j. *f. Emulsio adde ol. Amygd. dulc. sine igne express.* ℥ij. *m. pro Epithemate.*

Vel

Cremori hordei adde ol. sem. cucurb. vel ol. papav. alb. recens expressum.

COR REFRIGERANT.

RADICES. Acetosæ, buglossæ, tormentill. vincetoxic.

FOLIA. Acetosæ, Acetosell. Boragin. Buglossę, Cichorei, Endivię, Myrtus, Nymphææ, plantagin. portulacæ.

Sandalorum, Species.

SEMINA. Acetosæ, plantaginis, 4. frigid. major.

FRUCTUS. Aurantia, Berberes, cerasa acida, cydonia, citria, fraga, granat. acid. lemonia, punica, poma redolentia, rubi, Idæi, ribes.

FLORES. Rosarum. Salicis, Violarũ.

Suc-

SUCCI. Acetosæ, Rosarum & Fructu-um omnium.

LAPIDES & CORNUA. Cornu cerv. Unicornu, os de corde cervi. Bezoar. lap. granatorum. Lazuli, Hyacinth. Saphirus, Smaragdus vel ʃ. prætiosi, Bolus Armenus; Terra sigill. Corallia, Perlæ mater perlarum præparat. Aurum.

AQUÆ. Acetosæ, Buglossæ, Cerasorum, Fragarum, Nymphææ, Rosarum, violarum.

SYRUPI. Acetositat. Citri, Agrestæ, de acetosæ succo Boragin. Buglossæ, Corallorum, Granatorum, Limonum, Nymphęæ, Pomorum, de Rubo Idęo, Rosarum, Violarum, Ribium, Oxysacharum.

JULEBI. Rosaceum, Violaceum.

ROB. Berberum, Ribium.

CONSERVÆ. Acetosellæ, Boraginis, Buglossæ, Citri carnium & flor. rosarum.

CONDITA. Lemones, chebulæ mirobalani, ribes.

SPECIES. Diamargarit. frigid. de gemm. frigid. Cordiales temperatæ. pulv. analept. fr.

℞. Minder. ad ℈ß. Aromatic. rosat. diatrion. sandal. Manus Christi perlar. Confectiones cordiales. Trochisci de spodio.

ACETA. Rosaceum, flor. tunicæ. fruct. Rubi Idæi.

MAGISTERIA. Corallorum, Perlarum, spiritus rosarum.

℞. *acet. à solutione corallorum vel perlarum destill.* ℥j. Spir. *nitri vel vitriol.* ℈j. *m. dosis coch.* j. *sæpe cum brodio vel syrupo.*

℞. Syr. *acetositat. Citri, granatorum, corallorum, de* Rub. *Idæo an.* ℥v. *aq.* Endiviæ, cichor. *Nymphææ, rosarū, acetosæ, Card. benedict. Mariæ, papav. errat. an.* ℥ij. *Margarit. præparat.* ʒß. *Corall. rub. præparat.* ʒj. *lapidum 5. pretios. præparat. an.* gr. iij. *os de corde cervi* ʒj. *lap. Bezoard. occident. orient. an.* gr. v. *Spir. nitri q. s. ad aciditatem. m. dosis sæpè* ℥ij.

EXTERNA.

UNGUENTA. Rosaceum, Sandalin.

OLEA. Nymphææ, rosarum, violarum.

℞. *Spec. diamarg. frigid. diambr. an.* ℈ij. *aq.*

aq. meliss. bugloss. rosar. an. ℥ißs. *Cinamom. cum cordial. destillat. acet. rosac. an.* ℥j. *camphor.* ℈j. *croci* ℈ßs.

m. pro Epithemate. Pulsuum & cordis regioni calidè in panno adhibendo.

℞. *Spec. cordial. temper.* ʒiiß. *Diatrion. sandali* ℈j. *diamarg. frig. de gemmis frig. ossis de corde cerv. an.* ℈j. *acet. flor. tunic. rosar. an.* ℥ßs. *aq. melissæ, bugloss. rosarum acetosæ an.* ℥ij. *Vini optimi* ℥ißs. *m. pro Epithemate.*

CAPUT REFRIGERANT.

RADICES. Nymphææ luteæ, plantaginis de collo suspensæ.

FOLIA. Acetosæ, Cucumeris, Capreol. vitium, Endiviæ, Lactucæ, plantagin. portulacæ, sempervivi, violarum.

FLORES. Rosarum, violarum.

SEMINA. Carui, Citri, hordei, lactucæ, psylli, papaveris albi 4. frigid. major. Amygd. dulcium.

SUCCI. Acetum, Citri, Granatorum. Laudan. opiat. omphacium, opium, ribiũ.

AQUÆ. Lactucæ, Nymphææ, rosarum, violarum &c.

SYRUPI. Acetositat. Citri, florum papaver. reados Nymph. papaverinus simpl. & comp. rosarum, violarum.

CONSERVÆ. Flor. Nymphææ, rosarum, violarum.

CONDITA. Caules Lactucæ, Caro cucurbit. ROB. ribium. diacodion. simpl. & comp.

SPECIES. Diamargarit. frigid. de gemmis frigid. diatrion sandal. diatragacant. frigid. diarrhodon. Abbat.

TROCHISCI de camphor. Electuarium requiei Nicol.

℞. aq. lactucæ ℔j. rosarum ℥iiij. Amygd. dulc. excort. ℥iß. sem. papav. alb. ℥ß. f. emulsio s.a. & adde specierum superiorum ʒij. & frequens sit usus.

℞. aq. lactuc. ℔iß. syr. violar. vel rosar. ℥iiij. Spir. *rosarum. ℈ß. succ. citri acidit. m. f. julabium.*

EXTERNA.

FOLIA. Cicutæ, hyoscyami, mandragoræ,

goræ, pampin. vitis, ſolani ſempervivi majoris, ſalicis & ſimplicia interna, phlegm. vitriol. alum.

OLEA. Ex florib & ſemin. papav. omphacin. ex flor. ſalicis pro naribus & temporibus, cerotum ſandalinum, cucupha talis eſſe poteſt.

℞. *Roſar. rub.* ℥ij. *flor. violar. nymphææ an.* ʒiß. *ſem. coriandr. præparat. papav. alb. an.* ℈iiſ. *Cortic. citri aurant. an.* ℈ij. *mandrag.* ℈i. *ſuccini alb.* ʒj. *ſandal. rub. ſtyrac. calam. ſandrach. nucis moſch. an.* ʒſ. *ambra griſ. in oleo roſat. ſtill. ſolut. gr.* iij. *m. pro cucupha, quæ quotidie geſtatur in capite.*

Pro fotu.

℞. *aq. lactuc. ſolani an.* ℔ſ. *roſarum* ℥iij. *aceti* ℥ſ. *Camphoræ* ℈ij.

In quibus ſplenia madefiat & temporibus ac ſyncipiti tepidè applicanda. Quibus etiam in rem præſentem addi poſſunt ol. roſarum, violarum, papaverin. Nymphæ. Vnguent. diapopuleon. ſi ardor magnus ſit.

Sic ex iiſdem aquis & oleis roſarum, violarum, papaverino fieri poſſunt Embrochæ ſ. Irrorationes capitis.

Pro

Pro Oxyrrhodano.

℞. *aq. rosarum, lactuc. solani an.* ℥iiij. *ol. rosarum* ℥iij. *acet. rosac.* ℥iſ. m.

℞. *amygd. dulc. nuc. persic. sem. papav. alb. cannabis an.* ℥ſ. *acet. rosac. flor. tunic. an.* ℥ſ. Spec. *diarrhod. Abbat. diatrion sand. pulv. caryophill. an.* ℈ſ. *Camphora, opii in acet. solut. an.* gr. vj. *Aq. Betonica, rosarum, verbena, flor. acacia, an.* ℥iiſ. *phleg. vitriol. alum. an.* ℥j. *m. pro Epithemate.*

UNGUENTA. Alabaſtrinum, Diapopulcon. roſatum, refriger. Galeni, pro ſyncipite & temporibus. e. g.

℞. *Vnguent. populeon.* ℥iſ. *Electuar. requiei Nicol.* ℥ſ. *m. Splenio excipiatur & syncipiti temporibus applicetur. Cui si necessitas requirit, aliquid opii addi potest. Vel si prorsus insomnis sit ager, in lacte muliebri dissolvatur opium, & naribus applicetur.*

ARTICULOS REFRIGERANT.

Arthritica & neurotica conveniunt cum cephalicis. Quibus adduntur ex cranio humano præparata.

De-

Decoctum sassafras cum passulis.

EXTERNA sunt *dolorē & ardorē* lenientia.

FOLIA. Althex, Ebuli, hyosciami, Lentis aquat. malvæ, parietariæ, plantag. sempervivi, solani, sambuci, vitis.

FLORES rosarum, acetum, phlegma vitrioli, albumen ovi, sal prunellæ in aqua papaver. solut. mucilag. sem. psylli cydoniorum, Camphora.

AQUÆ. Chalybeat. fluvialis plantagin. Rosarum, solani. Thermæ ferratæ. Lac virgin. ex litharg. lumbric. terr. camph. in vin. & lixiv.

OLEA. Nymphææ, rosarum, sanguinis humani, violarum, Saturni, unguentum rosaceum, populeonis.

℞. Farin. hord. vel orobi pulv. rosar. an. ℥ij. *vini oliophori q. s. coq. lento igne, addatur mastiches* ℥ß. *f. Emplast.*

℞. flor. rosar. rub. chamom. melilot. an. ℥ij. *farin. hordei, fabar. an* ℥j. *Mica panis in lacte infusa. ol. violar. rosar. an* ℥iiij. *vitell. ovor num. 4. Croci* ʒj. *m. f. cataplasm.*

℞. Medulla cassiæ ℥iiii. *theriac. recent.*

℥ſ. farin. hordei, avenarum. an. ℥iij. micæ panis alb. ℥iiij. lactis ℔.ij. vel iij. Coq. f. cataplaſma. Quercetanus addit etiam vitrioli ſubtiliter calcinat. ℥j.

℞. Succi apii, cydoniorum an. ℥. ſ. farin. hord. fabarum. pulp. caſſiæ an. ℥j. Sandal. rub. ℥iſ. ol. roſac. violac. Nymphææ. an. q. ſ. m. ſ. Emplaſtrum.

MEMBRIS AMBUSTIS CONVENIUNT FRIGIDA, SED calidè applicata.

Aqua ſimpl. calida & ſucci acetum, endiviæ hyoſcyami, lactucę plantag. portulacæ, ſolani, ſempervivi.

Ovi albumen mucilag. ſem. cydon cum aq. roſarum extract. & oleo lini ſubactæ.

Terra quævis obvia, cimolia, bolus armenus, ſucco vel aqua ſoluta & illita ceruſſa. Alumen aqua ſolutum cum ovi albumine, atramentū ſcriptoriū, Camphora.

℞. *Cancros quotvis, contunde in mortario, injice in butyrum inſulſum, fervefactum & deſpumatum. Coque donec rubeſcat.*

CA-

CALIDA. Empyreuma evocant, ut Folia Ari & potriillita, sambuci, ebuli conquassata imposita, vernix.

Cepæ cum sale tusæ. Oleum cum sale. Radicis asphodelæ in oleo coctæ succus. *Etiam ad Perniones.*

In omni.

℞. *Album ovi* ℥viij. *butyr. rec. liquef. aqua* [illegible]*s. & agitat. vel crim. lact. caprin. aut ol. olivarum* ℥j. m.

& illinatur cum penna sæpius repetendo, nec semper nec fortius obligando.

℞. *Calcis vivæ.* ℥iij. *Cremor lactis, mellis despumat. an.* ℥iß. *m. f. ung.* Contra pulverem pyreum. *Et interne propinetur nitrum, alii recipiunt cortic. median. Tilia sambuci an.* Mj. *sem. lini* ℥iß.

Incisa infundunt in aqua flor. sambuc. q. s. per 3. *horas tepide. Deinde addunt stercoris ovilli.* ℥ß, *m. coq. in duplici vase cum butyro Maialis insulsi & aliquoties aqua fontana & flor. sambuci loti* ℔ß. *ad humiditatis consumptionem. Colaturæ addunt Ceræ citrinæ q. s. ut f. unguentum.*

Sequenti illita manus ignem sine noxa tractare valent:

℞. Succ. radicis & herb. totius Althea. expreß. ℥i ß. ol. sambuc. vel petrol. ℥j. Aluminis rupei crudi ℥ij.

Coq. lento igne, ad consistentiam mediocrem, addantur, cera nova. ℥iij.

CALEFACIENTIA ET PRÆPARANTIA PITUITAM sunt.

RADICES. Aperientes 5. Angelicæ, Acori, Aristologiæ, utriusq; Brioniæ, cyclaminis, Chelidoniæ, caryophillat. calami aromatici, diptamni albi, dauci, puccedani, ebuli, eringi, galangæ citrin. helenii, ireos, ononidis, pœoniæ, valerianæ, pinipenellæ, rubi majoris, raphani, spicæ, squillę.

HERBÆ. Asclepiadum, absintheum, abrotanũ, betonicę. Prassi s. Marubii, calaminthi, chamædryos, chamępytis, card. bened. centauriũ, cerefoliũ, hyssop. horminũ, lavendula, melissa, majorana, matricaria, nepta, origanum, ocymum, pulegiũ, rosmarinus,

rinus, ruta, satureia, stœchad. salvia, scordium, serpilla, sabina, scœnanthos, thymi, tanacetum, veronica.

FLORES. Anthos, anethi, betonicæ, calendulæ, chamomil. roman, genistæ, hyssopi, junci odorat. lavendul. melissæ, matricar. majoran. primul. ver. stœchad. arabic.

SEMINA. Anisi, ameos, apii, amomi, agni casti, carui, cumini, ciccrum, dauci, fœniculi, fraxini, hyperici, juniperi, lupini, lauri baccæ, milii, nasturtii, nigellæ, ocymi, pastinac. raphani, rutæ, sileris montani.

SYRUPI, de absinthio, artemesia, betonica, cortic. citri, capillo Veneris, calamintha, hyssopo, liquiricia, mentha, stœchade, de 2. & 5. radicibus.

MEL. Rosaceum, mercurial. violaceo, hydromel. oximel S. & C. squilliticium. Decoctum Quaiaci cum oximel &c.

SALSAM PITUITAM PRÆPARANT.

SYRUPI. de cichor. compositus, capill. Veneris, Endivia compos. bizantinus, lupulo, mentha, 2. & 5. radicibus, acetosus s. & comp. oximel simp. & compos. MEL. rosaceum, violaceum. Et quæ ex acidis & aceto fiunt.

MELANCHOLESCENTEM ET TERRESTRIOREM.

Si superioribus adduntur.

SYR. de borrag. bugloss. fumar. lupul. pom. viol.

CALIDAM INFLUXU INCRASSANT.

SYRUPI. de cydoniis, diacodion. jujubinus, myrtinus, papaverinus, nymphææ, rosis siccis.

FRIGIDAM INFLUXU.

SYRUP. de mentha mixtus cum myrtino & de rosis siccis. Decoctum nucis muscatæ torrefactæ, mastiches, sandarachæ, caryo-

caryophillatæ, lignum rhodium, Cornu C. præparat. Nux cupress. c. g.

℞. rad. fœnicul. petrosel. urtic. major. polypod. an. ℥ij. *fol. hyssop. calaminth. satureia. flor. centaur. min. an.* Mj. *passul. minor.* ℥ij. *glycyrrhizæ* ℥j. *sem. fœnic. carui an.* ʒij.

Coque in aqua fontan. vel cerevisia antiqua probè defæcata, vel decocto Guaiaci, vel si æger totus sit pituitosus in vino generoso. ℔. vj. *usq; ad dimidiam partem, in fine addantur, mellis purissimi* ℥iiij. *vel* vj.

f. Apozema.

Contractius fit ex 2. *vel* 3. *radicibus vel ex una tantùm rad. Raphani, vel ex una herba rosmarin. thymo cum passulis.*

Fortius est, *quod*

℞. rad. petroselini, raphani, an. ℥iij. *fol. hyssopi satureia an.* Miij. *passul. minor.* ℥iij. *sem. fœnicul.* ℥ß.

Incisa coque in liquoris ℔vj. *ad consumptionem* ij. lb. *In fine addantur mellis puri, aut syrupi de hyssopo, aut calaminthi* ℥vj. *m. f. decoctum. Clarificari potest cum ovi albumine, ut limpidum fiat:*

Pro Infuso.

℞. rad. fœnicul. petrosel. an. ℥ij. fol. rosmarin. hyssopi thymi an. Mj. passular. minor. ℥iij. sem fœnicul. ʒij.

Conscind. & conquass. m. ac in suo nodulo, imponendo in vini generosi lb iiij. aut vj. de quo quotidie bis propinandus haustus.

Pro Syrupo.

℞. rad. raphani, fœniculi, petroselin. polypodii an. ℥j. vel ij fol. hyssopi, marubii alb. calaminth. chamadr. ver. an. Mij. ſ iij. passul. minor. ℥. iij. sem. anisi. fœniculi an ℥ſ.

Coq. in liquoris lb. viij. vel ix. ad consumptionem dimidii. Colatura clarificatur cum albumine ovi lb. iiij. adde mellis aut sachari opt. q. s. f. syrupus, aromatizatur cinamomo ʒiiij. Dosis ℥ij. vel iij in aqua vel decocti dupla quantitate, aut per se cochlear. ij. ſ. iij. Brodium seu aquam convenient superbibendo.

℞. Syr. de calaminth. cupator. oxymel. simpl. mel rosac. an. ℥ſ. aq. vel decocti ℥iiij. m. detur tepidè, quotidie bis mane & vesperi hora j. ante cœnam. donec signum coctionis in urina appareat.

La-

Loco decoctorum fiant Extractiones ita:

℞. Herbarum vel radicum M j plus aut minus, affunde spiritum vini, ad eminentiam 2. vel 3. digitorum, toties cum novo repetendo, donec non amplius tingatur. Colatura per papyrum in M. B. evaporet ad consistentiam extracti. Dosis ℈j. ad ʒij per aliquot septimanas in morbis chronicis. Interim simul quoq; alternatim purgandum.

℞. Extract. Helenii vel centaur. minor. cardui benedict. an. ℈ſ.

Dissolve in syrupi adianthini ℥j. adde ol. fœnicul. menthæ. caryophil. an. gut. iij. m.

Sic salia ex superioribus præparata, à gr. iij. ad x. cum sacharo, syrupo aut liquore convenienti, aut salia ʒſ. cum sachari ℥j. maceratur in vino & bibatur.

c. g.

℞. Chrystal. Tartari ℈iiiſ. pulv. diaron. quercetani cachectic. quercet. an. ʒſ. sal. centaur. minor. absinth. chamom. an. ℈ſ. fecul. Aronis, Brioniæ, pœoniæ an. gr. vj. ol. carui, anisi an. gut. ij.

m. f. pulv. divide in part. num. vj. quotidie

tidie dua assumantur in brodio ante binos pastus per ij. horas.

℞. Sal. Cichor. ʒij. Iuniperi, tartari, chamomil. genistæ, petroselin. Tart. alb. vitriolat. an. ℈ſ. m. f. pulvis dos. ℈j. vel ℈iſ.

In aq. fœniculi & vini an. ter in septimana jejunè assumendus contra omnes obstructiones.

Sic Spiritus & essentia præparata à ℈ſ. ad ʒſ: cum vino Brodio & alio liquore.

℞. aq. veronic. scabios. salviæ hyssop. an. ℥ſ. Spir. anisi, fœnicul. an. ʒj.

m. detur cochl. iij. singulis mane & vesperi.

℞. Spir. absinth. card. benedict. an. ʒj. m. in vitro dosis gut. vj. xx. in vehiculo.

℞. Essent. chamædr. fumariæ singul. mane j cochl.

PARTES PHLEGMATICAS. ALTERANTIA.

VENTRICVLVM CALEfaciunt intus.

RADICES, Aronis, cyperi, calami aro-

aromatici, zedoariæ, fœniculi, galangæ, gentianç, helenii, pimpinell. cortices aurantiorum, citri.

LIGNA. Aloës, ſaſſafras, Guaiacum.

FOLIA. Abſinth. calaminth. mentha, origani, roſmar. ſiſimbrii, ſalviæ, thymi, veronicæ.

SEMINA. aniſ. cumin. cardamom. coriandr. fœnicul. ſinap.

FLORES. Anthos, betonicæ ſalviæ, ſtœnanthos. Baccæ lauri, juniperi, nucl. perſic. amygdal. amara. cardamom. grana parad. maſtich. ʒſ. cum pauco zingiberis aut zedoariæ.

Thus. Aromata omnia inprimis.

Piper nigr. alb. long. integrum devoratum, zingiber, ſpica indica ambra, ſuccinum, balſam. Indic. Tunicæ interiores ventriculi gallinacei.

AQUÆ. Foliorum ſuperiorum, aurantiorum, cinamomi, nucis muſcat. aq. vitæ.

ESSENTIÆ & SPIRITUS, aniſi, abſinthei, card. benedict. ſalviæ, *vinum* enulatum, hippocraticum. *Spiritus* vini, ſalis, maſtiches.

 OLEA,

OLEA. *Stillitii.* absinth. cariophil. cinamom. cumini, carui, fœniculi, maceris, menthæ, nuc. musc. succini salviæ, thymi.

SYRUPI. de absinth. betonica, corticibus citri, menta major. & minor. mastiche. *mel* menthæ.

CONSERVÆ. Flor. absinthii, Anthos, betonic. enulæ, menthæ, salviæ.

CONDITA. Cortic. Citri, aurantiorum, acorus, calamus aromat juglandes, radix helenii, nux muscata, zingiber.

CONFECTIONES. Alkermes mithriditat. diatrion piperion. Theriac. Confect. sem. anisi, cumini, coriandri, carui, cinamomi zedoariæ, cortic. citri, fœniculi.

SPECIES. Aromat. rosat. diagalang. diacydon. cum speciebus, incisæ.

MORSULI Imperator.

℞. *Cinamom.* ʒvj *ZZ. alb.* ʒv. *caryoph. mac. nuc. moſch. an.* ʒiſ. *cubeb. cardam. galang. an.* ℈iiſ. *cort. citr. condiſ. minut. inciſ.* ʒſ. *Sacch. alb.* ℔iſ. *aq. roſ. q. ſ.*

TROCHISCI de absinthio dianisi, Rhabarb. Xiloaloë.

BAL-

BALSAMI. Zingiberis, Cinamom. calami aromatici, cariophillorum, zedoariæ, maceris.

EXTRACTA. Cedoariæ, galang. calami aromatic. elixir. proprietat. sal absinth.

℞. *sem. anisi, fœnicul. coriand. præp. an.* ʒvj. *Cinamom. elect.* ℥ſ. *Spec. diarrhod. Abbat. aromat. rosat. an.* ʒſ. *Coral. rub. præparat.* ℈j. *m. f. pulv. post pastum.*

℞. *Tabel. Diagalang. diacalaminth. dianisi an.* ℥j. *Confect. anisi, galang. coriand. præpar. an.* ℥ij. *sem. Anethi, carui. an,* ʒſ. *m. f. tragea.*

℞. *Rad angelic. Helen. an* ℥iij. *Zeduariæ* ℥vj. *sem. fœniculi, anisi, nasturti. hortens. coriandr. præparat. an.* ℥ſ.

Digerantur in vini malvatici vel optimi mens. ij. destillentur in MB. dosis sing. mane cochl. j. vel ij.

℞. *Rad. Ireos florent. pœoniæ an.* ʒiij. *Herb. salviæ, meliss. an.* Mj. *rosmarin.* Mß. *sem. anisi, fœniculi, coriand. præparat. an.* ʒiſ. *Nuc. muscat. zingiberis, macis an.* ℈j.

flor. cordial. an. p. j. cortic. citri ʒiß. Ligni sassafras ʒß. Guaiaci ʒiij. Aloes ʒß. Sachar. cand. ℥ij.

Incisis & contusis affunde mensur. iß. vini, bibatur primus haustus ad pastum.

EXTERNA.

OLEA. Absinthii, mastichin. menthæ, nardinum, Nuc. muscat. de piperibus.

Cerotum stomachale. Emplastrum de baccis lauri, pro stomacho. Castoreum pro Amuleto contra singultum.

℞. *ol. absinth. mastich. an. ʒiij. menth. nuc. muscat. expreß. an. ʒj. pulv. absinth. nuc. muscat. an. ℈j.*

m. ad ignem & cum pauca cera f. unguent. addit. in fine ol. cariophillor. gutt. iij. ol. *nuc. muscat. stillat. fœnicul. an.* gut. ij. *m. f. unguent. Inungatur, deinde imponatur sequens.*

℞. Emplast. *de crusta panis ℥j. Cydoniorum ℥ſ. Bacis lauri ʒij. pulv. nuc. muscat. ʒj. absinth. ʒſ. Rosar rub. calami aromat. an. ℈j. ol. mastichin. & cera q. s. f. Emplastrum.*

℞. Ma-

℞. *Mastiches albi* ℥ſ. *Tacamahacæ, carannæ an.* ʒij. *Benzoes calami, thuris masc. an.* ℥iſ. *Maceris* ʒj. *Sandal. citrin. lign. aloes an.* ʒſ. *Moschi Ambr. an.* ℈ſ. *Balſ. Indic.* ℥j. *ol. Abieten. & ceræ q.ſ. m. f. ceratum.*

Vel impone hunc ſacculum ſiccum, vel in vino rubro madefactum.

℞. *fol. menthæ, abſinthii, rad. cariophill, flor. cheiri, thymi an.* ℥ſ. *Cortic. aurant. galang. calami aromat. macis an.* ʒij. *m. f. pulv. groß.*

INTESTINA CALEFACIUNT.

Eadem quæ ventriculum, ut: Abſinthium, cuminum, zingiber, mentha, piper. Bacc. lauri ſem. carui, diatrion pipereon, dianiſi. Electuar. de baccis lauri, theriaca.

Olea. Aurantiorum, zedoariæ, chamom. à gut. vij. ad ℈j. Species. Dianiſi, diagalang. Aqua. Aniſi, dauci, fœniculi, contra colicam Dornerelii.

Tinctura. Aurantiorum cortic.

bac-

baccar. sambuci, cum spir. vini extract. cochl. j.

℞. Balsam. Indic. ℈j. ol. anisi ℈ſ. carui, cinam. an. gut. vj. Sachar. ʒj. m. f. pulvis dos ʒj vel ʒij.

℞. Spec. diacimini, diacalaminth. Aromat. rosat. an. ʒß. Sach. in aq. fœnic. solut. ℥iij. aq. cinamom. ʒij. ol. anisi ℈ß. succin. gutt. vj. f. Rotula.

℞. aq. stomachal. nuc. muscat. Iuniperi. Elixir. min. quercet. an. ℥ß. Cinamom. ʒvj. Brodii condit. zingiber. radic. acori. an. ʒiiij. Spir. bacc. sambuc. ʒij. ol. Chamomel. still. gut. iij. anisi gut. ij foeniculi, origani, salviæ, tanhos an gut. ij. Spir. salis, vitriol. an. gut. iij. m. d. mane cochl. j.

℞. rad. Mei. Imperat. an. ʒiſ. sem. anisi ℔ß. dauci sylv. ʒij. Cinamom. ℥ſ. cariophill macis. nuc. muscat. an. ʒj. Infund. in spir. vini ℔ij. aq. veronic. ℥iij. Destill. f. aq. carminativa.

EXTRINSECUS.

Sacculi ex cumino, cineribus calidis, furfure, milio, magnes, lapides, tegulæ calefactæ & linteolis inclusæ. Ol.

OLEA. Anethi, absinthii, menthæ, mastichin. ruthæ, Balsamus apoplect. cum gut. j. vel ij. Zibeti umbilico inunctum. Emplastr. de baccis lauri, clysteres è vino malvatico, anetho calamintha. Chamomæl. baccis lauri, ruta, semine carui, oleo chamomæli. Irino, laurino, Elect. de baccis lauri, ol. ceræ ℈j. ad ʒj.

℞. ol. Galbani ℈ij. *ruta, nardi an.* ℥j. *Croci gr. vj. m. f. liniment.*

MESENTERIUM CALEFACIUNT & APERIUNT.

RADICES. Aperientes, Aronis, chelidon. maj. Gentian. cortic. rad. capparis tamarisc.

FOLIA. Agrimon. absinthei, cuscutæ, chamædrios, chardiacæ, centaur. minor. card. bened. Flores Genistæ.

SEMINA. Genistæ, aquilegii, Tartari, crystalli, cremor, aciditas, tinctura, spiritus.

SYRUPI. Bizantinus simp. & comp. de 2. Radicibus, Cichor. cum Rhabarb. oxymelita.

CONSERVÆ. Chamædros, card. bened. fumariæ.

ESSENTIÆ. Absinthii, agrimoniæ, agarici, centaur. min. chamędrios, chælidoniæ, cardui bened. Betonicæ, marrubii persicariæ, scolopendriæ.

EXTRACTA. Centaur. minoris, cardui bened. gentian.

SRIRITUS. Vitrioli, salis, aperitivus Penotti.

TROCHISCI de absinthio cappar. eupatorio, rhabarbar. aqua. Anthypochondriaca Quercetani.

℞. *Syr. de 5. radicibus* ℥ißs. *Cichor.* ℥j. *Cortic. cit.* ʒß. *oxymel. simp.* ℥j. *m. detur quotidie mane cochl.* j. *in Brodio, additis gut.* v. s. vij. *sequentis:*

℞. Spir. *salis* ʒß. *Tartari* ℈j. *ol. absinth.* gut. xvj. vel.

℞. *Tinctur. Tartari, spiritus vitriol. an.* ʒß. *crocus Martis aperit.* ℈j. *m.*

℞. Elixir propriet. ʒj. *Sal. absinth.* ℈j. *ol. aurant.* gut. v. *m.*

vel.

vel.

℞. *Absinth. sicci* M ſ. *card. bened.* M j. *flor. centaur. min. prunor. ſylveſtr. an.* M ſ. *Cort. rad. cappar. tamariſ. an.* ℥ ij. *Cort. citri* ℥ ſ. *Zingiberis, galangæ. cariophill. an.* ℥ j. *ſem. aniſi fœnicul. an.* ℨ ſ. *paſſul. minor. Tartari crudi bene loti an.* ℥ j.

Inciſa & conquaſſata m. pro nodulo j. menſur. vini imponendo.

EXTRA.

Olea. Amygd. dulc. anethi Chamomæl. Butyr. viride, unguent. de cardiaca, cynogloſſa. Emplaſt. de farina lupulorum, cum oleo Nardino.

℞. *Succorum apii, fœniculi, abſinthei, petroſelin. endiviæ, cichor. an.* ℥ iiij. *vini & acet. alb. an.* ℥ iiſ. *ol. communis* ℥ xj. *amygdal. amar.* ℥ vj.

Ceræ q. ſ. f. unguentum, additis Sandal. rubri, agni caſti an. ℥ j. *Spicæ, ſpodii, rad. capparũ cortic. tamariſci, ſcolopend. an.* ℨ ij. *ſcœnanti* ℨ iſ. *miſc.*

LIENEM CALEFACIUNT.

RADICES. Aſpargi, Ariſtologia, acori veri, amaraciæ, brioniæ, calami aromat. centaur. min. filicis, fœniculi, gentianæ, Helenii, Iridis, lupuli, polypodi, rubiæ, raphani, ſcillæ.

FOLIA. Aſari, abſinthii, betonicæ, becabungæ, calaminth. camædrios, capill. Vener. chamæpitos, cochlearia, cuſcuta, carduus bened. chælidon. min. fumariæ, hypericonis, linguæ cervinæ, lupuli, laccæ, meliſſæ naſturtii, pulegii, rutæ, ſedi minoris, ſcordii, ſcolopend. veronicæ.

CORTICES. Capparis, fraxini, thamariſci.

FLORES. Chamomil. centaur. min. epithymi. geniſtæ, melilot. ſambuci.

SEMINA. Aniſi, agni caſti, cumini. fœniculi, fraxini, geniſtæ, leviſtici, rubiæ, ſinapi, ſeſelios, urticæ, baccæ hœderæ, Nuc. perſic. amygd. amar. crocus, cinamom. cariophil. galangæ, macis.

Gum-

Gummi. Ammoniacum, bdellium. Mars præpar. & ejus tinctura.

SPIRITUS. Cochleariæ, nasturtii, centaur. minor. filicis.

AQUÆ. Antescorbutica & splenetica Sennerti, Dorncreulii quercetani, minsichtii. Acetum squiliticum, vinum chalybeatum, oxymel simplex, squillitium.

SYRUPI. de lupulo 2. & 5. radicibus Bizantinus sympl. & comp. scolopondrio, epidimo, fumaria.

CONSERVÆ. flor. Betonicæ, chamædrios, cochleariæ, fumariæ, genistæ, thamarisci, veronicæ.

CONDITA. Acorus, eringii rad. Helenii rad. cort. citri.

SPECIES. Diacurcum. dialacca, lætificantis.

TROCHISC. de Absinth. capparibus, Eupatorio, lacca,

ELECTUARIA. de capparibus. calaminth. chalybeatum. gemmis, scoria ferri, confection. alkermes, Essentia ambræ, specific. Hypochondriac.

OLEA. Stillat. cumini, cinamom. vitrioli.

EXTRACTA. Cardui benedicti, gentianæ, scolopendriæ, veronicæ.

SALIA. Fraxini, centaur. minor. genistæ, tartari cremor. crystall. aciditas, vitriolatus, spiritus s. & c.

℞. *rad. aperient.* ℥vj. *bugloss.* ℥iij. *Cor. rad. cappar. thamarisc. an.* ℥ss. *sem. agni casti* ʒj. *flor. genistæ borag. an.* Mss. *Infund. in vino vel coque in aqua. Colaturæ adde syr. boragin.* ℥ij. *Oxymel. squillit.* ℥j. *m. pro 3. dosibus.*

℞. *Succum pomorum, impone limaturam chalybis. digerantur per aliquot dies, colatura inspissatur cum sacharo. dosis quotidie* ℈ss. *vel* ℈j. *in succo* Betulæ.

℞. *acet. destillat. in quo sæpius extinguuntur limatura chalybis filtratum acetum evaporet ad siccitatem, diluantur cum vino Hispanico, addatur cremor tartari q. vis ut fiat* Electuarium. *Dosis sæpè detur in cultri mucrone.*

℞. Rad. *Angelic.* ℥ij. *raphan. sylv. Helenii.*

lenii. an ℥j. *cortic. citri* ℥ſ. *Herb. pulegii, chamedrios, chamæpitis, cochlearia, menthe crisp. an.* Mj. *ſem. Naſturt. hortenſ. aniſi, fœniculi hyperici an.* ℥j.

Digerantur *in vini Malvatici & ſpir. vini an.* ℔v. *per triduum, deſtillentur l. a. f. ſpiritus ſpleneticus doſis cochl.* j.

EXTERNA.

OLEA. Amygdal. amar. de cappari-bus Irinum Leucoium, lilior. alb. Nardi-num, Thamariſc.

UNGUENTA. Agrippin. de althea, de arthemiſia, marciatum.

EMPLASTRUM. Diachylon. Iriat. cum gummat. Ammoniaco, bdellio, de meliloto.

℞. *rad. Althea cortic. Thamariſc. an.* ℥ß. *ſcolopendr. marrubii, chamæpith. ru-ta an.* Mſ. *flor. geniſta, chamomeli, ſambu-ci an.* p. iij. *ſem. aniſi, fœnicul. an.* ℥j.

Coq. in aq. fabrorum ℔iij. *acet.* ℔j. *pro fomento cum ſpongia aut linteo.*

Deinde.

℞. *ol. de capparibus, juniperi an.* ℥iij.

viola-

violacei ℥vj. pulv. Numular. scolopendr. cuscutæ an. ℈j. Croci ℈ß. Ceræ q.s.f. linimentum.

Vel ℞. succ. apii Endiv. fumar. absinth. lupul. an. ʒj ol. amygd. amar. lil. alb. chamil. an. ʒj. absinth ʒij. pulv. calam. arom. spic. nard. an. ℈j. cer. q.s.f. ung. deoppilativ. Posteaimpone quod

℞. Gummi Ammoniac. in aceto squillitico solut. & succo cicutæ inspissati Emplast. de Meliloz. an. ℥vj. ol. capparorum q.s.f. Emplastrum. In figura linguæ minoris pro regione Lienis.

Vel.

℞. Gummi ammoniaci. ℥x. Solve in aceto squillitico, evapora ad consistentiam mellis, cui addantur pulv. scolopendr. lactucæ an. ʒß. sem. lini. fœnugræci. Rad. filicis cort. rad. cappar. Thamarisc. fraxini ℥j. ol. de capparibus ʒj. violarum ʒß. laterin. ℥j. Galbani ℥ß. Ceræ q.s.f. Emplast.

℞. Farin. fabar. ʒiß. pulv. Ciminil. Aristolog. Asari, Ireos an. ʒß.

Lixi-

Lixivii ex cineribus fraxini q. ſ. f. Cataplaſm. addito ol. Ruthacei ℥ ſ. anethini ʒij. m.

HEPAR CALEFACIUNT.

RADICES. Ciperi, calami aromat. curcumæ, enulæ camp. pimpenell. rhabarb. 5. aperientes.

FOLIA. Abſinth. agrimon. betonica, chamædr. chamepith. centaurii minor. eupatoriæ, Epaticæ, fumariæ, fœnicul. lupuli, marub. alb. menth. petroſelin. roſmarin. ſcordii, veronicæ.

FLOR. Anthos, centaur. minor. Lavendul. Sambuci, ſcœnanti, ſpicenardi, ſemina 4. majora, Dauci.

FRUCTUS. Amygd. amar. cubebæ. piſtacea, paſſulę. Cortic. citri aurantiorum. lignum ſaſſafras. ſanctum.

AROMATA. Cariophil. zingiber. myrrha, nux muſcat.

AQUÆ. ex foliis & floribus Hepatica Dorncreulii.

SYRUPI. de abſinthio, agrimonia, Betonica, bizantinus, eupatorio, fumaria,

Menthæ 2. & 5. Radicibus, stœchad. f. & c.

Conservæ. flor. Anthos. Absinthii, betonicæ, chamædrios, chamæpitys, enulæ, fumariæ, sambuci, salviæ.

Condita. Acorus, cortic. citri, zingiber. nux juglans, nux muscat.

Confectiones. Sem. anisi, carui, cinamom. fœniculi, zedoariæ, diatessaron. Theriaca, Mitridat. triphera saracen.

Species. Aromat. rosat. diambræ, Diarrhodon. diacalaminth. diacurcum, dialaccæ, diagalang. diacinamum, Lætificant. Galen. Rosata Novellæ.

Trochisci de absinthio, aniso, lacca; rhabarb. xiloaloe. Decoctum aperitivum majus.

Olea. destill. aromatum. Extract. calami aromat. zedoariæ. Elixir propriet. Sal absinthii, Spiritus nitri.

℞. Rad. fœnicul. petroselin. an. ℥ß. Herb. agrimon. chamædrios capill. Veneris. an. Mj. summitat. Lupuli, fumariæ. an. Mß. sem. fœnicul. anisi an. ʒj.

Coq. in aq. simpl. Colat. adde. Syr. de 2. & 5.

& s. Radic. ℥ij. *Eupatorio, Oxymel. simp. an.* ℥ß. *m. pro iij. dos.*

℞. *passul. cum vino coctarum & per setaceum express.* ℔ß. *Cons. ambos Cortic. Citr. condit. cinam. opt. an.* ℥j. *Spec. aromatic. de cinamom. diamarg. calid. an.* ℈ij. *Lign. Aloes elect.* ʒiß. *Croci* ℈ß.

Potest etiam addi Balsamus Indicus, Theriaca, mitridat. diatrion pipereon. Caryophil. macis. Nux muscat. cortic. ligni sanct. sassafras.

℞. *Amygd. amar. ex cort.* ʒiß. *sem. cumini, apii an.* ʒß. *Imponantur vino vel aqua vita dos. coch.* j.

℞. *Epar. vituli recens num.* j. *vel* ij. *Concisis adde agrimon.* Mij. *Salvia Epatic. nob. an.* Mj. *Veronica* Mij. *Cinamon.* ℥j. *aq. Agrimon. cichor. an. q. s. destil. per vesicam. f. aq. Hepat.*

EXTERNA.

OLEA. Absinthii, amygd. amar. Menthæ, Nardin. Nuc. musc. expres. cum adjectis guttis ol. stillatitii.

UNGUENT. Marciatum, Emplast. de

de melilot. diaphœnicalidum , de Baccis lauri, ad hydrop. Auguftan. facculi ex abfinthio chamomæl. menth. fem. fœnicul. carui. &c.

℞. *Succ. cichor. eupator. apii abſinth. acet. roſ. an.* ℥ſ. *ol. ſpicæ, abſinth. an.* ℥j. *maſtichin.* ʒiij. *pulv. abſinth. ment. Bacc. laur. ſandal. rub. roſar. rub. an.* ℈j.

Coq. ad ſuccorum conſumptionem & cum ceræ q. ſ. f. Vnguentum.

℞. *fol. abſinth. abrothan. agrimon. cuſcutæ an.* M ſ. *flor. chamomel. meliloti, ſambuci an. p.* iij. *rad. cyperi* ʒij *ſem. fœniculi, aniſi, cumini an.* ʒiſ. *Spicæ Cinamom. an.* ℥j.

Coq. in vino pro Epithem. vel in aqua, & ſub finem addantur vin. ℥ſ. *aceti* ℥v.

℞. *Vini malvat.* ʒiij. *Spec. aromat. roſat. de lacca an.* ℥j. *aq. abſinth. agrimon. an.* ℔ſ. *m. pro Epithemate.*

℞. *Rutæ, chamomel. melilot. calamint. an.* ℥j. *ſem, carui, fœniculi, cumini an.* ℥ſ. *Rhabarb. elect.* ℥ j.

Coq. in vino & ol. rutaceo vel anethino, contuſis adde Gummi Carannæ. Ceræ an. q. ſ. f. Emplaſtrum.

RE-

[illegible]ES [illegible]LEFACIUNT.

[illegible] Aſpargi, Eringi [illegible] [illegible], pimpinellæ, rapa[illegible] [illegible].

H[illegible] [illegible]æ, betonicæ, [illegible] [illegible] [illegible].

F[illegible] Betonicæ, Lavendulæ.

S[illegible] Ericæ [illegible] [illegible] [illegible] juniperi cum [illegible] & [illegible] de Nuce [illegible]: C[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], T[illegible] [illegible] & oleo. [illegible] [illegible]. Dec[illegible] [illegible] Althææ. [illegible] [illegible] aqu[illegible] [illegible]. Syr. de Bra[illegible] [illegible].

℞. [illegible] [illegible]. Infunde vino Mal[illegible] [illegible] [illegible] doſis cochl. j.

℞. Bacc. Juniperi. Contunde & ex[illegible] [illegible] Coq. in Rob. adde ſpiritum [illegible] Dryenu: fiat inſtar Tincturæ Do[illegible] [illegible].

EXTERNA.

[illegible] Coſti, Imniuæ, menthæ, Nar[illegible]

RENES CALEFACIUNT.

RADICES. Aspargi, Eringii, fœniculi, Levistici, petroselini, pimpinellæ, raphani utriusque, Rusci Satyrionis.

HERBÆ. Agrimoniæ, betonicæ, calaminth. menthæ, rosmarin. salviæ.

FLORES. Betonicæ, Lavendulæ.

SEMINA. Erucæ, fœniculi, Nasturtii, petroselin. bacc. juniperi cum spirit. & oleo Amygd. amar. Nuclei persic. Ciceres, Aromata, Balsamum Indicum, Therebinth. cum spiritu & oleo. Elixir. propriet. Decoctum radic. Altheæ. & petroselin. totius in aqua appropriata. Syr. de Betonica Fernelii.

℞. *Baccar. sambuc. Infunde vino Malvatico 14. dies, destilla dosis cochl.* j.

℞. *Baccar. juniperi. Contunde & exprime succum. Coq. in Rob. adde spiritum juniperi. Digere ut fiat instar Tincturæ Dos. cochl.* j.

EXTERNA.

OLEA. Costi, Irinum, menthæ. Nardi ad-

di addito ſpicanard. Caryophil. macere-
Ung. marciatum, veſica ſemiplena oleo lini. vel Omentum caſtrati in oleo calefa-ctum, Emplaſt. diachylon. de melilotho cum ol. ſcorpion. Vulpino, lil. alborum mixtum.

℞. *Scorpion.* ℨvj. *amygd. dulc.* ℨij. *Vng. Agrippa dialthea an.* ℥ſ. *Cera alb.* ℨiſ. *m. f. liniment.*

VESICAM CALEFACIUNT.

RADICES. Allii, cepæ, Eringi, Graminis, glycyrrhizæ, ononidis, petroſelini, pœoniæ, rubiæ, ruſci, raphani.

HERBA. Adianthum omne Betonicæ, ſalvia, ſaxifrag. bacc. juniperi, lauri.

SEMINA. Geniſtæ, Lupuli, Leviſtici, pœoniæ, Nux muſc. cinamom. oxymel ſ. & comp. Decoct. ſarſaparil. cicerum, aq. vitæ in qua baccæ Hœder. terreſt. & fraga macerat. vinum malvaticum.

℞. *pulv. aſellorum præp.* ℨj. *aq. vitæ. vel ſpiritus juniperi* ℨij.

De-

UTERUM CALEFACIUNT.

RADICES. Aronis, Ariſtolog. ...

Decoct. cicer. rub. ℥viij. m. detur horis 6. ante cibum.

℞. Sem. violar. ʒij. aq. petroselin. ℥iiij. f. Emulsio cum firma expressione. addatur Talorum leporis philosophicè præpar. ℥ß. m.

EXTERNA.

Olea. Anethinum, Costinum, Hyperici, Irinum, nardinum, Rutæ, scorpion.

Cataplasma ex Nasturt. aq. petroselin. raphano, parietaria, Frixa in adipe Cuniculi, Empl. de Baccis lauri, Insessus in oleo dulci, Balnea & fomenta ex aq. calida, cui incoxêre diuretica. Abrotanum, Anethum, chamomælon. parietaria, sem. lini, fœnugræci &c.

℞. *Vnguent. dialth. ol. scorpion. amygd. amar. an. ℥j. Terebynth. butyri recent. an. ℥ß. Croci ℈j. m. f. linimentum.*

UTERUM CALEFACIUNT.

Radices. Aronis, Aristolog. Asari s. aperientes, brioniæ, Bilinguis, ciperi calamynth.

lamint h. centaur. minor. diptamni, gentianæ, Iridis, Imperatoriæ, lauri, liliorum, Levistici Mei pœoniæ, Valerian. ſeſami.

FOLIA. Artemiſiæ, Abrotani, praſſii, betonicæ, bellidis hortenſ. capill. Veneris, card. bened. cardiacæ liliorũ, Matricariæ, matriſylviæ, majoranæ, meliſſæ, mentaſtri. mercurial, ocymi, Origani, pulegii montan. rutæ, roſmar. ſabin. ſcordii, ſion, ſalvia, trifolii odorat. thymi.

SEMINA. Agni caſti, ammeos, amomi, baſiliconis, dauci, Leviſtici, nigellæ, pœoniæ, rutæ, violarum, 4. calida major.

FLORES. Abrotani, Calendulæ, centaur. minoris, cheiri, croci Hypericonis, matricariæ, ſpicæ, ſtœchad. ſcœnanti.

GUMMATA. Aſa fœdida, Aloë, Benzoe, bdellium, galbanum, myrrha, opopanac. ſagapenum, ſtyrax. Aromata omnia inprimis cinamomum, Crocus.

Ex Animalibus.

Caſtoreum, ſtercus accipitris, Falconis, Teſtes Equi caſtrati, Turturis aſſi venter infarctus cinamomo, baccis lauri, juniperi,

... ſiccata, ...
... A QUA Hyſterica.
... bethonica, Matricar. meliſſ. ...
... betonicæ, La...
... myrrhæ ſabinæ,
... Trochiſc. de Myrrha.
... Zedoariæ ʒj.
... menth. criſp. ...
... ʒiß. Caſtor. ʒij.
Digerantur, deſtillentur ſ. aq. Hyſteric...
... caſtoreo, vel ſine caſtoreo,
... Rad. Angelicæ, calami aroma...
... Cortic. citr. ſicc. ʒvj. ...
... Cardui benedict. flo...

peri, ſecundina ovis ſiccata, ſuccus ſcordii cum croco, Mineralia. AQUA Herbarum & florum.

SYRUPI. Artemiſia, braſſii, bizantinus, brioniæ, betonicæ, Matricar. meliſs. de 2. & 5. Radicibus.

CONSERVÆ. Anthos, betonicæ, Lavendul. meliſſæ, ſalviæ.

OLEA. Stillit. carui, myrrhæ ſabinæ, Extr. Meliſſæ, ſabinæ.

ELECTUARIA. de caſtoreo, cimino, Ducis, galangæ, Rob. Juniperi, de aſa fœtida. Mitridat. Eſſent. Caſtorei, ſal matricariæ, artemeſiæ, meliſſæ, Fœculæ, Aronis Brioniæ, Pœoniæ, Trochiſc. de Myrrha.

℞. *Rad. petaſitedis* ℥j. *Zedoariæ* ℥ij. *Leviſtici* ʒij. *Herb. meliſſ. menth. criſp. an.* Mj. *ſem. raphan. ſylveſt.* ℥iß. *Caſtor.* ʒij. *aq. matricar.* ℔iiij.

Digerantur, deſtillentur f. aq. Hyſterica, cum caſtoreo, vel ſine caſtoreo,

℞. *Rad. Angelicæ, calami aromatic. pimpinel. an.* ℥ij. *Cortic. citr. ſicc.* ℥vj. *Herb. meliſſ. veræ* Mvj. *Cardui benedict. flor. ca-*

lend. an. Miß. *Cinamom. optim.* ℥ß. *Croci integri* ʒj.

Infunde in vini malvat. lb.iiij. & *spir. vini* ℥iiij. *per* 4. *dies quotidie agitando post destil. per MB. in vitro.*

℞. *Theriac. opt.* ℈ß. *Castor. gr.* vij. *ol. succini, caryophil. an. gr.* ij. *Syr. artemis. q. s. f. pillula. Inaurata dentur.*

EXTRINSECVS.

OLEA. Amygd. amar. anethi, chamomæl. castorei, liliorum, leucoi, lauri, myrrhæ, spicæ.

Lapis. Ætites femori alligatus, Magnes leva manu gestatus. Priapus cervi in manib. retentus, vel Bubulus, cucumeres sylv. in pessario. Ungula asini pro suffito. Fumus nucum muscat. per tubulum. Ceromum matricale. Emplastrum de baccis lauri.

℞. *Theriac.* ℥ß. *sem. agni casti* ʒj. *ol. angelic. cumini an.* ℈j.

Emplast. de Baccis lauri q. s. f. Emplastrum.

℞. *Gumm. Taccamahac. caranne, benzoes*

zoes

zoes an. ℥iij. *pulv. xilo aloes, cinamom. Sandal. citrin. Balsam. Indic. Magnet. an.* ʒß. *ambr. grisß. moschi an.* gr. v. *ol. chamomalin. Cera alb. an. q. s. f. cerotum.*

Pro Naribus simul.

℞. *Rad. Doronici, Ireos florent. an.* ℈ß. *Cubebarum, Coriandr. prapar. cardamom. an* gr. v. *sem. fœnugr.* gr. j. *angelic.* gr. ij. *Asa fœtida* ℈j. *Galbani* ℈iß. *ol. succin.* gut. iij. *Cera q. s. f. Pomum.*

℞. *ol. amygd. dulc. lilior. alb. an.* ʒß. Zibet, gr. v. *Muschi* gr. iij. *Balsam. Indic.* gr. x. *m. pro pessario.*

PECTUS CALEFACIUNT.

RADICES. Aristologiæ utriusque, althex, Angelicæ, Aronis, cepæ, zingiber. Dracunculi, Enulæ campan. fœnicul. glycyrrhizæ cum succo scyllæ, Gentian. pimpenellæ, Polypodii, Ireos.

FOLIA. Abrotani, Adianth. Prassii, capil. Veneris, calaminthæ, gnaphalii montani, cardui bened. Hœderæ terrest. hyssopi,

pi Nicotianæ, Origani, pulegii, pulmonariæ, rorellæ, scabiosæ, serpilli, satureiæ, scordii, tussilagin. thymi.

SEMINA. Anisi, Brassicæ, Baccæ lauri, Cardamom. cubebæ in spir. vini macerатæ, Erisimi, fœniculi, bacc. Juniperi, nasturtii, sileris mon. urticæ.

FLORES. Anthos, Betonicæ, croci, chamomæli, scabios.

FRUCTUS. Amygd. amar. cappar. caricæ siccæ, s. cum spiritu vini accensæ.

RESINÆ. Ammoniac. Benzoe, Myrrh, Moscus, sperma ceti, Terebinth. ANIMALIA.

MEL. Pulmo vulpis præpar. Flor. sulphuris Benzoes, ol ejus lac. & Ballamus.

OLEA. Anisi, fœniculi, hyssopi, juniperi Helenii, satureiæ, Terebinth. cum sachar. cand. violaceo fiant Eleosachara.

AQUÆ. Cardui ben. Hyssopi, scabiosæ, tussilag. spiritus veronicæ, Antiasthmatic. Hartm. Mynſ. Dorneteil.

SYRUPI. essent. sachar. Capil. Veneris, prassii, gnaphalii, glycyrrhizæ, hyssopi, sca-

ſcabioſæ, tuſſilaginis, oxymel. ſimplex, ſquilliticum, acetum ſquilliticum.

CONSERVÆ. Anthos, capill. Veneris, enulæ campan. ſcabioſæ, tuſſilagin. Hyſſopi.

Spec. Diaireos ſimplic. Salamon. Diacalaminth. Diatragacant. calid. Dianiſi, Diapraſſii, Diahyſſopi, Condit. rad. Helenii, extr. Enulæ, Ireos, fœculæ Aronis, *Trochiſc.* Becchici alb. Alyptæ, moſchat. Galliæ moſchat. Baculi Bechici.

℞. *Sacch. cand. rub.* ℥vj. *pulv. liquir.* ʒiß. *ir. flor.* ʒvj. *Sp. diarir.* ʒij. *croc. g.* xv. *tragacant.* ʒij. *aq. roſ. q. ſ. f. maß. mucilag.*

LOCH. de pulmon. vulp. caulibus, praſſio, farfara, ſquilla, pino, paſſulatum, ſanum & expert.

℞. *Spir. vin. opt.* ℥4. *pulv. ſacch. cand.* ʒij. *Syr. viol.* ℥j. *flor. ſulph.* gr. vj. *ambr-griſ.* g. 4. M.

℞. *Loch. ſani & expert.* ℥iij. *flor. ſulphur. pulv. Ireos florent. glycyrrhiz. an.* ʒiß. *Balſ. Indic.* ℈j. *ol. aniſi gutt.* ix. *Syr. de hyſſopo, jujubis an. q. ſ. f. conditum cum baculis glycyrrhizæ lambendum.*

℞. *Fœcul. Aronis* ℈ij. *Balsam. Indic.* ℈j *sachar. rosac. violac. an.* ʒß. *ol. anisi gutt.* xij. *f. pulvis in ovo sorbili sumend.*

℞. *Hordei* Mj. *Glycyrrhiza, passul. minor major. an.* ℥j. *prunor. dulci. Hyssop. rad. petrosel. an.* Mj. *Ficuum num.* 9. *Cinamom.* ʒß. *Sachar. cand.* ℥ij *aq. fontan. Mens* iiij. *Coq. bene desspumando ad* 4. *part. bibatur calidum.*

EXTRINSECVS.

OLEA. Amygd amar. anethi, cheiri, chamomæli, Ireos, rutæ, Lilior. alb. Lini.

UNGUENTUM. Resumptivum, dialtheæ, pectorale. Emplastr. filii Zachariæ de melilot.

℞. *flor. chamomal hyssopi, origani, marrubii albi. sem. fœnicul. bacc. juniperi. rad. Helenii, Ireos, Aristol. tot. an* ʒß. *f. pulv. gros. sacculo insuendus pro fomento sicco vel humectando cum vino Malvatico.*

COR CALEFACIUNT.

RADICES. Angelicæ, caryophil Do-

tonici, Diptamni, Helenii, Imperatoriæ, pentaphil. vincetoxic, zedoariæ.

CORTICES Aurant. Citri.

FOLIA. Cardui bened. Cardiacæ, calamint. mont. Hœder. ter. menthæ, melissæ, ocymi, rutæ, ſcabioſ. ſcordii, veronic.

FLORES. Anthos, calendulæ, Lilior. conval. Levendul. melissæ, ſalviæ, ſpicæ, tunicæ.

SEMINA. Ocymi, Citri, Cardui benedicti, grana juniperi, kermes.

AROMATA. Cubebæ, caryophil. cinamom. macis, nux muſcat. xiloaloë.

RESINÆ. Thus Benzoe ſtyrax.

Animalia.

Mumia, ſericum.

Ex marinis.

Ambra, bezoar lap. Moſchus, ſuccinum.

AQUÆ. Angelicæ, Anhaltinę, Cardui bened. Cinamomi, Carbuncul. flor. tunicæ, Meliſſæ, petaſitidos, ſcordii, ſcabioſæ, ſalvię, theriacalis, vincetoxici.

OLEA. Caryophillorum, cinamom. croci, citri, meliſſæ, roſinarini, extract. & ſpir. Meliſs. Eſſentia croci.

CONDITA. Cortic. citri, pyra muſcatellina. Nux muſcat. Radix Scorzoner.

CONSERVÆ Calendul. meliſſæ, flor. Tunicæ.

SPECIES. Lætificant. Gal diambræ. Dianthos, Aromat. roſat. cariophillat. Diamoſchi, Cordiales Diamarg. calid. dexiloaloë, pleri ſarconticum.

PULVERES. Ceſaris rubeus, Pannonius rub. analeptic. calid Minder. ad ℈ß.

TROCHISCI. de Gallia, xiloaloë.

CONFECTIONES. Cinamomi, Caryophil. cortic. citri, alkermes, de hyacinth Theric. Mitridat. Elect. de ovo diaſcordium.

℞. Conſerv. Anthos, meliſ. an. ℥ſ. ʒij. Condit. rad. citri ſcorzon. an. ʒij. Spec. diamoſch. dulc. diambr. an. ℈ſ. conf. alkerm. ʒſ. Syr. flor. tunica, q. ſ. f. Condit. fol. auri obducendum.

℞. aq flor. borrag. in MB. deſtill ℥vj. aq. flor. citri ℥ij. Syr. flor. borrag. tunic. an. ℥j. Spirit. roſarum ʒij aq. cinamomi ℥ſ. Carbunculi ʒij. Confect. alkermes. ʒſ. m. detur cochl. 1. 2. 3.

EX-

EXTERNA.

Sacculi è borragin. bugloſs. flor. Lavendul. Meliſſa, in vino albo & aq. roſar. irrorati.

Inunctio cum oleo citri, caryophill. cinamom. meliſſæ, macis, nuc. muſcat. exp. vel ſola vel cum balſamis.

℞. *flor. roſar. anthos an.* ℥ij. *Lavendul.* ʒj. *ſem. angelic. cortic. citri. caryophil. cinam. mac. an.* ʒſ. *Croci* ℈j. *Moſchi Ambr. an.* gr. v. *f. cum ſindonio rubro ſacculus in aq. roſarum, meliſſæ, lavendul. borrag. carbunculi, humectandus.*

CAPUT CALEFACIUNT.

Radices. Ariſtologiæ, Aſari, calami aròmatici, ciperi. zedoariæ, caryophil. fœniculi, galangæ, Helenii, Imperatoriæ, Ireos florent. pœon. maris, Valerian. Viſci quercin.

Folia. Betonic. caryophil. calaminth. Euphraſiæ, hyſſopi, Lavendul. Lauri, majoranæ, myrthi, ocimi, origani, pulegii, primul.

mul. veris, rosmarin. rutæ, serpilli, saturejæ salviæ, verben.

Cortices & ligna, Citri, Guaiaci, sassafras, xiloaloës.

FLORES. Anthos, Betonicæ, centaur. min. chamomil. Euphrasiæ, Lavendul. Lilior. conval. Meliloti, pœoniæ, primul. veris, stœchad arab. spicænard. salviæ, tiliæ, Fructus Anacardi, bacc. juniperi, lauri, myrti, grana kermes, pœon. melanth.

SEMINA. Coriandri aceto præparat. Anisi, carui, fœniculi, pœoniæ, sisaris montani.

AROMATA. Cubebæ, Cardamomi, caryophil. cinamom. zingiber, macis, piper.

RESINÆ. Thus, mastix, styrax, benzoe.

Ex animalibus.

Castoreum, stercus Pavonum.

Ex marinis.

Ambra, Moschus, succinum.

AQUÆ. Angelicæ, cinamomi, Imperat. fol. & flor. pœoniæ, vitæ cum castoreo, Theriacalis cum succo betonicæ, Imperialis.

rialis, apoplectica Langii, Anhaltina, Epileptica.

SPIRITUS. Cerasorum nigrorum, Liliorum convallium.

OLEA. Caryophil. cinam. Lavendul. majoranæ, Imperator. nux muscat. rosm. at. rutæ, succini, salviæ.

SYRUPI. Betonicæ, de stœchad. s. & comp. Mel. rosarum, emblicorum, anacardinum, Anthosatum. Oxymel simpl. & comp.

CONSERVÆ flor. Anthos, Betonicæ, salviæ stœchad. pœoniæ, tiliæ.

CONDITA. Cortic. citri, acori. mirabalan chæb. nux muscat. radix Helenii.

CONFECTIONES. Carui, coriandri, cubebar. caryophil. cinamom. fœnicul.

EXTRACTUM. Betonicæ, diapœon. Minder. ad ℈ij. centaur. min. Imperat. rosmarin. salviæ. Elixir proprietat. Essent. castorei, theriaca, mitridat. Rob. juniperi. Confect. aurea Alexandrin. Confect. Anacardin. Diaphœnic. Diacastorium, Diacori, Alkermes.

SPECIES. Aromat. Rosati, Caryo-
phil. Dianthos, Diambræ, Diamosch dulc.
amar. pleresarcontie. Dianisi, diaxiloaloës,
Lætificant. Rasis.

TROCHISCI de Cambe, Gallia mu-
scat. xiloaloë.

℞. *rad. Pœoniæ circa festum Barthol. lu-
na decrescente collect.* ℔ß. *Visci de Tilia. fol.
Rutæ.* ℔ß. *Tiliæ* ℥ij. *Granor. Pœoniæ ma-
ris* ℥ß. *Spiritus vini rectif.* ℔v.

*Infunde per 14. dies, separa per inclina-
tionem, & plantis bene contusis, denuò af-
funde, destilla lento igne f. spiritus vini pro
aqua Anhaldina conficienda.*

℞. *Granor. juniperi* Mij. *Contus. in aq.
vitæ Mens.* j. *per* iij. *dies infund. colatur. im-
pone salviæ, puleg. Nasturt. cochleariæ, con-
cis. an.* Mſ. *Croci* ʒj. *Colatura servetur vel
destilletur pro usu.*

℞. *bacc. laur.* ℥iij. *flor. Lil. convallium,
sine stipitibus tiliæ, affunde vinum Hispani-
cum optim. cum spiritu vitrioli acuat. q. s.
succ. viol.* ℔j. *in quo solut. sacch. cand. Di-
gere per 2. menses, adde flor. Lavendul. tan-
tum-*

tundem, digere iterum, destilla per Balneum Roris, primo spiritum, secundo phlegma, cum quo tertio sal ex capite mortuo extrahatur, adde ambr. moschi, misc. pro spiritu Antapoplectico.

℞. *Flor. lil. convall. pæon. maris. borrag. lavendul. Tiliæ an.* M. j. *Vini alb optimi* lb. iij. *Putrefiant in vase clauso per 14. dies destilla per Balneum ad siccitatem. adde Rad. Pæoniæ maris aristolog. rotund. an* ℥ ß. *Diptam. cretici, angel. an.* ʒ vj. *Crany human. sive igne calcinat.* ℥ j. *Castorei* ʒ j. *stercoris pavonum* ℥ j. *squillæ præparat. Anacardior. an.* ʒ vj. *secundin. masculin. exsicc.* ℥ j *cinamom. opt.* ʒ vj.

Digerantur per 14. dies destillentur per balneum dosis in paroxismo epilept. ad summum ℥ j.

EXTERNA.

SEMINA. Nigell. vel cumini torrefacti cum linteo ad sinciput ligatum.

Trochisci de benzoe pro fumo.

OLEA. Castorei, lumbrico, lauri, mirtinum, nardin. petroleum, rutace, nuc. muscat. spicæ.

Vnguentum de Alabastro, Aragonis, Marciat.

EMPLASTRUM. de Betonica, Baccis lauri, oxicrocium, vigonis cum Mercurio. *Item* Ruta, serpillum, verbena, Magnes imposita.

℞. *rad. doronici veri j. t. collect. Ireos florent. an.* ℥i. *Cubebar. Coriandr. præpar. Cardamom. an.* ℥ß. *fœnugræc.* ʒj. *sem. angelic.* ʒij. *m. f. pulvis Nodulis insuendus pro odoramento. Est secretum circulatorum contra vertiginem.*

Subjungam hîc verbotenus Clariss. D. Johann. Anthonid von der Linden, Medici Profess. Franckeran. facilem methodum, quâ in capite frigido humidoq; alterando & corroborando, per varias formulas, internas & externas, ita procedit.

℞. *Ligni visci quercin.* ʒij. *Radic. aristolog. rotund. Ireos florent. an.* ʒiß. *calami aromatici. Galangæ an* ʒj. *majoranæ Betonic. an. p. ij sem. pœoniæ maris, fænic. an.* ʒß. *flor. anthos salviæ, stœchad. lavendul. an. p. j.*

1. Si

1. Si hæc coquantur in ſ. q. aquæ communis, majoranæ, hyſſopi vel betonicæ aut hydromelitis ad ʒ. part. evaporationem & colat. ℥viij. addantur: Electuar. diaphœnicon. benedict. laxativ. an. ℥ſ. Hieræ picræ Gal. ʒij. ſal. gemm. ʒj Tunc fit Enema.

2. Si verò eidem colaturæ admiſceantur: Syr. è ſtœchade. ſucco Betonicæ an. ℥j. Tunc fit Apozema præparans.

3. Si verò incoquantur ſub finem ſ. a. ſeminum Carthami. Rad. polypodii querc. an. ʒvj. Agarici recent. Trochiſc. ʒiij. Zingib. alb. ℈j. Colaturę deinde ejuſdem menſurę addantur Syr. Diacnicu Andernac. ℥ij. tunc fit Apozema purgans pro iij. doſ.

4. Quod ſi huic vel illi colaturæ adjiciatur, ſachari albi, q. ſ. & coq. deinde in debitam conſiſtentiam, Tunc fit Syrupus vel præparans vel purgans.

5. Iiſdem ſimplicibus pulveriſatis tenuiſſime, & miſtis cum conſerv. flor Betonicæ. Pœoniæ an. ℥j. conſ. roſ. rub. menth. an. ℥ſ. rad Acori condit. cort. cond. Aurant. an. ʒvj. Syr. è ſucco Betonic. q. ſ. Tunc fit Electuarium.

6. Præter ista cum Theriac. Androm. ℥ij. aut sine hac, majore saltem syrupi quantitate, Tum fit opiatum.

7. Aut Syrupi loco cum sachari albi q. s. tunc fit conditum, quod auri Bracteis integi ad splendorem potest.

8. Quod si ipsa pulverisentur duntaxat, & per se dentur, tunc fit pulvis.

9. Qui si solus cum sachari solius octuplo minimum misceatur, tunc fit Tragea.

10. Dissoluto verò in aq. betonicæ, aliave convenienti sachari hoc pondere, & cum pulvere s. a. misto & siccato, tunc fiunt Tabulæ.

11. Si pulverisata excipiantur vini Canarini vel Malvatici, aliusq; sufficienti quantitate, & [illegible] umbra siccentur s. a. tunc fiunt Trochisci.

12. Ante Exsiccationem si addantur ambræ Gris. Moschi an. gr. 5. & 4. tunc f. Muscardin.

13. Pulverisata si interantur in amygd. dulc. pistacheorum, nucleorum pini non rancidorum an. ℥j. Cons. rosmarino salviæ. Bor-

[illegible] majore q. s. [illegible] caveatur [illegible], [illegible] Mel [illegible]

14. [illegible] pulverisatis addantur [illegible] dies plures [illegible] medicamen[illegible]

15. [illegible] si decoctum per [illegible], & [illegible] Sa[illegible] usu f. Hippocraticum f. Claretum.

16. [illegible] sachari loco, mellis [illegible] mulsum.

[illegible] fundantur [illegible] & [illegible] obturato s. a. [illegible] Hydromel [illegible]

18. [illegible] macerentur in aquæ [illegible] s. q. [illegible] mellis optimi [illegible] triplo coq[illegible] igne, & [illegible] fit mel medicatum.

19 Cujus sufficienti quantitati super[illegible] folia, si adm[illegible]ceatur ace[illegible] albi q. s. ut sola agitatione Syrupi [illegible] tunc fit Oxymel [illegible]

Borragin. an. ℥ß. ol. ſtillit. majoran. ℈ſ. ſa- char. convenienter diſſoluti quadruplo, tunc fiunt Morſuli

14. Sin autem pulveriſatis addantur vini albi. ℔iij. & macerentur dies plures, deinde colentur, tunc fit vinum medicatum.

15. Colatura iſta ſi denuo per manicam Hippocratis trajiciatur, & dulcoretur Sachar. alb. ℔.ß. tunc f. Hippocraticum ſ. Claretum.

16. Aut ſachari loco, mellis ℔j. tunc fit vinum mulſum.

17. Si infundantur in aquæ mulſæ ℔vj. & vaſe bene obturato ſ. a. coquantur & colentur; tunc fit Hydromel Medicatum.

18. Si verò macerentur in aquæ puræ ſ. q. deinde cum mellis optimi deſpumati triplo coquantur lento igne, & calide linteo percolentur, tunc fit mel medicatum.

19. Cujus ſufficienti quantitati ſuper calentes cineres ſolutæ, ſi admiſceatur acetum vini albi q. ſ. ut ſola agitatione Syrupi conſiſtentiam nanciſcatur, tunc fit Oxymel medicatum.

 20. Si

20. Si illa ipſa pulveriſata infundantur in ſpiritus vini lbiß. poſtea colentur per denſiſſimum ſetaceum, tunc fit extract. Liquidum.

21. Poſt infuſionem verò ſi in MB. deſtillentur, tunc fit aqua vitæ Cephalica: aliove ab affecta parte nomine inſignienda.

22. Quod ſi extrahatur ex pulveriſatis, per ſpiritus vini ſufficientem quantitatem, tinctura, & in ea percolata diſſolvantur aloës ſuccotrinæ ℥ij. mox ſiccentur in extracti ſolidi conſiſtentiam, tunc f. Pillulæ.

23. Si incoquantur in Lixivi ſarmentorum, vini albi an. deinde colentur, tunc fit Lotio Capitis.

24. Eadem Colatura ſi cum ſpongia calide admoveatur, tunc fit fomentum.

25. Si tantum inſpergatur aut deſtilletur ex vaſculi proboſcide, tunc fit Irroratio ſ. Embrocha.

26. Quod ſi pulveriſata inter duo lintea inſuantur, frontique ſiccá vel vino irrorata applicentur, tunc fit Frontale.

27. Craſſiuſculè pulveriſata & raro pan-

panno linteo vel serico insuta faciunt sacculum.

28. Qui si interpungatur s. a. & supra caput gestetur, vel pileo assuatur. f. Cucupha.

29. *Si simplicium decocti colati quantitati* præscriptæ immisceatur syr. è stœchad mellis Rosmarini, oxymel. simp. an. ℥. tunc fit Gargarisma.

30. Si simplicibus additæ sunt Rad. Pyretri. Turbith. Gummosi, semin. sinap. alb. an. ʒij. & coq. in Hydromelit. s. q. & colaturæ ejusdem mensuræ addantur oxymel simp. ℥ij. tunc fit apophlegmatismus purgans.

31. Pulverisata verò si s. q. ceræ excipiantur, & instar lupinōrum formentur, tunc fiunt Trochisci Mansiles.

32. Eadem simplicia si cum Mastiches triplo pulverisentur, & panno lineo rarò illigentur, tunc fit nodulus ad masticandum.

33. Tenuissime pulverisata cum radic. Pyrethri, Helleb. alb. an. pari pondere, tunc fit

fit errhinum, naribus inspiratione attrahendum, aut è penna in ea inflandum.

34. Simplicium decocto colato, si affundantur spiritus vini, tunc fit Errhinum liquidum tepidum è manus vola naribus attrahendum, ore aqua pleno.

35. Si sumatur ejus decocti colati, succi Majoran. ol. Irini, ℥j. Coq. leviter ad humiditatis consumptionem. addatur Cer. q. s. tunc fit Errhinum Linimenti forma.

36. *Vel* ℞. ejusdem decocti colati. Vini albi an. ℥iß. mellis q. s. & coquantur leviter, tunc fit Errhinum opiati forma.

37. Simplicibus si adjiciatur benzoes, Styracis Calaminth. Gummi animæ an. ʒiiß. Tacamahaca, Caryophill. Lign. aloes an. ʒj. Deinde tantum crassiuscule pulverisentur, tunc fit suffimentum, cujus super prunas accensi exhalatio patulo ore aut naribus debet admitti.

38. Omnia ista sic pulverisata. Si excipiantur Gummi Tragacanth. in aqua Lavendulæ eliquati s. q. Deinde secundum artem siccentur f. Trochisc. ad suffitum.

39. Si

39. Si insuper addatur carbon. salic. tripl. & Ladan. in aq. fl. til. liquefact. q. s. except. & exiccat. f. avicul. cypr.

40. Quod si pulveratorum parti uni addantur Benzoin. ladan. an. p. 4. liquidambar para 1. aq. ros. fragrantiss. q. s. ad dissolvenda illa, & formandum pastam f Cassoleta, usus tempore in ollul. aq. ros. plen. injicienda, ut igni subjecto sensim evaporet.

41. Eadem simplicia si cum styrac. calamit. benzoin. rasur. lign. Rhod. an. ℥ij. pulveri s. & excipiantur balsam, peruvian. ℥s. ladan. aq. Cinam. solut. q. s. formenturq; rotundè f. pom. odorif. quod exterius illini aliquando potest & debet ol. cort. aurant. aliusq; aromat. gutt. aliquot, mosch. Zibett. in aq. cinam. solut. an. g. iij.

42 Si eadem pulverata simul, ladani loco, excipiantur cer. sæpius liquefact. & aq. ros. ablut. q. s. ol. Keir. ℥ij. f. bals. odorif.

43. Liniment. unguent. cerat. vel Emplastrum pro majore aut minore ceræ & olei quantitate. Hucusq; D Lindanus. Mea Aq. Antepileptica. ℞. N B. AU-

AURES CALEFACIUNT.

SUCCUS. Ceparum, Porri, Raphani Rutæ, Fraxini cum liquore idoneo.

DECOCTA. Cephalicorum, Absinthei, in aqua vitæ, Acet. simpl. & squillitico, Rutæ, Origani, Chamomæli. In vino pro evaporatione vel fomento, cum lana aut spongia. Aqua vitæ simplex & composita ex Cœphalicis,

RADICES. Ceparum, Ciclaminis, Castoreum crocus, Carduus benedict. Porri, Hellebor. alb. infusis in vino albo, vel urina Arietis, Capræ, Tauri.

OLEA. Amygd. amar. Castorei, è semine cannabis. Murium, Nardinum, Irinum, Majoranæ, Rutaceum. Vitellis ovorum, nucleis persicis.

OLEA STILLITITIA. Caryophillorum sem. cinimi Carui, fœniculi, Baccarum lauri, Rutæ, Salviæ Spicæ, Sinapis.

Balsamum orientale. Destillat. acoistic. Minder.

PINGUEDO. ex Anguilla, foliis lauri, interfixa destillans. Pul-

OS ET NUCES CALEFACIUNT.

RADICES. Aristolog æ, Pyrethri, To[illegible] ... Zingiberis.

HERBÆ. Aquilegii, Absinthii, ... Cerefolii, Cardui bened. Hy[illegible] ... Menthæ. Nasturt. aquat. N[illegible]

Pulvis exuviarum serpentis, Suffitus per tubulum ænæum ex prædictis. Moschus cum bombyce impositus. Tabula cupressi calidè applicata, vel juxta *Baptist. Port. in Mag Nat. l 20. c. 5.* Instrumentum illud ex ligno heder. & præcipuè smilacis. Conf. *Schwenter. delic. phys. Math. p. 4. prop. 23.*

℞. *ol. anisi, amygd. dulc. an.* ℥j. *Balsami sulphuris, vel vitæ* ℈ß. *Essentia ambræ* gr. iij. *m. & sæpè guttulam instilla.*

℞. *Baccar. lauri juniperi. sem. Cumini, Carui an.* ℥ij. *Conquassata, misce cum massa panis, frige simul in fornace, dividatur deinde per medium, & humectetur cum spiritu vini cochlear. 4. vel 5. & applicetur adhuc calidum auribus.*

OS ET FAUCES CALEFACIUNT.

RADICES. Aristologiæ, Pyretri, Tormentillæ, Zingiberis.

HERBÆ. Aquilegii, Absinthii, Cochlear. Cerefolii, Cardui bened. Hyssopi, Levistic. Menthæ. Nasturt. aquat. Numu-

lariæ, Pulegii, Rosmarinæ, Rutæ, Salviæ, Scabiosæ.

Gran. Juniper. Caryophil. Gummi Lacca. Vitriol. Nux muscat. Aloe. myrrha.

℞. rad. Vincetoxic. ℥ß. *herb. succisa. pervinca. quinq; folii an.* M j.

Vini mensur. ij. *coq. & cum colatura eluatur os in vulneribus & ulceribus.*

℞. Cerefolii M j. *Salvia* M ß. *Conciss. bulliant. in aqua Mensur.* ß. *additur Aceti Cochl.* j. *Colatura: mellis rosac.* ℥j. *m. pro abstersione cum Baculo. Linimentum de Aquilegia.*

℞. *Specific. gingivæ pulv.* ℥ß. *fol. aquileg. salv. menth. crisp. nuc. mosch. myrrh. (ladan. puriss. ol nuc. mosch. expr.) an.* ʒij. *croc. Mart. opt.* ʒj. *alumin. ust.* ℥j. *mell. virgin. vel rosat. vel squillitic. vel oxymel coct. & despumat.* ℥4ß *f. liniment.*

ARTUS ET NERVOS CALEFACIUNT.

RADICES. Acori, Costi, Enulæ, Campan. peucedani, Ireos, Pentaphilli, Imperatoriæ, Rhapontici. LI-

LIGNA. Sassafras, Visci quercini.

HERBÆ. Betonicæ, Chamepitheos, Calaminthi, Centauri min. Chamœdriis, Hyperici, Hyssopi, Lavendulæ, Majoranæ, Origani, Primulæ ver. Serpilli, Verbasci, Spicanardi, Indic. Celtic. Italic.

FRUCTUS. Anacard. Nuclei pini, Grana, Juniper. Kermes.

Resinę omnes, inprimis Terebinth. cum pulvere Chamæpith. Myrrha, Castoreum, Opopanax, Sagapenum.

Cinamom. Piper omne, Zingiber, Nux muscat. Macis, Caryophill.

Cardamom. Cerebrum leporis assi.

Specificum Antipodagricum est in allio, unde Judæi rarò illa laborant. Decoctum Chamædryos.

CONSERVÆ. Betonicæ, Chamæpith. Primulæ veris, Salviæ, Eringii, Rosmarin. Theriaca, Mithridat. Confect. Anacardina, Spec. Dialagang.

Pleres Sarcontićon.

Aqua, Theriacalis, Majoranæ, Lavendul. Salviæ, Hydromel medicat.

Spi-

Spiritus & Tinctura Tartari.

℞. extr. lua artetica seu ℥ij. Chamepith, verben. vel hyperic. Chamedryos Rhabarb. Veronica an. ʒß. Mag. cranii humani. vel ossium hominis. ℈iiij. Tincturi, martis rubr ʒ1ß. m. detur ℈j. in vino Neccarino vel f pillula..

E X T R I N S E C V S.

R A D I C E S. Bryoniæ, Ciclaminis, Cucumer. asin. Enulæ, Campan.

H E R B Æ Chamœpitheos, Calaminth. Centaur. min. Ebuli, Hyperici, Nasturtii, Nepete, Primul. veris Pulegii, Verbasci.

G U M M I. Ammoniac. Bdellium, Euphorbium. Opopanax, Mastix. Terebinth.

A D I P E S. Anseris Thure, mummiâ, repleti, per assationem destillans. Catti, castorei, Cervi Hominis. Taxi, Ursi, Viperæ.

O L E A. Chamæmeli. Anetinum, Ceræ, è Castoreo. Costinum, Euphorbii, Hyperici Irinum, Lumbricorum, è melle, Nucis muscat. express. ossium microcosmi, Philosophorum. Petrolium, Ricini, Ruta-

[illegible], [illegible], Terebinthin.

[illegible]

Unguenta Dialthæ. [illegible]

[illegible]

Emplastra. De Vigo, de [illegible] [illegible] Oxycroceum, Ceroneum, [illegible] [illegible] Anet [illegible], Ane[illegible], [illegible], Camomill. Chamæpit. [illegible], [illegible], Ruta, Salvia, Origa[illegible], [illegible] ex iisdem.

[illegible], Nitrosæ [illegible], [illegible]. Harumq; [illegible] [illegible] Principium Nervorum. [illegible] impositus [illegible]

[illegible] Ubaldin.

℞. [illegible] mosch. succin. an ℈j. [illegible] myrrh. elect. ℈j. [illegible] g. viij. mell. rosac. ʒij. [illegible] f. emplast.

[illegible]

℞. ol. nuc. mosch. succin. [illegible] an [illegible] ʒß. theriac. mithrid. an ʒj. ambr. [illegible] an g. xij mell. rosac. ʒ. ij. M. pro Empl. ℞. aq. [illegible] Spir. Salis ammoniaci.

[illegible]

Rutaceum, Sambucinum, Terebinthini, Vulpinum, Viperinum.

UNGUENTA. Dialthæ. Martiat. Aregon. Agripp.

EMPLASTRA. De Vigo, de mucilaginibus Meliloti. Oxicrocium, Ceroniũ.

Fomenta & Balnea ex Artemisia, Anetho, Calamintha, Camomill. Chamœpithi, Hyperico, Nitro, Ruta, Salvia, Origano, Sale, Cataplasmata ex iisdem.

Thermæ Sulphureæ, Nitrosæ Bituminos. & parum aluminosæ. Harumq; stillicidium ad Principium Nervorum.

Et Limus impositus parti affectæ.

Aq. vitæ, Anhaldin.

℞. *Bals. nuc. mosch. succin. an.* ℈j. *junip. ol. spic. an* ℈ij. *myrrh. elect.* ℈ij. *alipt. mosch.* g. xij. *camph. g.* viij. *mell. rosat.* ℥ij. *M. f. emplastr.*

Vel.

℞. *ol. nuc. mosch. succin. spic. an.* ℈iß. *myrrh.* ʒß. *theriac. mitrid. an* ʒij. *ambr. mosch. an.* g. xij *mell. ros.* ℥. ij. *M. pro Empl.*

℞. *aq. Artritica Spir. Salis armoniaci.*

an.

an. ℥ß. Camph. gr. v. m. *Illinc cum plumis.*

MEMBRA OEDEMATOSA.

Liniment. ex ſale cum ol. chamæm. miſt,

Fotus cum vino calefact. vel in quo abſinth. meliloth. betonic. ſalv. lavend. origan. chamæm. coct.

Sterc. porc. caprin. vaccin, cum lixiv.

Aq. calc. lixiv. è cin. vitis. cataplaſm. è rut. mell. ſal. ſterc. bubul. ſulphur. thur. ſal. acet.

Ol. later. cinam. caryophil. Balſ. ſulph.

Intus antimon. vel mercur. Diaphoretic. decoct. lign. & radic.

MEMBROR. REFRIGERATOR. CALEFACIENTIA.

Aſa fœtida, ad ʒj. Gordon. Nuc. cum allio contuſ in juſc. manè bibit.

Extra foment. cum lacte dulc. tepent. vel aq. in quâ rapa cocta ſunt.

Liniment. ex ſero cervin. & ping. Anſer. Minderer.

Pingued.

Pingued. vulp.

Ol. ex ſem. urtic. Euphorb. pyrethr. piperib.

Pilis equorum exſtrigilat. involut. vel pellibus leporum. vel

℞. fimum columbin. calcin. in furn. figulin. f. lixiv quo lav. manus, pedes vel tibial. chirothec. immerge, exſicc. indue, ſic & ſpir. vini, urinæ.

HUMECTANTIA DIVIDIMUS,
in Præparantiâ Melancholiæ, & Alterantia partium ſiccâ intemperie laborantium.

MELANCHOLIAM FRIGIDAM
& Siccam preparant.

RADICES. Acetoſæ Acori veri, Anchuſæ, Aronis, Ariſtolog. rotund. Aſari, Altheæ, Aſparg. Apii, Bugloſſæ, Brioniæ, Cichorei, Ciclaminis, Carlinæ, ſ. Chamæleont. Eringii Filicis maris. Graminis, Gentianæ, Helenii, Iridis, Liquiriciæ, Oxilappad. Polypondii quercin. Pœoniæ, Ruſci, Raphani, Rubiæ, Rhapontici, Satyrion,

 Scro-

Scrophulariæ , Squillæ , Vincetoxici.

LIGNA. Hœderæ,Sarſaparill.Sandal.
Viſci , Quercin.

HERBÆ. Adianthum,utrumque Abrothanum,Ageradum Abſinth. Betonicæ, Chamæpithis , Chamædryos, Clinopodii, Cochlearia,Centaur. min. Cuſcuta, capil. Veneris, Epidimi cretenſis, Ceterach. Fumaria . Fragar. Hypericon. Linguæ Cervinæ,Lamii ſ. Urticæ maculoſæ,Numularia, Meliſſophil. Meliſſa, Mercurialis, Marubii albi. Naſturtii , Nicotiana vera , Parietaria, Rutæ, murariæ. Rutæ, Scabioſæ, Stœchad. Arabic. Scordii, Scariolæ, Squinanthos, Tanacetum , Thymi , Verbena, Veronica.

FOLIA. Salicis.

CORTICES. Capparorum , Citri Frangulæ, Thamariſci,Sambuci,mediana, Quercus arboris.

SEMINA Anethi , Agni caſti Agrimoniæ, Alkekengi,Atriplicis,Acetoſæ,Calendulæ, Baſiliconis, Citri, Cannabis, Ericæ miricæ,Endiviæ,Hederæ baccæ,Hyperici,

Naſturtii
Phan, Petroſelini,
Urticæ
Ceraſa, Cotonea,
Jujubini, Piſta.
Damaſcena, Ro.
Boraginis Bugloſſi,
Capparis, Chamæm. Gen.
Roſarum, Rubræ, Sam.
Tanaceti, Tunicæ, Violæ,
Tartari.
Tartarus Vitriolatus, Eſſentia Croci
Acetum p. Oximel Empl. a.
Squill. Helleborat. Ju.
Eſſentia Chalyba.
Chalybeatum.

rici) Melonum, Malvæ, Nasturtii aquatici & hortensis, Nigellæ, Phillii, Perecliminis, Portulacæ, Rubiæ, Sinapis, Urticæ.

FRUCTUS. Aurantia, Cerasa, Citria, Ciceres, Granata, Jujubæ, Jujubini Pistaceæ, Poma dulcia Pruna, Damascena, Rubi Idæi, Sebesten, Rapæ.

FLORES. Anethi, Borraginis Bugloss. Calendulæ, Capparis, Chamæmil. Genistæ, Nymphææ, Rosarum, Rubiæ, Sambuci, Stœchades, Tamaris. Tunicæ, Violæ, Anagallidis.

Cremor }
Essentia } Tartari.
Spriritus }

Tartarus, Vitriolatus, Essentia Croci beguini.

Acetum passularum. Oximel simpl. a-choratum. Squillitiçium, Helleborat. Julian. Essentia Chalybis.

Aqua }
Vinum } Chalybeatum.
Oximel }

Oxisachar. s. & C. Aqua Cortis Nico-
tiana. Serum lactis caprini Extract. Splenis
ovini, decoctum Galli veteris Raparum, li-
gni Hæderæ urticæ maculosæ, cum Balsa-
mo sulphuris in multo sero optimum. Li-
quor Crystallorum, lapis Bezoar. confect.
alkermes.

Syrupi. De succo Bugloss. Borragin.
Cranatorum Melissa Fernelii, Nymphæa,
Pomorum dulc. violarum.

Syr. Diasercos, Andernacii de Lupulo,
Bizantinus, de Fumariis. Polypodi. s. & C.
Flor. Tunicæ. Palmarii de succo Rubi Idæi
Matthioli contra Melancholicam ℔. 3. e
pistol. rudii, Acetosus, Portulacæ, Diar-
rhod. Mesuæ, Adianthenus Fernelii de
Cinamom. 5. Radicibus, Cichor. cum
Rhab. Epidimo Mesuæ, Aperitivus, Min-
dereri, Mel Rosatum, mixtura ex Syrupo,
Rubi Idæi, Violarum Borragin. Buglossæ
pomorum, Aqua Centaurii minoris Ex-
tract. Croci, Spiritu Theriacali. Camphor.
Tartaro Vitriolato & spiritu Vitrioli.

In crasso et terrestri
succo

[illegible] vel in torquibus [illegible]
[illegible] orime.

[illegible] in cibilato,
[illegible], vel pomorum [illegible]
[illegible] succo Borraginis [illegible]
[illegible] Pomorum redolentium
[illegible] acidæ & acetosæ Melis-
[illegible], ut spiritus Tarta-
[illegible], Tartarea, Chalybeata
[illegible] temperata [illegible]
[illegible] borrag. bugloss. Violar. Nym-
[illegible], acidis dulcibus Rubi
[illegible] dulcibus, Granatis, mele
[illegible] odoratis [illegible] A-
[illegible]

Syr. [illegible] nom. Melissæ, Corti.
Citri, [illegible] acidis [illegible]
[illegible] nata sit Oximel
simplex mixtus cum Syrupo de Epidi.
mo, Acetoso, [illegible], Endiviæ. Melle,
[illegible] aq. Borrag. Bugloss. Endiviæ.

Contra Melancholiam
frigidam & siccam.

℞. aq. fumariæ Helenii an. ℥ iij. Syr. de

Sco.

ſucco infundantur vel incoquantur aquæ ſeu vino Chalybeato aut oximel.

IN ADUSTO ET INCINERATO, decocto galli veteris, vel pomorum dulcium, aut ſero lactis, vel ſucco Borraginis bugloſs. Violarum, Pomorum redolentium. Nam atratrilariæ, acidæ & acerbæ Melancholiæ nocent acerrima, ut ſpiritus Tartari, Acetum, Ferrea, Tartarea, Chalybeata Medicamenta. Econtra temperata ſolum proſunt: Ex borragin. bugloſſ. Violis, Nymphæa, Flor. Tunicæ, ceraſis dulcibus, Rubo Idæo, Aurantiis dulcibus, Granatis, melle Roſaceo. Pomis odoratis Boſtorfianis. Aqua florum Auranti.

SYRUP. Cinamom. Meliſſæ, Cortic. Citri. additis interdum acidis tenuioribus.

Si ex aduſto Phlegmate nata ſit. Oximel ſimplex miſceatur cum Syrupo de Epidimo, Acetoſo, Fumariæ, Endiviæ. Melle, Roſaceo, aq. Borrag. Bugloſſ. Endiviæ.

CONTRA MELANCHOLIAM frigidam & ſiccam.

℞. aq. fumaria Helenii an. ℥iiij. *Syr. de Sco-*

Scolopend. ℥iiß. Succ. borrag. ℥iß. Misce pro ij. dosibus mane & ante cœnam quotidie continuanda, donec signum concoctionis in urina appareat, seu ad 4. 6. 8. dies.

℞ radic. Polypodii Helenii recent. an. ℥ij. Cortic. radic. Cappar. Thamaris an. ℥j. Fol. Scolopendr. fumariæ. an. Mj. Capill. Vener. Malvæ bismalvæ an. Mß Flor borragin. buglos. Violarum an. p ij. Epidimi ℥ß. Passularum Glycyrrhizæ an. ℥j. Fiat decoctum s. a. Colatura.

℞. lb. j. adde Syr. de Epidimo. Succo borragin. an. ℥iß. f. Apozema pro 4. dos.

Potest etiam addi Tartarus pro ditioribus. Fiunt extracta ex prædictis simplicibus, quæ cum Syrupo de Borragin. Violar. aut aliis humectantibus offerri possunt.

℞. Extract. filicis ℈j. Syrup. de pomis ℥j. ol. Citri gutt. v. misc.

℞. Spiritus, Filicis vel Essent. Chalidon. minor. vel Mistura simpl cochl. ſ.

Detur cum aq. Anthypochondriaca vel alio liquore convenienti.

℞. Rad. Vincetoxicæ Pœoniæ an. ℥ſ. Cort.

... MELANCHO...

℞ Syr.

Cort. Tamarisc. ℥ij. fol Scolopend. Mij. flor. bugloss. Mss. Sem. carui ℥ss. m. pro. Infuso in spiritu vini, vel vinum.

℞. Trochisc. de Cappar. ʒj. absinth ʒij. succ. vel extr. Fumariæ Gentian. q. s. Form. pill pro ij. dos.

℞. Tart. Vitriolat. pulv. stercor. Anser. an. ʒj. Cachectic. Quercetani Diaronis an. ʒss Foccul. Aronis Brioniæ Pæoniæ an. ℈j. f. pulv. dividendus in Chartas Num. xij. Dentur quotidie ij vel iij. in jusculo, horis ij. ante pastum, vel etiam ante cubitum per 6. dies continuos, præcedentes Vinum Chalybeatum

CONTRA MELANCHOLIAM ADUSTAM.

℞. Rad. polypodii ℥ j Malvæ, Bismalvæ an. ℥j. fol. fumariæ Adianthi, cucscutæ, Capill. Veneris, Cichor an. Mj flor. Malvæ M ss. Borragin. Bugloss. an. p. iij. Glycyrrhizæ ℥j. f. Decoctio in aqua vel sero lactis in Colatura ℔j. dissolvantur.

Syr. Cichor. Fumariæ acetos. Citrian. ℥j. m. pro 4. dosibus.

℞. Syr. Endiviæ, Bizantinus simpl. an ℥vj. aq Borragin. Cichor. Fragar. an. ℥j m. f. potus sæpè repetendus.

℞. rad. cichor. borrag. an. ℥ß. Cortic. Thamarisc. ℥j Coq. in jusculo Gallinarũ bibatur aliquoties haustus.

℞. Decoct. Tartari (nimirum hujus ℥ ß. solvitur, in aqua communis vel destillat. vel Chalybeati ℔ij.) affunde oximelit. squilliticii ℥vij. Syr. rosar. ℥iij. Spiritus Vitriol. ℈ij. m. & detur interdum potus, vel Tartari dosis in sero lactis solvatur & bibatur.

HUMECTANTIA PARTIUM. VENTRICULI ET OESOPHAgi intus.

Sorbitiones & Ptisana, juscula pullorum. Butyrum recens insulsum, oleum amygdalarum dulcium, Malva utraq; Borragin. Buglofs. Violarum, papaveris.

Conserv. Borragin. Buglofs. condit. rad. Eringii, Satyrionis.

℞. Sem. malv. Melonum, Cydonum excorticat. Gummi Arabici, Tragacanth. an.

EXTRINSECUS.

INTESTINORUM.

an. ʒj. *sem. lactuc.* ʒß. *syr. violar. q. s. f. Trocisci sublingual.*

EXTRINSECUS.

Adeps Gallinarum, Omentum Castratorum, Lac & Oleum violarum, ol. Amygdal. dulcium, liliorum alborum.

Mucilag sem. altheæ. Malvæ, Unguent. resumptivum.

℞. *Carnis Cydoniorum, in vino malvatic. coctorum.* ℥i. *Farinæ Triticæ* ʒj. *Mastiches* ʒij. *ol. amygd. dulc. q. s. f. Cataplasm.*

INTESTINORUM.

Iisdem juvantur, ut & Clysteribus ex decocto Radic. flor. fol. & sem. Malvæ, Altheæ. Lini, Lacte, Butyro, ol. amygd. dulc. Passul. Hord. Lumbr. terrest. flor. verbasci.

Fomenta circa os sacrum & pubem cum decocto Violarum Altheæ, verbasci sem. lini. fœnugræc. Inunctio cum oleo communi Lumbricorum, Anethin.

℞. *Hordei integri* ℔ß. *Malvæ Violariæ an.* Mij. *Coq. colat.* ℔. j. *adde Vitelli ovorum nom.* ij. *ol. violac.* ℥iij. *Pingued. Caprin.*

℥ij. *ol. rosac.* ℥iß. *m.f. Enema Calidum.*

MESENTERII ET HYPOCHONDRIORUM.

RADICES. Polypodii Quercin. Glycyrrhizæ, Taraxiconis, Graminis, Aspargi Borragin. Bugloss. Scorzoneræ, Fœniculi.

Herba: Endiviæ, Scarioli.

Flor. Borragin. bugloss.

Semina. 4. frigid. major. Endiviæ. Scariolæ. Horumque Syrupi. Conservæ, Emulsiones, Succus pomorum odoratorum.

Serum lactis. Caprin. cum semine Coriandro, vel sassafrasia correctum.

Oleum amygdalarum dulcium, recens cum manna.

℞. *rad. Taraxicon. Graminis Polypod. Querc. an.* ℥ß. *Fol. Endiviæ, Agrimoniæ an. Mj. sem. 4. frigid. major. an.* ʒiß. *flor. borrag. bugloss. an. p. j. Passul. minor.* ℥j. *Infunde in seri lactis q.s. Colaturæ. Dentur* ℥4.

EXTERNA.

Oleum Amygd. dulcium violarum. Lilior. alb. Omentum Vervecis Clysteres ex Emol-

---

... Hordei ... Cataplasma ...

... q.s.f. Cataplasm.

LIENIS.

Radices. Filicis. Polypodii, Cortex radicis Capparis, Fol. Capill. ...

... q.s. Colatura detur.

EXTERNA.

Olea Amygd. amar. Capparorum, ... Sambucinum.

... Ammoniacum, Bdellium, Unguenta: Unguent. Dialthææ, Agrippæ. Emplastr. Diachilon. Melilot. Cerotum de ... Cicuta.

... Ammonia...

Emolientibus decocto Hordei vitellis ovorum, carnis pinguibus, ut & Cataplasmata & Insessus.

℞. *Farin. sem. lini fœnugraci. Hordei an.* ℥ſ *Caricas num.* iij. *Adipis anserin. ol. Chamalin. Lilior. alb. an q.s.f. Cataplasm.*

LIENIS.

Rad. Aperientes. Filicis. Polypodii, Cortic. & fructus Capparis, Fol. Capill. Veneris. Cichoracea, & Intibacea omnia, Lingua Cervina. Flor. Borrag. Bugloss. Lupuli sem. agni casti, 4. frigid. maj.

℞. *rad. filicis* ℥j. *herb. Cuscuta.* M4. *Coq. in vini dulcis* ℥viij. *ad consumptionem tertia partis. Colatura detur.*

EXTERNA.

Olea. Amygdal. amar. Capparorum. Nardinum, Rutaceum, Sambucinum. *Gummata:* Ammoniacum, Bdellium, Galbanum: Unguenta, Dialtheę. Agrippę. *Emplastr.* Diachilon. Meliloti, Cerotum de Ammoniac. Foresti, Cicuta.

℞. *Cicut. succulent.* M4. *Ammoniaci puris-*

purissimi & contusi lb.ſ. *Infund. in acet. squillit. & succ. Cicut. an. q. ſ. per dies 8. Colatura cum expressione, coq. ad spissitud. cui adde Cera nova & ol. amygd. dulc. an. q. ſ. f. Emplastrum.*

HEPAR HUMECTANT.

Quæ ventriculum, ut Syrupi, Conserv. Borraginis, Buglossæ, Endiviæ, Portulacæ, Resumptivus violarum.

Electuar. resumptivum, Amygd. dulces. [illegible]mina Melonum cum Emulsionibus. [illegible] capræ nigræ passulæ. Succi carnium vitelli ovorum. Oleum panis, Sandalorum rubrorum. Essent. Tritici. Quinta essentia Satyrionis. *Aqua* Epatis Vituli nigri, Cochlear. Cancrorum, sanguinis Porcini, Humani.

℞. *Conser. Rosarum, Borragin. Bugloss. an.* ℥j. *Condit. rad. Satyrion.* ℥ß. *Pinearum,* ʒj. *Sem. 4. frigid. an.* ʒj. *Syr. Cydoniorum q. ſ. f. conditum. Superbibatur decoct. Hord. or. vinum passular.*

EX-

[illegible] A.

[illegible] Amygdalarum dulc. Violarum, [illegible] Adeps Gallinæ, [illegible] Althææ, Cera [illegible] Intesti[illegible] [illegible]

[illegible] Terebinth. an. ℥ß. [illegible] Pulv. [illegible] caprin. sem. [illegible] an. ℥j. Rad. Brionia. ʒiß. [illegible] f. l. a. Emplast. [illegible]

[illegible] HUMECTANT.

Lac, [illegible] Essentia Satyrionis Bal[illegible] aqua [illegible] oleo. Unguent. Re[illegible] balsamum cum oleo Rosa[illegible] Violarum.

[illegible] Nuc. [illegible] Castanearum, [illegible] sem. Sesami an. [illegible] Nucum Indicarum ℥iß. Sem. [illegible] Sarcocolla, ʒij. [illegible] pulveri [illegible] misceantur, cum

aqua

EXTERNA.

Olea, Amygdalarum dulc. Violarum, medulla cervi, vituli, Adeps Gallinæ, Anseris decoct. radic. & folior. Altheæ, Cucumer. agresti. Sem. lini, fœnugræci, Intestinorum, Vervecis Omentum.

℞. *Gummi ammoniac. Terebinth. an ℥ß. Pingued. suillæ ℥iß. picis. ℨij. Pulv. centaur. minor. Cucum. asinini stercor. caprin. sem. lini, fœnugrac. an. ℨj. Rad. Brioniæ. ℨiß. Suc. urticæ ℥ij. F. l. a. Emplast. contra scyrrhum Epatis.*

RENES HUMECTANT.

Lac, & quinta Essentia Satyrionis Balneum aquæ dulcis cum oleo. Unguent. Resumptivum, Anodinum cum oleo Rosaceo, Violarum.

℞. *Nuc. pinearum pistac. Castanearum, amygd. amar. excorticat. sem. Sasami an. ℨvj. Medull. Nucum Indicarum ℥iß. Sem. papav. albi ℥j. Sarcocolla. ℨij.*

Incisa & pulveri sata misceantur, cum

aqua Rosacea & sacch. q. s. fiant morsul. Dantur ante somnum in Tabe Renum.

VESICAM HUMECTANT.

Decoctum malvæ, Altheæ, Jujubarum, Sebesten, Glycyrrhizæ.

Sem. 4. frigid. Amygd. dulces, cum Emulsionibus.

Syrup. Nymphææ, Papaveris, Violarum.

Lac. Mucilag. sem. Malvæ, Altheæ, Cydoniorum, Psyllii, Gummi Arab. Tragacanth.

℞. *Terebinth. in aqua alkekengi lotæ* ℥j. *Cassiæ sub decocto Altheæ recenter extractæ* ℥ß. *pulv. Glycyrrhizæ* ʒiß. *Sachar. Violat. q. s. f. Bolus pro* ij. *Dos. Superbibatur vinum cum oleo.*

E X T E R N A.

Fomentum & Insessus ex decocto malvæ, Altheæ, Parietariæ, Flor. Chamomel. capitibus papav. ol. amygd. dulc. violar. Nymphææ. Lac recenter mulctum Emplast. de Mucilagin.

℞ ol.

147

[illegible] amygd. dulc. [illegible] ℥ß. [illegible]

[illegible] HUMECTANT.

[illegible] Eryngii, Bor[illegible] Malvæ, Altheæ, [illegible]

[illegible] Pistacea, Pineæ, Jujubæ, [illegible]

[illegible] Liquiritiæ an. ℥j. Herb. [illegible] Citrul. [illegible] Coq. [illegible] addantur Syrup. [illegible] Vt fiat [illegible]

[illegible]ERNA.

Ex iisdem et Radic. Lil. alborum. [illegible] Sem. Lini, [illegible] Gallin. [illegible] Medulla crurum vi[illegible] Mucilag. sem. altheæ. [illegible] Lini, [illegible] ol. amygd. dulcium. Lilio[illegible] Lini Sesaminum, Unguent. [illegible]

℞. Ter.

℞. *ol. vulpin. Liliorum amygd. dulc. Lini. Vnguent. de Althea, an.* ʒß. *Axung. Taxi,* ℥j. *m. pro Linimento.*

UTERUM HUMECTANT.

RADICES. Satyrionis, Eringii, Borrag. Bugloss. Mercurialis, Malvæ, Altheæ, Violar.

Amygd. dulc. Pistaceæ, Pineæ, Jujubæ, Dactili, Ficus passulæ.

℞. *rad. asparg. Liquiritiæ an.* ℥j. *Herb. Mercurial.* Mij. *Cicer. rubro.* ℥ß. *Coq. & Colatur.* ℔j. *addantur Syrup. Borragin. Pomorum. an.* ℥iß. *m. Vt sit vehiculum cæ- crium medicamentorum.*

EXTERNA.

Ex iisdem ut & Radic. Lil. alborum. Branca ursina. Parietaria. Sem. Lini, fœnugræci, pingued. Anserin. Gallin. Butyrum recens sine sale. Medulla crurum vituli. Mucilag. sem. altheæ. Malvæ Lini, Cydoniorum. ol. amygd. dulcium. Liliorum alborum. Lini Sesaminum. Unguent. resumpsivum.

℞. *Terebinth. Venetian.* ℥ß. *vel* ℥j. *Pulv. artemisiæ, myrrhæ sem. malvæ an.* ʒß. *Croci* ℈ß. *Mucilag. sem. psillii. Ceræ q. s. f. Pessus.*

PECTUS ET PULMONES HUMECTANT.

Caſſia, Glycyrrhizæ, Violæ, Jujubæ, Paſſulæ, Amygd. dulc. ſemen. Melonum cum Emulſionibus. Lac. Mel. Decoctum. Pectorale, Hordei paſſulatum. Raparum, oleum olivarum. Lini amygd. dulc. cum ſacharo cand. Penidii Mann.

℞. *Gum. Tragac. Arab. ſucc. liquirit. an.* ʒij. *Sapæ dulcis. q. ſ. F. Morſuli ſublinguales.*

℞. *Spec. elect. reſumptiv.* ʒij. *Mucilag. rad. Althee. cum aq. roſar. extract. & ſach. Cand. q. ſ. f. Rotulæ.*

℞. *Paſs. minor. Piſtacheor. Pinearum, Glycyrrhizæ raſ. an.* ʒiij. *Iujubarum, Sebeſten. ficuum ping. an. Nom.* viij. *Hordei* Mj. *Sem. Cucurbit. Bombacis. Melonum. an.* ʒiß. *Carnium cancrorum, Limachum an.* ℥j.

Coq. in juſculo pulli vel caponum, detur ita

[illegible] cum Sachar. [illegible] [illegible] an. ℔. [illegible] ſ. Syrup. Capi [illegible]

[illegible]ERNA.

[illegible] dulcis tepidum.

Ol. [illegible] ab Amygdalar. dulc. [illegible] [illegible] Reſumptivum, Pectora[illegible] de Violis Montani.

℞. Mucilag. ſem. Althee Violar. an. ℥ß. Butyr. rec. [illegible] Gall. an ℥j. Ol. [illegible] amygd. dulc. an. ℥ß. Ceræ q. ſ. f. Lini[illegible]

[illegible] recent. Extract. ℥j. pulv. flor. [illegible] amygd. dulc. violarum. an. q. ſ. [illegible] ſuper alutam exten[illegible]dum.

COR HUMECTANT.

Borrago, Bugloſſ. Violæ Sem. 4. frigid. major. Paſſul. Amygdalæ.

℞. Ptiſan. ſem. [illegible] ℔. iiij. Caponem, [illegible] j. Decoctum medulla panis ſimilagin. [illegible] Lactis Caprini ℔. ij. humectata, [illegible] roſar. ℥ij. Poma aurant. ij. Deſtillan-

tur.

ita per se Colatura, aut cum Sacharo Rosac. Violaceo an. ℔. *ß. f. Syrup. Cujus dos. Cochl.* iij.

EXTERNA.

Balneum aquæ dulcis tepidum.

Ol. Liliorum alb. Amygdalar. dulc. violarum, Unguent. Resumptivum, Pectorale, Emplastr. de Violis Montani.

℞. *Mucilag. sem. Altheæ Violar. an.* ℥ß. *Butyr. recent. axung. Gall. an.* ʒj. *Ol. Lil. alb. amygd. dulc. an.* ℥jß. *Ceræ q. s. f. Linimentum.*

℞. *Cass. recent. Extract.* ℥j. *pulv. flor. cordial.* ʒj. *ol. amygd. dulc. violarum. an. q. s. m. f. Cataplasma super alutam extendendum.*

COR HUMECTANT.

Borrago, Buglosſ. Violæ Sem. 4. frigid. major. Passul. Amygdalæ.

℞. *Ptisan. sem. coctæ* ℔. iiij. *Caponem. Nom,* j. *Decoctum medullæ panis similagin. in Cremoris lactis Caprini* ℔. ij. *humectata. Cons. rosar.* ℥vj. *Poma aurant.* ij. *Destillan-*

sur l.a. Impendatur Nodulus cum Moscho.

EXTERNA.

Balneum aquę dulcis in qua cocta, malva althea, fœnugræc. Sacharum in lacte humectatum.

Oleum amygd. dulc. Violarum. Cassia Mucilag. sem. Altheæ, Malvæ, Unguent. Resumptivum Rosaceum.

℞. *Gummi Tragacanth. Arabic. an.* ℥j. *Infunde in aq. Rosarum per 24. horas, addatur ol. violac.* ℥ß. *Butyri recent.* ℥ſ. *Spec. Diatragacanth. frigid. vel Diamarg. frigid.* ʒj. *Lactis muliebris q. ſ. f. Linimentum.*

CAPUT HUMECTANT.

Fol. Borrag. Bugloss. Lactucæ, Malvæ, Viola-
flor. Borrag. Bugloss. Nymphææ, Viola-
rum. Sem. Lactucæ, Malvæ Papaveris, 4.
frigida majora.

Amygdalæ dulc. Poma dulcia. Horumque decocta, aquæ destillatæ. Julebi, Syrupi, Conservæ, Emulsiones. *Condita* caulis lactucæ. Radices Satyrionis Conditæ. Liquor cerebri porcini.

℞. *Conf.*

[illegible] Ciche. [illegible] [illegible] frigid. [illegible] La- [illegible] Syr. Betonica, [illegible] q. s. [illegible]

[illegible]ERNA.

[illegible] Spuma ex se- [illegible] Vervecí- [illegible] Caput [illegible] medio dissectæ. [illegible] Gallinæ, Butyrum recens [illegible] succi decoctu, aqua, e- [illegible] Decoctum [illegible] & capi- [illegible] Oleum olivarum [illegible], [illegible] Amygdalarum dulcium; [illegible] Nymphæa, Sesamum. Odoramenta [illegible] flor. [illegible] Violarum, Nymphææ. [illegible] oleo, Violaceo, ac [illegible] Pediluvia.

℞. *sem. 4. frigid. majorum, malvæ, pa-* [illegible] *alb. an.* ʒj. *amygd. dulc.* ℥j *aq.* [illegible] *q. s. f. Emulsio addita Mucilagine* [illegible] ʒß. *album ovi conquassati. nom.* [illegible] *muliebris* ℥ j. *M. pro Epithemat.*

Alt.

℞. *Conf. Rosarum Cichor. Borragin. Violar. an.* ℥ſ. *Spec. diamarg frigid* ℈ij. *Lactuc, in Italia condit.* ʒ j. *Syr Betonica, de Bugloß. an. q. ſ. f. Electuarium.*

EXTERNA.

Medulla cruris Vitulini. Spuma ex ſero lactis, Omentum agninum Vervecinum. Pulmo Arietis calidus, Catttuli, gallinæ nigræ, Columbæ in medio diſſectæ. Lac, pinguedo Gallinæ, Butyrum recens. Epithemata ex ſuccis decoctis, aquis, emulſionibus, Lotionibus, Irrigationibus, cum Lacte. Decoctum pedum & capitis Vervecis, Oleum olivarum maturarum, Violarum, Amygdalarum dulcium: Roſarum, Nymphææ, Seſamum. Odoramenta ex flor. Roſarum, Violarum, Nymphææ. Errhina ex iiſdem Lacte, oleo, Violaceo, ut & Pediluvia.

℞. *ſem. 4. frigid. majorum, malva, papaver. alb. an* ʒj. *amygd. dulc.* ℥j. *aq violarum. q. ſ. f. Emulſio addita Mucilagine ſem. Pſyllii* ℥ß. *album ovi conquaſſati. nom. j. Lactis muliebris,* ℥iiij. *M. pro Epithemat.*

AURES HUMECTANT.

Malva utraque Violaria Lactuca, Fol. Salicis, sem. Malvæ, Lentis Palustris, Medulla panis in lacte calefacta. Ficus, Radic. Altheæ, Liliorum albor. Butyrum recens, Farina Tritic. seminis Lini, fœnugræci. Adipes recentes, Oleum Rosaceum. Violaceum, Nymphææ. Amygdal. dulc. Sesaminum. Mucilag. sem. psillii Cidoniorum. Lac muliebre.

℞. rad. Althea ℥j. *Malvæ, Violariæ an.* Mß. *flor. Chamomil. Melilot. an. p. ſ. Coq. in lacte, adde farin. Fabarum, Hordei an.* ℥ſ. *Passul.* ℥j. *ol. Chamomil,* ℥iſ. *m. f. Cataplasma.*

OS, FAUCES ET LINGUAM HUMECTANT.

Collusiones ex aqua Portulacæ, Nymphææ, *Decoctum* Hordei, Violarum, Lactucæ, *Syrupi* Violarum, Diamoron. *Nodulus* ex sem. Cydoniorum & pauco saccharo.

tiae, violaceo, in aqua Hordei, [illegible] [illegible] humectans.

℞. aq. lactucæ lb. j. Cassiæ ℥j. m. [illegible] [illegible].

℞. [illegible] [illegible] integrum, Num. j. Cucurbit. pinguium Num. vj. Rad. Altheæ ℥j. Coq. in aqua ad lb. j Colatur. adde sem. Lini, fœnugræci, Chamomil. an. ℥j. Butyri recent. ℥ß. Cassiæ ℥ß. Vitell. ovi num. j. m. f. Cataplasma. Potest addi [illegible], [illegible].

[illegible]TUS ET NERVOS HUMECTANT.

Coles, Bugloss. Borrag. Pa[illegible], Cucurbita, [illegible]ula carnium Caponum, cum malva [illegible], radic. Bugloss. Gelatinæ Caponum, [illegible]gnorum, vervecum, vitulorum pedes, uvæ, poma, Ficus, Medulla Nucis Indicæ, lac & quæ capiti prosunt.

EXTERNA.

Adeps vulpinus, Balnea & Fomenta ex [illegible], Althea, Violaria, Verbasco, Bran-

ca

charo, violaceo, in aqua Hordei, rostrum violarum humectatus.

℞. *aq. lactuc.* lb.j. *Cassia* ℥j. *m. pro Gargarismo.*

℞. *Nidum Hyrundinum integrum, Num.* j. *Caricarum pinguium Nom.* vj. *Rad. Althea.* ℥j. *Coq. in aqua ad* lb. j. *Colatura adde farin. Lini, fœnugraeci, Chamomæli an.* ℥j. *Butyri recent.* ℥iſ. *Cassia* ℥ſ. *Vitelli ovi Num.* j. *m. f. Cataplasma. Poteſt addi medulla pomorum, ſub prunis coctorum.*

ARTUS ET NERVOS HUMECTANT.

Conſervæ, Bugloſſ. Borrag. Paſſulæ. Cucurbitæ, Juſcula carnium Caponum, cum malva Hordeo, radic. Bugloſſ.

Gelatinę Capitum agnorum, vervecum, vitulorum pedes, rapæ, poma, ficus, Medulla Nucis Indicæ, Lac & quæ capiti proſunt.

EXTERNA.

Adeps vulpinus, Balnea & Fomenta ex Malva, Althea, Violaria, Verbaſco, Branca

ca Ursina, Rad. Ebuli, Tapso barbato, Par-
rietaria, Lacte cum capitibus Vervecis. Bu-
tyrum oleum, unguent. Dialtheæ. Adeps
humanus, Taxi, Canis rubri; Murium
montanorum, cum oleis amygdal. dulc.
Lini, ovorum, medulla cervi, vituli.

Vel.

℞. *Succi Salviæ, Majoran. Ebuli, Lum-
bricor. terrest. an. In vitro oblito cum pane
in furno coquantur Axungiæ humanæ me-
dull. ossium Tauri, an. q.s.f. unguentum.*

MEMBRORUM SCIRRHOSORUM ET ATROPHAceorum.

Intus tinctur. tartar. rubr. purgantia & sudorifer. ex antimon. mercur.

Extra spir. Becabung. cochlear. Guajac.

℞. *vitriol. calcinat.* ℥vj. *sal. tartar.* ℥iß.
Spir. vin. ℔iß. *Misc. dig. per hor. 24. destil-
lat. add. Mell.* ℔j. *diger. per hor. 24. destill.
add. Myrrh, Mastich. thur. an.* ℥j. *gum. opo-
pan. ammoniac. an.* ℥ß. *Mum. transmarin.*
℥vj. *cum acet. vin. mixt. solut. coagulat.
distill.*

... balsam. à spirit. ... dies ...

MEMBRORUM CANCROSORUM.

℞. ...

Vel.

℞. ...

MEMBRORUM ATROPHIA LABORANTIUM.

Intus: Lac caprin. oleum, Essent...

distill. per retort. balsam. à spirit. separ. hunc capit. mortuo affund. per 8. dies, destill. iterum & balsam. collige.

MEMBRORUM CANCROSORUM.

℞. *Fol. crassul. aquileg. cœrul. salv. sylv. an. seorsim, exiccat. M f. pulv. dos.* ʒß. *singulis noviluniis ante & post.*

Vel.

℞. *cancros* Num. xx. *coq. in vino, calcin. in oll. add. pulv. sterc. vacc. rubr. cort. virid. fraxin. interior. misc. loco cum decoct. ex myrrh. in aq. solan. & pomor. putrid. inspergend. pulv. ex arsenic. sublimat.* ℥j. *antimon.* ℥ij. M. *impone* Empl. *quod* ℞. *saturn.* ʒiij. *mercur. crud.* ʒiß. *fundantur simul foco, & in pulv. vertantur, add. ung. de tut.* ʒvj. *cer.* ʒij. *terebinth.* ʒj. *Misc.*

MEMBRORUM ATROPHIA LABORANTIUM.

Intus: Lac caprin. oleum, Essentia, vel

ol. panis, sanguin. porcin. Humam. vitū
lin. tinctur. coral. santal. rubr. tritic. pill. m.
ex mumiâ, nemini facilè revelandæ. Extrà
attractum alimentum per nimia calefaci-
entia non iterum dissipandum. Balneum ex
aq. & ol. cum capit. intestin. mesent. verv.
& herb. radic. convenient. unguent. ex ol.
amygd. dulc. gum. tragacanth. Arab. lact.
muliebr. ol. picis, formicar. limac. lum-
bric. pingued. Human. tax. vulp. can.

℞. piper. long. nigr. an. ʒij *cinam.* ℥ß.
Zinzib. ʒij. *rad. pyrethr. aron. an.* ʒiij. *bacc.*
junip. Misc. *M. conquass. add. Spir. vin.* ℔iiij.
pro attractione calidi nutrimenti.

℞. Axung. tax. Ursi an. ℥ij. *ol. vulpin.*
de piper. an. ℥j. *later. terebinth petrol. an.* ℥ß.
ungt. dialth. ℥iij. *Arragon. Martiat. an.* ℥ß.
pulv. pyrethr castor. pip. long. Euphorb. sem.
urtic. coriandr. an. ʒij. *cer.* ʒvj. *M. f. ung.* vel

℞. ung. dialthe. ℥4. *populeon. ol. laurin.*
axung. taxi, sem. coccognid. an. ℥iij *junipe-*
rin. Ellebor. nigr. Eruc. pyrethr. alum. plum.
euphorb. an. ʒß. *cantharid.* ʒj. *m. f. ungt.*

℞. farin. sem. sinap. ʒij. *staphisagr.* ʒj. *pulv.*
rad.

[illegible] pip. nigr. long. an. [illegible]
[illegible] junip. [illegible]
[illegible] Emp. [illegible]

SICCANTIA ET ADSTRINGENTIA.

Quorum peculiarem praeparationem non indigentium hoc referimus [illegible] partium humiditatem vel calidiorum.

UNIVERSALITER ADSTRINGUNT.

[illegible]es. Alceæ, A[illegible]æ, Acaciæ, Bistorta, [illegible]solid. major. Caryophyllata, Cyperi, [illegible] Filicis, Lappæ, N[illegible]æ, Pentaphyllum, [illegible]pinella, Rhabarbarum tosti, Rubia Tinctorum, Sanguisorba, Verbasci, Lignum Santalum, cortices Mespilorum, [illegible] Myrabalanorum, Granatorum, Thuris, Glandium calices.

HERBÆ, Pilosella, Pirola, Sanicula, Virga aurea, Lysimachium, Poliganum, [illegible]gana, Agrimonia, Bursa pastoris, Al[illegible]

[illegible]ella,

Rad. aron. ℥ß. *piper. nigr. long. an.* ʒij. *zinz zib.* ʒiij. *sevi cerv.* ℥4. *terebinth.* ℥iß. *cer. citr. q. s. f. Emplastr.*

SICCANTIA ET ADSTRINGENTIA.

Quia serum peculiari præparatione non indiget, ideò huc referimus adstringentia & alia exsiccantia partium humidarum vel catharrhosarum.

UNIVERSALITER ADSTRINGUNT.

RADICES. Alceæ, Altheæ, Acetosæ, Bistortæ, Consolid. major. Caryophillat. Cyperi, Chynæ, Filicis, Lappæ, Nymphęæ, Pentaphilli, Pimpinella, Rhabarbari tosti, Rubiæ Tinctorum, Sanguisorbæ, Verbasci, Lignum Sandalum, cortices Mespilorum, quercus Berberis Myrabalanorum, Granatorum, Thuris, Glandium calices.

HERBÆ. Pilosella, Pirola Sanicula, Virga aurea, Lysimachium, Poliganum, Fragaria, Agrimonia, Bursa pastoris, Algimilla,

milla, Balsamina, Sophia Chirurgorum;
Solidago, Hædera terrest, Cnaphalium, A-
maranthus, Millefolium, Equisethum,
Plantago, Filix, Philtitis, Polemonium, Lu-
naria, Ophioglossum, Rorella, hepatica,
Tragopogon, Numularia, Verbena.

Folia. Quercus, Lentisci, Myrthi,
Salicis, Populi, Ligustri, Muscus quercinus,
Pruni Sylvestris, *Flor.* balaust.

Rosæ. *Semina.* Plantagin. Sumach.
Nasturtii, Cumini tosti, Coriandri præpa-
rati, Sophiæ Chirurgorum, Acetosæ, Por-
tulacæ, Papaveris, Hyosciami Orizæ, Psyl-
lii, Grana Kermes, Myrtillorum, Granato-
rum.

Fructus. Glandes, cydonia Pyra
austera Granata, Corna, Sorba, Berberes,
mora immatura, Mespila, Cerasa, Rubi I-
dæi, Uvæ crispæ, Nux muscat. Uvæ passu-
læ, Baccæ Tiliæ, Cinosbat. Ossa mespil.
Rosarum lanuginosi fructus, cum semini-
bus, Foliis, unguibus, Nux Cupressi, Gal-
læ, Farina fabarum.

Gummi Arabic. Tragacanth. Juniperi,
Sar-

[illegible] Sanguis Draconis, Acacia, Ver-
[illegible], [illegible] Sarcocolla, Spermā La-
[illegible], Ossa [illegible] usta, Epe[illegible].
[illegible], Cornu Cervi, Priapus cer-
vi, [illegible] lepo[illegible], Hem[illegible]
[illegible]. Oculi & mandibula luci[illegible],
[illegible], Pelliculæ interiores
[illegible] Gallinarum.

Ova [illegible] in aceto cocti, R[illegible]
[illegible] leporis, Testudinis cera imple-
ti [illegible] cocti, cochlearum cum testis
[illegible] Gallinarum.

[illegible], Bezoar, Hematites, Crystall[illegible]
[illegible] Smaragdus, Sapphyrus, Granata,
Corall[illegible] armenus. Terra lemnia,
Strigetis[illegible] ata, succinum, Spodium,
Thus, [illegible], Myrrha, Mater perlarum,
Hypocist[illegible] Eboris, Am[illegible]um, Alu-
men, ferrum, Aq. [illegible] fol. Querc. plantagin.
Pirorum agrestium, Rosarum, Portulacæ
Acetosæ, Centinodi, aq. Antidysenteri[illegible]
[illegible], Dorncrelii.

Succus Plantaginis, Cydoniorum, A[illegible]
[illegible] austerum, Lac Chalybe[illegible]

Sarcocolla, ſanguis Draconis, Acatia, Vermes terreſtres, Ichthyocolla, Sperma Ranarum, Oſſa humana uſta, Epar lutræ. Arietis, lupi, Cornu Cervi, Priapus cervi. Mumia, Coagulum leporis, Hedi album græcum, Oculi & mandibula lucii, Inteſtina Luporum, Pelliculæ interiores ventriculi ſtomachi Gallinarum.

Ovorum vitelli in aceto cocti, Raſura ſæpiæ, Cineres leporis, Turturis cera impleti & in clibano toſti, cochlearum cum teſtis uſtarum, cancrorum fluviatilium.

Lapides, Bezoar, Hęmathites, Cryſtalli pręparati, Smaragdus, Saphyrus, Granata, Coralli, Bolus armenus. Terra lemnia, Strigenſis ſeu ſigillata, ſuccinum, Spodium, Thus, maſtix, Myrrha, Mater perlarum, Hypociſtis, Raſura Eboris, Amilum, Alumen, ferrum, *Aqua* fol. Querc. plantagin. Pirorum agreſtium, Roſarum, Portulacæ, Acetoſæ, Centinodii, aq. Antidyſenterica Quercetani, Dorncreilii.

Succus Plantaginis, Cydoniorum, Agreſtæ, Vinum auſterum, Lac Chalybeatum.

Syru-

Syrupi de Althea, Symphito, Pylosella, de Rosis siccis, Absintheo, Eupatorio, agresta, Granatis, Ribibus, Berberum, Papaveris, violatum, de mucilaginibus, Corallorum, Cydoniorum, Myrtillus. *Miva*, Cydoniorum. *Condita* Cydonia, Corna, *Conserva* Rosarum vetus, *Species* Diarrhodon. Abbatis, Diatrion. Sandal. Diacorallion; *Trochisci* de Terra sigillata, de Succino, de berberibus, de Rhabarbaro, Spodio. Granorum actes. Diarrhodon. gortonii, Ramech, Marmilada. Diacydon. simpl. Diacodium, Triphera minor, Theriac. Mitridat. Philonium persicum. Roman. Requies, Nicolai, Laudan. opiat. Extract. Symphyti, Tormentillæ, Nepetes. Tinctura Corallorum, Smaragdi, Pillul. de Bdellio, de Cynoglossa, inter quæ *calida* sunt Calamus aromat. Cinam. Lign. Aloës, Nux muscat. Caryophill. Thus, Mastiche, absintheum ponticum, Agrimonia, Betonica, prassica.

Semen. Coriandri præparat. Cumini torrefactum. Radix longi Cyperi. Cortices fabarum, Ligna & Folia Lentisci, Menta sa-

[illegible] Rosmarin. Salvia, Scabiosa, Resina [illegible], Abietina [illegible] [illegible]. Frigida: [illegible] Tormentilla [illegible], Cichorea [illegible] rosa. rub. [illegible] Salicis, [illegible], Fragariæ, Myrthi, Persicariæ [illegible], Pyra domestici, [illegible] Verbascum, Umbilici Veneris [illegible] Capreolis, Papaveris [illegible] Gratia Dei, Plantaginis, Millefolii, Equiseti, [illegible] alba. Capita & flores [illegible] papaveris, Pruna sylvestria, Acaciæ [illegible] Sumach. Bolus Armenus, Terra [illegible] Sandaracha, [illegible] [illegible] Cerv. Sanguis Draconis, [illegible] Sandala, succinum, Corallia alba [illegible], Camphora, Hya[illegible] Mala [illegible], Cydonia. Spongia aceto expressa, [illegible] torrefactum [illegible] Pisana, Muscus arboreus; Com[illegible] Spermiolæ, aqua pluvialis, Ch[illegible] Acetum, Lac Chabeatum.

E. 8.

℞ rad. Gladioli aquatici, Torm[illegible]

ta ſativa oriza toſta, Roſmarin. Salvia, ſcabioſa, Reſina, Laricina, Abietina. Vinum auſterum, Chalybeathum. *Frigida*: Radix Tormentillę, Biſtortę, Cichoreæ. *Folia*. Sanguiſorbæ, roſar. rub. EryOtrolapatii, Salicis, Cupreſſi, Fragariæ Myrthi, Perſonat. Perſicariæ maculoſæ, Pyri domeſtici, Pruni, ſempervivi, Verbaſcum, Umbilic. Veneris, vitis cum Capreolis, Papaveris erratic. Gratiæ Dei, Plantaginis, Millefolii, Equiſeti, Artemiſiæ albæ. Capita & flor. utriuſque papaveris, Pruna ſylveſtria, Acatia Berberes Sumach. Bolus Armenus, Terra ſigillata, Sandaracha, cranium Human. uſtum, Corn. Cerv. Sanguis Draconis, Lapis Hæmathit. Sandala, ſuccinum, Corallia alba, nigra, Opium, Camphora, Hyoſciamus, Mandragora, Cydonia. Spongia aceto expreſſa, Hordeum torrefactum ejuſque Ptiſana, Muſcus arboreus; Compoſitum Sperniolæ, aqua pluvialis Chalybeat. Acetum, Lac Chabeatum.

E. g.

℞. *rad. gladioli aquatici, Tormentill.*

cum

cum toto an. ℔j. *vel* ij. *Cortic. radic. pruni sylvest.* ℔j. *Fol & flor. sanguisorbæ, Plantaginis, Equiseti, Bursæ pastoris, Acetosellæ. Menthæ, Crispat. fruct. prunorum Sylvestrium. Oxiacanthæ. an.* M iiij. *vel* vj. *Capit. & fol. papav. albi, & nigri an.* ℔j. *Sumach.* M. vj. *Incisa & conquassata destillentur per se recentes, vel sicca affuso succo prunorum sylvestrium, vel aqua foliorum Quercus, Plantaginis, Tormentill. Rosarum. q. s. f. aqua refrigerans, detur per se, vel cum syrupo convenienti.*

℞. *Mica panis siligin.* ℔j. ſ. *Maceris* ʒiſ. *Nuc. musc.* Num. iij. *Affunde vini rubri & succi Cydoniorum q. s Infunde per horas* 25. *destilla, Dosis, infantibus* ℥ſ. *vel* j. *Adultioribus* ℥ij *vel* iij.

℞. *Conſ. rosarum antiq. Rob. Sambuci, de Symphyto an.* ℥j. *Marmolad. Hispanic. Michleta Nic. an.* ʒſ. *pulv. Corn. philos. præp.* ʒij. *Croc. Martis. præparat.* ℈v. *Nux muscat.* ℈iiij. *Extract Tormentil.* ʒj. *Syrup. Cydoniorum, de Symphyto q. s f. Conditum ante cibum.*

IN HYPERCATHARSI.

℞. *Syr. Cydon.* ℥ſ. *Theriac. rec.* ʒſ. *laudan. opiat. gr.* iij. *m. & detur.*

℞. *pulver. Gummi Arabic. Tragacanth. Ceræ alb. an.* ℈ij. *Cymini tosti, nucum muscat. an.* ʒj. *m. f. p. cibo adspergendus.*

℞. *Nuc. muscat. tostæ* ʒj. *mastich.* ℈j. *cornu Cerv. Terræ sigillat. an.* ℈ij. *m. f. pulvis.*

℞. *Rad. Tormentill. cum toto, Gladioli aquatic. fol. sanguisorb. cum toto an.* Mvj. *vel* viij. *Incisa & conquassata coquantur in aqua Mensur.* 4. *ut tres supersint, in quibus ferventibus macerentur per horas* 24. *Radicum Gladioli aquatic. Tormentill. an.* ℔. j. *bistortæ* lb. ſ *fol. & flor. sanguisorbæ* lb. j. *fol. acetosell. papaver erratici, Eriotrola pachi, cum seminum Agrimoniæ, artemisiæ alb. Menthæ crispat. Sumach. Plantagin. Equiseti Geranii, Gratiæ Dei an.* lb. ſ *Capita & flor. papaveris albi, nigri hortensis. an.* lb. ſ. *Deinde effundatur aqua & plantæ ad pulpamentum conquassentur, quibus aqua calidissima iterum affusa, stet adhuc per ho-*

ras 12.

ras 12. in maceratione in loco calido. Deinde coquantur ad remanentiam lbj. ß. aut ij. Deinde colentur, cum vehementi expreſſione plantarum, Relinque utrumq; per horas 24. aut biduum, donec omnia ſubſidant, Clarificetur etiam ſi opus. Clarificato Phiala ſeu Cucurbita indatur & aq. à tinctura ſeparetur: Signetur Aqua adſtringens. Reliquia rediguntur in juſtam Extracti conſiſtẽtiam. Signetur Extractum adſtringens ad cujus ſingulas ℥j. addi poſſunt Tinctura terræ ſigillatæ & boli armeni an. ℈ij. opii præparati ſeu Laudani opiati ℈j. Doſis ʒj. cum decocto Tormentill. & ſanguiſorbæ aliquoties. In fluxu muliebri addatur aliquid camphoræ.

EXTERNA.

Oleum maſtichinum, Cydoniorum, Myrthinum, Roſarum Menth. Nuc. muſcat. expreſſ. Ceræ, Omentum, Vervecinum in ol. Hypericonis. *Unguentum* Comitiſſæ, de Corticibus Caſtanearum. *Emplaſtrum* de cruſta panis, contra rupturas. *Sacculi*, Fomenta & Inſeſſus ex Centino-

dio,

dio, Verbasco, Plantagine, Rosis, Suffimigia ex Succino, Mastiche, Thure.

℞. *Argillæ combustæ* lb. ij. *Boli vulgaris in aceto macerati, usti, Gallarum, Corticū, quercus trunci interioris, Sanguisorbæ, Cineris Tauri, Gypsi usti & loti, Aluminis usti an.* ʒiiij. *Radic. Ireos flore luteo, Tormentill. Hyosciami, sanguinis Draconis an.* ℥ij. *f. pulvis variis modis applicandus, cum aceto, aq. ferrariorum, album ovi, succo Acatiæ.*

℞. *pulv. Sandarach.* ℥ſ. *Thuris* ʒij. *album ovi q. s. f. Emplastr.*

Vel.

℞. *Farin. fabarum tost. hordei an.* ℥ij. *pulv. Radic. Tormentill. Gallarum, Cornu C. Thuris, Boli armen. an.* ʒvj. *Rosar. rub.* ʒij. *succ. plantag.* lb. j. *album ovorum.* ℥iſ. *aceti parum, misc. f. Cataplasma cum stupis cannabinis ventri applicandum.*

Vel.

℞. *ol. Myrtillorum, Rosarum, Mastiches, Cydoniorum menthæ an.* ℥ſ. *pulv. mastich. balaustiorum. Cortic. Thuri, nuc. muscat. tostæ semin. Rosarum, an.* ʒſ. *Succi Hypocistid.*

stid. ℥ſ. *Ceræ q.ſ.f. unguent. In Vermibus addatur* Scordii, abrotani, Aloës an. ʒj.

In Malignitate.

℞. *Theriac. Andromac. Rob. Sambuc. an.* ℥ſ. *Terræ ſigillat. Corn. Cerv. raſpat. an.* ʒvj. *Emplaſt. de cruſta panis* ℥j. *m. f. cum oleo Cydon. Emplaſtrum.*

PARTIUM EXSICCANTIA.

VENTRICULI ET OESOphagi.

RADICES. Acori, Galangę, lignum quajacum, Squillæ, ſandalum, ſaſſafras, Tormentilla.

HERBÆ. Abſinthium Betonicę, Menthæ, Roſarum, Salvia.

SEMINA. Coriandri, Carui, Conyza arida maſticata in ſpuitione nimia.

Bolus Armenus, Terra ſigillata, maſtix, Corallia, Tunicæ interiores Ventriculorum Gallinaceorum.

AQUÆ. Menthæ, Cinamomi, Calami aromatici. Decoctum Quajaci, Saſſafras.

Sy-

SYRUPUS. Myrtinus, de Betonica, de Rosis siccis, Mastichinus, Corallorum, Granatorum.

CONSERVÆ. Betonicæ, Rosarum Vitriolat. Dyacidonium cum Aromatibus.

CONDITÆ. Nuc. jugland. cum aromatibus. Calamus aromat. Condit. Zingiber condit.

CONFECTIO. sem. coriandr. carui cinamom. acetum squilliticium.

SPECIES. aromat. rosat. diatrion. pipercon. diagalang. diacalaminth. theriaca, mitridat. diacoron. Rob. cinospadi, Spiritus mastiches. *oleum*. nuc. muscat. caryophillorum, carui, anisi. Vel

℞. *sem. Coriand. præparat. anisi fœniculi, carui an.* ℥iß. *Inter ventric. gallinac. Tunicæ* ʒij. *Coral. rub. præparat.* ʒß. *Galang. Caryophill. Macis an.* ʒj. *Panis albi tosti* ʒiij. *Sachar. rosat. tabell.* ℥iß. *M. f. Tragea. ante & post pastum.*

EXTERNA.

Fumus è caule Levistici, *oleum* Menthæ, cydoniorum, mastichinum, absinthcum,

rheum, rosarum, myrthinum, nucis mu-
scat.

Epithemata & Fomenta ex Balaustiis Betonica, pane tosto, cum vino Malvatico. Emplastrum de crusta panis, Cerotum stomachale.

℞. *Ferment.* Mj. *absinthei rosar. rub. an.* Mß. *Nucum muscat. mastiches Thuris an.* ℥jß. *Succi menthæ cum aceto rosaceo expressi q. s. f. Cataplasma contra Vomitum.*

INTESTINA EXSICCANT.

Tormentilla, Pentaphillum, Plantago, salvia, myrtill. cydoni: Sumach. Coralli. *Conserv.* rosar. rubr. salviæ, Betonicæ, *Condit.* cydon. mespil. *Syrupus* myrthinus, de rosis siccis. *Clyster.* ex hordeo tosto, foliis plantag. myrthi, verbasci, lacte chalibeat. pinguedine hirci, Cervi.

℞. *radic. tormentill.* ℥ß. *Boli arment.* ʒij. *Ligni aloes. Corall. rubr. præparat(que) margarith. præparat. an.* ℈ij. *Sachar in aq. rosar. & cinamom. solut. q. s. f. Confectio in rotul. dos.* ʒij.

EX-

...ENTERIUM ET HYPOCHONDR. EXSICCANT.

K

EXTRA.

Sacculi ex milio, rosis, Balaustiis, myrtillis, sale, avena.

Cataplasmata, ex carne cydoniorum, pane albo, pyris sylvestribus, cornis, sorbis, in vino rubro, coctis, cum farina fabarum, lentium. *Oleum* rosaceum, myrthinum, Emplast. diaphœnicum, calidum & frigid.

℞. *Carnis cydoniorum in vino cydoniorum soluta.* ℥iiij.

Rosarum rubrarum, sem. acetosæ an. ℥j. *Mastiches, nuc. muscat. an.* ʒiij. *Corallorum rub. præp. Coriand. præp. an.* ʒß. *m. f. Empl.*

℞. *Cortic. Granat. Gallarum immaturarum, Terræ sigillatæ, Nucis cupreß. semens perfoliat. Mumiæ Ichthyocollæ an.* ℈ij. *Boli armeni Ostiocollæ an.* ℈j. *Mastiches, Thuris an.* ʒj. *Picis naval.* ʒj. *Colophoniæ, terebinthinæ an.* ℥ß. *olei ovorum vel ol. ceræ* ℈ß. *Balsami Indici* ʒij. *f. l. a. Emplastrum.*

MESENTERIUM ET HYPOCHONDR. EXSICCANT.

RADICES. Sarsaparillæ, chinæ, acetosæ.

tosæ, fragariæ, caryophillæ.

Fol. becabungæ, scabiosę, alchimillę, veronicę, hęderę, terrestr. persicarię, salviæ.

Flor. verbasci, chamomel. Hyperici.

Sem. Coriandri, fœniculi, chalybs, thermæ, acidulæ, elixir. propriet. Spiritus salis cum sale absinthei.

℞. *Chalyb. præparat.* ℥ij. *Radic. caryophil.* ℥ß. *filicis Eringii, apii, an.* ʒij. *Herb. ceterach. Ruta murari: Capil. Veneris, eupatorii, agrimonia, sanicula, scabios. an. pugill.* j. *Vini albi generosi*, Misc. *Infundantur in MB per* 24. *horas agitata stent iterum per* 12. *horas aromatizentur cum Trochisc. de Gallia muscat.* ℈j. *Cinamomi specier. aromat. rosat. an.* ℈ß. *Colatura per manicam Hippocratis, dentur per aliquot dies* ℥ij. *Deinde* ℥iij. *Deniq;* ℥viij. *diutius continuando.*

EXTERNA.

℞. *ol. Chamomil.* ℥j. *Rosac.* ℥ß *Cerot. sandalin.* ʒvj. *m. pro Linimento.*

℞ *Cerot. de pelle arietis* ℥j. *Emplast. mei ad Herniam.* ℥ß. *ol. anisi, cera, Terebinth. an. q.*

LIENEM EXSICCANT.

Quæ supra ... eundem ... Veronicæ & Chamo... fœniculi ... rubri ... Linimentum ex cineribus, ... capparorum, Diacurcuma, ... Theriaca, cum oleo ... Tinctura Martis, ... Aqua ... Sal. Fraxini.

... Carvi, anisi, fœnicul... Card. benedict. ... vj. viij. vel x. ...

℞. ol. ... fœniculi, an. ʒj. vel ʒij. m. ... fraxini.

EXTERNA.

Fomenta ex cortic. radic. capparorum, genisti, tamarisci, chamomel. ... Folia ceterach. pule... origani, rutæ, calaminthæ. ... anethi, cumini, baccis lauri

an. q. s. f. malaxando Emplastrum.

LIENEM EXSICCANT.

Quæ supra calefacere eundem diximus. Idem, Decoctum Veronicæ & Chamomil. in vino. Radix fœniculi, ciceres rubri: Corticum fraxini, Lixivium ex cineribus, Tamarisci, capparorum, Diaciminum, Diacalamintha, Theriaca, cum oleo vitrioli, aceto squillitic. Tinctura Martis, trochisc. cappar. Aqua zeduariæ, fabrorum ferrariorum Sal. Fraxini.

℞. *Aqua Carui, anisi, fœniculi an* lb. j. *Scolopendriæ seu Card. benedict.* lb. ß. *m.* & *dentur* ℥v. *cum guttis* vj. viij. *vel* x. *hujus olei.*

℞. *ol. stillit. carui, fœniculi, an.* ʒj. *vel* ʒij. *m. per se vel cum alc. fraxini.*

EXTERNA.

Fomenta ex cortic. radic. capparorum, flor. genisti, thamarisci, chamomel. meliloti, scœnanthos, Folia ceterach. pulegii, absinthei, origani, rutæ, calaminthæ. Sem. agni casti, anethi, cumini, baccis lauri, in a-

qua & aceto coctis. *Oleum* Rutaceum,
rinum, Laureum, Nardinum, Capparo-
rum, Genistæ, cum carminativis. Empla-
strum Ceroneum. *vel*

℞. *rad. ebuli* ℥j. *fol. Rutæ Sambuc. ane-*
thi an. Mſ. *Sem. aniſi, cumini dauci an.* ℥j.
Coq. in aqua ferrariorum. & vino pro
Epithemate.

HEPAR EXSICCANT.

RADICES. Chinæ, Ireos, Sarſabaril.
Ariſtologiæ rotund.

Abſintheum, agrimonia, ſcabioſa, ve-
ronica, ſalvia, roſæ, nardus, cereſolium,
ſcœnantos, crocus, ſandala, maſtix, thus,
myrrha, lacca, ſperma cœti, mumia, ſan-
guis draconis, ſuccinum, oculi cancri, lum-
bric. terreſtres, bolus armenus, terra ſigilla-
ta, Radic. rubi, tinctorum, tormentillæ,
rhabarbarum, ſpecier. diatrion, ſandal. di-
arrhodon. abbat.

AD EXSICCANDUM HE-
par ſeroſiùs.

℞. *rad.*

℞. rad. [illegible], ligu. ſaſſafras an. ℥ʒ. ſem
[illegible] [illegible] fiat cum [illegible]
[illegible] ℥ß. [illegible] Tragacanth. [illegible]
[illegible] pilul. Vel juxta Ren-
[illegible] Quæ ac pulveriſat. ʒj. Cm.
[illegible] ℈j. ſyrup. de
[illegible] Num. xxx. doſ. iv. cum
[illegible]

EXTERNA.

Oleum Roſaceum, cum maſtica. [illegible]
[illegible] maſtic [illegible]
[illegible]

℞. [illegible] odoriferum ℥j. [illegible]
[illegible] ℈j. Coral. [illegible]
℈ß. [illegible] ſandali rubri, [illegible]
[illegible] q. ſ. f. Linimentum.

℞. [illegible] ſarina Hordei,
[illegible], ſem. plantag. abſin-
[illegible] ℈j. aq. [illegible] q. ſ. f. Cataplaſm.

RENES EXSICCANT.

Exſiccant eadem, quæ calefaciunt, ut &
[illegible] cum foliis & ſeminibus. Burſa pa-
[illegible], conſolida major, Tormentil. Fructus

 alke-

℞. *rad. prusci, lign. sassafras an. ℥ij. semin. agrimon. ʒj. pulveris cachectici, Quercetani ℥ß. Gummi Tragacanth. in aq. Cichor. solut. q. s. f. pillula. Vel juxta Heurnium,* ℞. *Ligni Quajac. pulverisat. ʒj. Corticum ejus ʒß. Sarsabarilla ℈j. syrup. de Sonchis q. s. f. pill. Num. xxx. dos. iij. cum pastus initur.*

EXTERNA.

Oleum, Rosaceum, cum mastich. *Unguent.* de Terebinthin. mastiche, thure, bolo armeno.

℞. *ol. cydoniorum ℥j. Sem. portulac. cichor. endivia an. ℈j. Coral. Boli armeni an. ℈ß. Spica balaustiorum sandali rubri, spodii an. gr. xv. Cera q. s. f. Linimentum.*

℞. *Carnis Cydoniorum farina Hordei, fœnugraci, Fabarum, sem. plantag. absinthei an. ℈j. aq. plantag. q. s. f. Cataplasm.*

RENES EXSICCANT.

Exsiccant eadem, quæ calefaciunt, ut & Plantago cum foliis & seminibus. Bursa pastoris, consolida major, Tormentil. Fructus alke-

alkekengi, Tragacantha, Bolus armenus, Terra sigillata, Corallia, Mumia, lapis Hoemathit. Rob. Cinospadi. Trochisc. de alkeken. de spodio, Terra sigillata Gottonei, Juberti, decoctum radic. chinæ, sassafras, Quajacæ, Radicum Althex, Glycyrrhizæ, Granorum Alkekengi, Cicerum rubrorum, Equiseti decoctum, Spiritus Terebinth.

℞. *Granor. alkekengi Equiseti Corall. rub. an.* ʒij. *Radic. Tormentill. Mastiches Sanguinis Dracon. an.* ʒiß. *Spodii* ʒj. *Sach. rosat. Tabell.* ℥iß.

M. pulv. detur ʒj. *in aq. plantag. Equiseti, Pimpenell. sanguisorb. Bursæ pastoris & cum cibis.*

E X T E R N *A*.

Ol. scorpion. amygdal. amar. Chamomill. Myrthin. Cydoniorum.

Cataplasma ex Parietaria, Malva, Saxifragia, Portulaca Rosis, Sandalis, Balaustiis, Farina Hordei, Semine plantaginis

Unguentum comitissæ.

℞. *Colophon. in destillatione Terebinthina*

[illegible] *q. v. Extrahe cum [illegible] aceto, donec rubescat, quem [illegible] componas cum [illegible] & lumbis.*

VESICAM EXSICCANT.

[illegible] majus, plantag. prunella, equiseti, baccæ, myrthi, Bolus armenus, Terra sigillat. corallia, Mumia, Thus, Gumm Arabicum, sanguis Draconis, Mastic. Trochisc. Alkekengi, Gottonii, Injecti [illegible] Vesicam cum Catheterc [illegible] centauri, cum mumia vel [illegible] [illegible] Symphiti, equiseti, vel decocto radic. [illegible] majoris. Hordei [illegible] [illegible].

Herbæ [illegible], Veronicæ, Scordii, Alchemillæ, [illegible].

℞. *Terebinthin. Cypriæ in aq. plantaginis [illegible]* ʒj. *Boli Armene Trochisc. Alkekengi sine opio an.* ʒß. *Succi Glycyrrhizæ, Gummi Tragacanth.* ℈j *Succi Equiseti [illegible] f. pilulæ.*

X 4 EX.

thinæ remanentis, q. v. Extrahe cum spiritu vini & aceto, donec rubescat, quam tincturam illinc cum penna coxis & lumbis.

VESICAM EXSICCANT.

Symphitum majus, plantag. prunella, equisetum, baccæ, myrthi, Bolus armenus, Terra sigillat. corallia, Mumia, Thus, Gummi Arabicum, sanguis Draconis, Mastix. Trochisc. Alkakengi Gortonii, Injectio in Vesicam cum Cathetere lactis recenter mulcti, cum mumia vel melle rosaceo, vel succo symphiti, equiseti, vel decocto radicis consolidæ majoris. Hordei integri.

HERBÆ. agrimoniæ, Veronicæ, Scordii, Alchemillæ, Saniculæ,

℞. Terebinthin. Cipriæ in aq. plantaginis lota. ℥j. Boli Arment. Trochisc. Alkekengi sine opio an. ʒß. Succi Glycyrrhizæ ℈iij. Gummi Tragacanth. ℈j. Succi Equiseti q. s. f. pillula.

EXTERNA.

Oleum. Mastichin. Myrthinum, Cydoniorum, Styrax liquida.

℞. *Terræ sigillat. Boli armeni, Hypocistides, Mirthi, Thuris, mastiches an.* ʒj. *Farinæ siliginis* ℥vj. *ol. Rosacei, myrthini an. q. s. f. Cataplasm.*

UTERUM EXSICCANT.

Citra lentorem incrassant in Anastomosi.

Rosæ, Mirthus, Mespila, sorba, Cortices Granatorum, Balaustiorum, Sandala, Corallia, Corn. Cerv. Nux cupressi,

Cum lentore in Θιαιρίσει.

Symphitum, Plantag. Gummi, Tragacanth. album ovi, Trochisci decarabe. Bolus armenus, Farina Amyli, Oryza, Cydonia, sanguis Draconis. Mucilago sem. Cydoniorum, Sarcocolla, Ichthyocolla.

℞. *Median. Cortic. fraxin.* ℥iiij. *sarsaparill.* ℥vj. *Ligni sassafras* ℥ij. *Rad. chinæ* ʒj. *Ireos* ℥vj. *Galang.* ʒij. *Herb. Nepete* M.ſ. *Virgæ aureæ. Majoran. Betonicæ, Salviæ, an.* M.ſ. *flor. Rosmarin. Lavendul. an* p. j. *Sem.*

[illegible] ʒij. passular. minor. [illegible] compactæ affunde [illegible] [illegible] Malach. [illegible] lbij. Macera [illegible] infunde per triduum, deinde [illegible] pasta.

EXTERNA.

Fomenta e decoctis radic. Tormentill. [illegible] Consolid. majoris, Plantag. Pentaphylli, [illegible], Quercus, Myrthi, Rubiæ, [illegible], Lauri, Hermaniæ, Polygoni, Verbenæ, bursæ pastoris, millefoliæ, Artemisiæ, [illegible], Matricariæ, Balaustiorum, Corn. [illegible]. Glandium, Nuc. cupressi, Baccarum myrthi, Sumach, Musc. quercin. Unguentum Comitissæ. Emplastrum contra rupturam [illegible] zenicum.

Pessus [illegible] ex subere vel sponga & Lana succida cum vino austero, vel succo Acaciæ, oleo mastichino, Myrthino, Cydoniorum & Rosarum madefacta, Spongia [illegible] involutus pessus & pulvere Thuris, Ma[illegible], Sarcocollæ lacte nutricæ, mumiæ, [illegible], Sanguinis Draconis, Boli [illegible] conspersus.

[illegible] ex Nuc. muscat.

Sem. anisi fœniculi an. ℥ij. *passular. minor.* ℥ij. *Incisis & conquassatis affunde vini optimi Mensur. X. Sachari* ℔ij. *Maceris* ℥ij. *Cinamomi* ʒj. *Infunde per triduum, dentur duo haustus in singulo pastu.*

EXTERNA.

Fomenta è decoctis radic. Tormentill. bistort. Cônsolid. majoris, Plantag. Pentaphill. *Folia*, Quercus, Myrthi, Rubiæ, Pini, Cupressi, Lauri, Herniariæ, Poligani, Verbenæ, Bursæ pastoris, millefoliæ, Artemisiæ, Salviæ, Matricariæ, Balaustiorum. *Cortic.* granat. Glandium, Nuc. cupressi, Baccarum myrthi, Sumach, Musci querni. Unguentum Comitissæ. Emplastrum contra rupturam. Diaphænicum.

Pessus forma Pyri ex subere vel spongia & Lana succida cum vino austero, vel succo Acatiæ, oleo mastichino, Myrthino, Cydoniorum & Rosarum madefacta, Spongia involutus pessus & pulvere Thuris, Mastiches, Sarcocollæ lacte nutritæ, mumiæ. Balaustiorum, Sanguinis Draconis, Boli Armeni conspersus.

Suffitus ex Nuc. muscat. K 5 Vel:

Vel.

℞. *Mastiches, Ladani an.* ℥j. *Sem. su-mach.* ʒiij. *Lapid. Hœmathit. Actidis, Thuris albi. Galbani an.* ℥ß. *Resinæ pini q. s. f. Emplastrum, pro Vtero & Dorso.*

PECTUS ET PULMONES.

RADICES. Consolidæ, Portulacæ, Plantagin. Poliganum, Millefolium, Fru-ctus, Rubi, Cinospadi, cortices Granatorum.

FOLIA. tenera Myrthi, Quercus, Rosæ, sumach. Bálaustii, Lapis Hœmathitis, Corallia, Crocus Martis, Bolus Armenus, terra sigillata, Gummi Arabic. Tragacanth. Thus, Mastix, Amylum.

Glutinantia. Millefolium, Consolid. major. Lysimachia.

Syr. de succo Portulac. Plantagin. Rosis siccis. Papavere. Myrthinus, Corallorum, Pilosella, Loch. de Portulaca. Trochisc. de Terra sigillata, de Carabe cum & sine opio. Opiata, Spec. Diatragacanth. frigid.

Conserv. Rosarum antiq. de foliis querc. flor.

[illegible] Pulveres ad [illegible] qui contra sputum sanguinis D[illegible] [illegible] profun.

℞. Lapid. [illegible] ʒ. rad. tormentill. cum [illegible] con[illegible] & alb. an. ʒj. [illegible], sanguisorb. pilosell. an. Mj. [illegible] conserv. ros. rubr. ℥ij. aq. vere-[illegible] bull. in M.B. per Hor. 6. colatur. [illegible] ℥ij. tribus Hor. antecœnam [illegible] vel duabus post ℥[illegible]

IN HÆMOPTOICA PASSIONE.

℞. [illegible] Pastoris Portulac. Plantag. Poligani [illegible] Concisis adde Conserv. Ros. rubr. [illegible] rubri Mens. j. aq. [illegible] Mens. ij. [illegible] in M.B. per 5. vel 6. horas. Colentur, dentur ʒ. in die ℥ij.

EXTERNA.

Oleum Nardinum, [illegible]inum, Anethinum, Unguentum de Cynoglossa, de Althea, [illegible]

Fomenta ex radic. Aristolog. Ireos, A-[illegible], Althea, Hyssop. Origani, Prassii, Sca-

Flor. & Lac Sulphur. Pulveres ad Casum. Aqua contra sputum sanguinis Dorncreilii. In Phthisi profuit.

℞. *Lign. sanct.* ℥j. *rad. tormentill. cum fol.* ℥iß. *fol. millefol. cum fl. lut. & alb. an.* ℥j. *Pimpinell. sanguisorb. pilosell. an.* Mj. *incis. add. conserv. ros. rubr.* ℥vj. *aq. veronic.* ℔. xij. *bull. in MB. per Hor. 6. colatur. frigid. detur mane* ℥vj. *tribus Hor. ante cœnam* ℥v. *totidem vel duabus post* ℥iiiß.

In Hœmoptoica Passione.

℞. *Burs. Pastoris Portulac. Plantag. Poligani an.* Mj. *Concisis adde Conserv. Ros. rubr.* ℔ß. *Vini rubri Mens.* j. *aq. pluvialis Mens.* ij. *Coq. bene lutata in MB. per 5. vel 6. horas. Colatura dentur 3. in die* ℥vj.

EXTERNA.

Oleum Nardinum, Irinum, Anethinum, Unguentum de Cynoglossa, de Althea, Potabile.

Fomenta ex radic. Aristolog. Ireos, Acoriveri, Altheæ, Hyssop. Origani, Prassii,

Sca-

Scabiosa, flor. Chamomill. Meliloto, Agarico.

℞. Ferment. ex atro pane ℥iij. Cortic. rad. ulmi Hyperici Farin. sem. fœnugraci an. ℥j. Olei violarum q. s. f. Cataplasma in Empyemate.

COR EXSICCANT.

Omnia calefacientia supra dicta, ut & corn. Cerv. Os de corde cervi. Bolus Armenus. Terra sigillat. Lapides pretiosi, Rhaponticum verum. Species, Diambræ, Diamoschi, Aromatic. Rosat.

Theriac. Mitridat. confectio Alkermes, Decoct. Ligni Quajaci, Sassafras, Sarsaparilla, cum corticibus citri, aqua Anhaldina, aq. Carbunculi. Extract. Melissæ cum oleo citri.

℞. Spec. Liberantium. pulv. pannon. rub. an. ʒj. Bezoardici Solaris ℈ij. Sachar. in aq. scabiosæ solut. q. s. f. Rotula.

℞. Rad. Bugloss. Scorzoner. Galang. Zedoari an. ℥j. flor. Borrag. Bugloss. Citri an. ℥j. Croci, Maceris an. ʒß. Succi Cydoniorum ℔ß. Vini

[illegible] ʒj. Infunde [illegible] in [illegible]

[illegible] N A.

[illegible] cum Theriaca [illegible] Unguento Rosaceo, [illegible] b. [illegible] Ocimi Kermes, ol. [illegible] Emplastrum [illegible] Calamich. Terebin [illegible] Citri, [illegible] Capo [illegible] mosca. [illegible] Moscho [illegible]

℞. [illegible] Diamoschi. Aromat. [illegible] Cari Caryophyl. Mac. [illegible] Flor. [illegible] an. ʒij. [illegible] In [illegible]

CAPUT EXSICCANT.

Calamus aromaticus, Quajacum, Vi[illegible] Salvia, Majorana, Betonic. [illegible] Mastix Thus [illegible] Mac [illegible] Nux muscat. Ca[illegible]

[illegible]

Vini Malvatici q. ſ. Infunde per dies 14. Deſtilla dosis ab ℥iß. ad ℥ij. in vino, aqua Borraginis vel juſculo.

EXTERNA.

Panis è furno calidus cum Theriaca oblitus. Linimentum ex Unguento Roſaceo, Speciebus Liberantis, cordialib. temperat. Theriac. ſem. Citri, Ocimi Kermes, ol. Citri, Scorpionum, Succo Citri. Emplaſtrum ex Ladano, Styrac. Calamith. Terebinth. Maſtiche, oleo Citri, Cinamom. Caryophyllorum. Nuc. muſcat. expreſs. Moſcho & Ambra.

℞. Spec. *Diamoſchi. Aromat. roſat. an.* ʒj *pulv.* Cortic. *Citri Caryophyll. Macis an.* ʒß. *Flor Bugloß. Citri an.* ℥ij. *miſc. pro Sacculo ex Sindone rubro. In vino Malvatico humecta.*

CAPUT EXSICCANT.

Calamus aromaticus, Quajacum, Viſcus, Xiloaloe, Salvia, Majorana, Betonic. Roſmarin. Maſtix Thus Succinum Macis, Caryophyll. Cinamom. Nux muſcat. Cardamo-

damomum, Cubeba Grana paradiſ. Zingibet. Melanth· Moſchus, Ambra, Zibetum, Caſtoreum.

Spec. Diambr. Aromat. roſat. Confectio anacardin. Theriac. Mitridat. Sal Theriacalis. Decoctum radic. quinque folii Tormentill, vel infuſum eorum in vino.

℞. rad. Pruſci ſarſaparill. an. ℥vj Spec. Diarrhod. Abbat. ʒj. Sachar. roſat. q. ſ. f. Tragea per 14. dies continuanda.

℞. radic. ſarſaparill. ℥vj. Ligni ſaſſafras. Viſci Quercini an. ℥ij.

Infunde per horas vj. in aqua menſur. ij. coquantur ad dimid. ferventi in fine adde ſem. Coriand. præparat. Cinamom. an. ʒ ſ. Colatura detur per 20. dies & ultra.

EXTERNA.

Styrax Calamitha Aſa dulcis, myrrha, Tacamahaca, cum piſtillo calido alutæ inducta. ol ſuccini.

Lotiones ex calefacientibus, ut & ſuperioribus internis.

Cerotum Cephalicum de Euphorbio.

℞. *rad. Tormentill. Nymphææ.* Ca-

[illegible] ... pro ſacc[illegible]

[illegible] Sal terreſacti [illegible]

[illegible]

... S EXSICCANT.

[illegible] Cephalica,

EXTERNA

[illegible], Myrtilla, acacia, [illegible] ſanguis Draconis, [illegible] album ovi, [illegible] temporibus,

[illegible] EXSICCANT

Mel, Succus [illegible] rubra. [illegible] Cadmia, [illegible] Thuria, [illegible], Porrex, ſpongia plumbata.

CUM [illegible]

[illegible] Granatæ; Quæ [illegible] ora, [illegible] mediocria, [illegible]

pit. papav. siccorum sine semine an. ʒß.
flor. rosar. rub. myrtillorum. Succini albi
Mastiches electi an. ʒj. misc. pro sacculo.

Vel.

℞. Milei torrefacti ℥iiij. Sal torrefacti ℥ij. Sem. Melanthi ℥iß. m. pro ij. Saccul. imponend. Embrocha ex Thermis sulphureis & Bituminosis.

OCULOS EXSICCANT.

Decoctum ligni, Aqua vitæ, Euphrasiæ & alia Cephalica.

EXTERNA.

Rosæ, Balaustia, Myrtilli, acacia, Thus, mastix, Bolus armenus, sanguis Draconis. Succus plantaginis, album ovi, cum pauco aceto pro fronte & temporibus.

SINE MORSU EXSICCANT.

Mel, Succus rosarum rubra. Antimonium lotum, Cadmia, Sacchar. cand. Tutia, Os sepiæ, Pumex, spuma plumbi lota.

CUM MORSU.

Fella piscium Gallinæ: Quæ leviora, quadrupedum, quæ mediocra, avium, ser-

pen-

pentum, viperarum, perdicum; quæ fortiora.

Succus. Cydoniorum, fœniculi, chelidonii, urina, aqua mellis. Fortissima sunt vitriolum ustum, album, ærugo, antimonium crudum.

℞. *Vini albi non sulphurati: aqua rosarum & è liquore vitium amputatarum destillata an.* ℥ß. *Vitrioli alb. gr.* ij. *Sachari cand.* ℈ij. *m. pro Collyrio.*

AURES EXSICCANT.

Hydromel, Succus absinthei, apii, marubii, betæ, agrimoniæ, centauriæ minoris cum melle rosaceo & syrupis. Vinum in quo betonica cocta.

Decoctum hordei, lupinorum vel Porcinum, vervecinum, ovium castrat.

Succus. Cyclaminis cum melle. Suffitus ex Thure, myrrha, sarcocolla lota, Gentiana, ladano, galbano, gummi juniperini.

Oleum. Amygdalum amar. Pompholix, tutia, Cerussa in vino cocta. Acc-

um, perdicum; quæ sol-

doniorum, fœniculi, che-
a mellis. Fortissima sunt
album, ærugo, antimo-

on sulphurati: aqua rosa.
vitium amputatarum de-
itrioli alb. gr. ij. Sachari
Collyrio.

EXSICCANT.

uccus absinthei, apii, ma-
moniæ, centauriæ minoris
co & syrupis. Vinum in
ta.
rdei, lupinorum vel Por-
m, ovium castrat.
m, ovium cum melle. Suf-
yclaminis cum melle. Suf-
myrrha; sarcocolla lota
o, galbano, gummi juni-

mygdalum amar. Pom-
russa in vino cocta. Acc-

gum cum oleo lauri, succo porri.

℞. *Vermes inter corticem & lignum quernum Num. xx. plus aut minus. Contunde & coque cum oleo, olivarum immaturarum ℥iß. imple cum iis & oleo costino, Rutaceo, Pyretri excavatam radicem Cyclaminis, hancq; assa super cinerem, contunde, expreßi succi aliquot guttas immitte in aures.*

NARES EXSICCANT.

Interna refrigerantia, opiata adstringentia, glutinantia & specifica.

EXTERNE'

Refrigerantia ad hepar, collum, adstringentia ad frontem, Usnea, crepitus lupi, stercus porcinum, anserinum, ranæ virides ustæ. Sanguis excretus tostus, in nates. Vel vitriolum, calx viva, alumen, sulphuris accensi & extincti vapor, fumus accensæ auris leporinæ.

℞. *Thuris ℈ij. aloes ℈j. f. p. cum albumine ovi, & mollissimis leperum pilis excipiendus in penicilli forma pro Errhino.*

OS, FAUCES ET LINGUAM ADSTRINGUNT.

Aquæ & decocta radicum caryophyllorum, plantaginis, myrthi rosarum. Foliorum rubi, origani, hyssopi.

Oxicratum, acetum, diamoron. dianucum, nitrum crystallisat. spiritus vitrioli.

℞. *Rad. tormentill. ʒij. fol. acetos. plantag. scrophular. salviæ, flor. rosar. rubrar. balaust. an. M ß. Gallar. immatur. ʒij. Sem. Cydoniorum. ℈iiij. alumin. usti ʒ ß. Coq. in aqua ad tertias colaturæ ℔j. addantur diamori ℥j. aceti vini ʒ ß. m. f. gargarismus.*

DENTES EXSICCANT.

Beta, capill. veneris, parietaria, pimpinella, folia myrthi, lentisci, hyssopi, salviæ, rosmarini, aquilegiæ, os sepiæ, oculi cancrorum, cornu cervi, conchę. testę cochlearum terrestrium, pumex, lapis spongiæ, Nuclei Dactylorum, nuces cupressi, Nuclei myrobalanorum, corallia, sal commune

ne, ſal gemmæ. Sal alcholi & ejus pinguedo dicta axungia vitri. ſilices præp Mynſicht. Tartarum, cruſta panis. Alumen, nitrum. Ex quibus uſtis & pulveriſatis cum ligno Aloës, radice Ireos, moſcho, Ambra, & ſpeciebus aromaticis confici poſſunt Dentifricia.

℞. *Gland. querc.* ℥ij. *gellar.* ℥ß. *Alum. uſt.* ʒj. *ſucc. acac.* ʒß. *fl. roſ. rub.* Mj *acet.* ℥ij. *vin. rubr.* ℔j. *coq. colat. calid. abluantur gingiva.*

MEMBRA ULCEROSA ET FISTULOSA EXSICCANT.

Decoctum ligni, Potiones vulnerariæ ex fiſtularia, Valeriana, beta rubra, alſine rubra Parietaria, tormentilla, caryophyllata Galanga, zedoaria, baccis lauri Rhabarbar. ſerpentin. minor. Scorzonera. Enula campan. vincetoxic. hypericon conſolida majore, verbena prunella. Magiſterio oculor. cancr. & lapide oſtiocolla. Sale ligni ſancti, mumia tranſmarina, bolo armeno &c.

EXTERNA.

Clysma mineral. Aqua aluminosa, plag-
cag i is, chalybeata, calcis vivæ; Crocus
martis. Aloë, Osteocolla. Nicotiana, Un-
guentum de Litargyrio Diapompholyg.
Emplastrum Griseum Oppodeldoch.

Vel:

℞. *Ceræ. Resinæ. Picis an. ℥ij. Colopho-
niæ. terebinthin. Ammoniac. galban. Bdel-
lii. opoponac. in acet. solut. an. dr. j ß. La-
pid. magnet ℥j. Mastiche. thuris bals. Ind.
an. ℥ß. Terræ Vitrioli rub lithargyr. an. ℥j.
aristoloch rotund. lap. calaminar. myrrh.
ol. Terebinthin. Camphoræ, ovorum an. ℥ij.
Mumiæ vel pinguedinis ex corto humano co-
ctæ unc. ß. m. f Emplast.*

Hactenus tam actualia, quàm potentialia
Alterantia, Aperientia, & Adstringen-
tia, sequuntur

EVACUANTIA.

Et quidem I. PANCHYMAGOGA,
EX VITRIOLO.

1. *Sal Crystallinus, seu Gilla Theophra-
sti*

ßi, à ℈ß. ad ʒß. in jusculo pingui vel cerevis.

℞. Salis vitrioli ℈j. ad ʒj. Syrup. violarum, aquæ borragin. cinamomi an. ℥j. m.

℞. Pulpæ passularum s. tamarind. ℥ij. Inspissatæ addantur salis vitrioli ʒß. oleo anisi ℈ß. extract. jalappæ vel guttæ gemæ ℈j. fiat cum pulv. Glycyrrhizæ vel fol. sennæ massa pilular. dos. ℈j ad ij.

2. PRÆCIPITATUM à gr. iiij. ad ℈ß. in jusculo pingui.

3. CRUDUM. Vel quater cum aqua rosacea lotum à ʒß. ad ʒj. cum hydrom. vel œnomelite: Album etiam lavat Fonseca, & aliquid Camphoræ addit, & sic præparati. ℞. ʒij. Diptamni albi, radic. Tormentill. an. ʒij facit pulverem tenuissimum, dat. ʒj. cum aq. plantaginis, vel acetosæ ℥j. post duas horas iterum, si opus sit, vel etiam tertia vice repetendo, & post assumptum per duas horas jejunando.

4. Album Crystallisatum à ʒß. ad ℈ij.

VOMITIVUM SIMUL ET PURGANS ANG. SALÆ:

℞. Vitriolum, quod vis, in pulverem alb.

ad calorem exſicca, ſolv. in aq. centaur. min. filtra, f. in frig. cryſtall. cærul. doſ. à ℈j. ad ʒj. & ultra.

EX MERCURIO.

crudus à ℈ß. ad ʒj. vel juxta Fracaſtor. ad lb. j. cum ſacch. ac ol. amygd. in forma paſta ſub cineribus, vel aqua in quam portio Mercur. infuſa, inq; ea diu agitata & colata fuerit.

Vel:

℞. Hydrarg. ʒiiij. aq. ℔. iij. *miſce in vitro arctè clauſo, ſepeli in fimo equin. per 8. dies. filtra. remoto omni Mercur. doſ. ℥iß. in vermib. ægrè parturientib. ad ℥iiij.*

CORALLINUS *à gr. iij. ad v. cum theriaca ſyr. roſarum vel extract. purgans f. pillula.*

MERCURIUS dulcis ſublimatus.

à ℈ß. ad ℈ij. vel iij. cum alio purgante mixtus. E. g.

℞. *extract. panchymagog. Croll.* ſcrupul. j. *Mercurii dulcis cum ol. ſulphuris correcti gr. xv. Syr. de cichor. cum Rhab. q. ſ. f. pillul.* MERCURIUS *præparatus Crollii ſ.*

Tur-

Turpeth. minerale. à gr. iij. ad vj. in Luc veneres & robustis.

MERCURIUS VITÆ. *s. flores Butyri antimonii Crollii, seu pulvis Emeticus Begubini. de bilioribus gr. ij. Robustis gr. iij. ad v. infusa in vino malvatico. Cum sale communi tritus, lotus, & exsiccatus vim vomitoriam deponit. e. g.*

℞. *Mercur. vitæ* ℨj. *vini malvat.* Mj. *m. & insolentur. colatur. dentur drach.* Ss. *infantibus; adultis ad* ℨvj.

EX ANTIMONIO.

FLORES *antimonii solaris albi & rubri à gr. iij. vj. ad x. in infuso. Dicuntur etiam aurum purgans.*

VITRUM *Antimonii à gr. iij. ad vj. infusum vel fundo calycis aut annulo insertum.*

AQUA VOMITIVA ℞. *vitri vel flor. vel croc. antimon.* ℨj. *aq. card. bened. vin. alb. an.* lb. iß. *syr. acetos. vel oxymel. s.* ℨvj. *aq. cinamom.* ℨv. *infund. colat. dos. infant. gr. viij. pueris gr. xij. aliis* ℈j. ʒß. *ad* ℨj. ij.

HEPAR. s. CROCUS METALLORUM ex *Antimonio*, *à gr. 6. ad 12. pro infuso. pro clysteribus à ʒ ß. ad ʒj. cum coquitur sine aliis purgantibus.*

℞. *Croci metallorum, gr.* viij. *Vitri antimonii gr.* j. *scœnantos, maceris, gummi tragacant. an* gr. iij. *m stent in infuso per noctem in vini albi* ℥ij. *in loco calido. Colatura per inclinationem depurata addantur sequenti mane, Syrup. acetosæ. Rosar. cum Rhab. an.* ℥ß. *misc. coq. in aurora; Post quadrantem horæ haustum cerevisiæ calidæ cum modico butyri recentis, itidemque post singulas vomitiones, superbibendo, & hora somni ante & post medicamentum potionem cordialem usurpando.*

EXTRACTUM cum spiritu vitrioli, non rectif. Hartmann. à gut. 6. ad x.

SAPA ANTIMONII: ℞. *Vitri antimonii subtilissimè pulverisati* lb. j. *musti optimi recent: Mens.* iß. *Infunde per* 14 *dies in loco calido quotidie* 5 *vel* 6. *agitando, postea per chartam bibulam percolando, deinde sensim evaporando ad consistentiam sapæ.*

Dos-

Dos. à 15. *ad* 20. *gutt.* & *ultra.* SYRUPUS ANG. SALÆ: ℞. *Vitri antimon. elect.* & *tenuiter triti* ℥j. *vini albi* ℥xij. *aq. rosar.* ℥iij. *Cinamom. pulveris.* ℥ſ. *in vitro occluso macera per* 3. *dies* & *noctes per levem calorem, colaturæ* & *sacchar. albi an. coq. ad consistentiam syrupi. dos.* à ʒiij. *ad* vj. *superbibendo jusculum pingue, vel cerevisiam calidam butyratam.* vel

℞. *nitri* ʒij. *vini Hispan.* ℥vj. *Syr. violar.* ℥j. *ol. sulph. antim. vitriol. q. s. ab acid. infund. per noct. colet. detur cochl.* j. ij.

Oxysacharum simplex ℞. *vitri antimon. pulv.* ℥ſ. *acet. opt.* ℥viij. *infund. per* Hor. 12. *colat. add. sacch. alb.* ℥iv. *coq. ad consist. dos.* à ʒij. *ad* ʒvj. *vel compos. in peste.*

℞. *vitri antimon. hyacinthin. juxta Mathiol. præp.* & *pulv.* ℥j. *zedoar. lign. aloes opt. cinamom. ol. sem. angelic. an.* ʒij. *croc.* ʒſ. *acet. rosac.* ℥xviij. *infund. in* MB. *per hor.* 24. *filtra per chart. bibul. admisc. sach. in aq. ros. solut.* & *coct. in consist. syr. an. misc. dos.* à ʒij. *ad* ʒvj. ℥j.

SYRUPUS ALARBAZI PALMARII. ℞. *Vitri Antimonii* ʒj. *Vini albi* ℥vj. *Cinamom. elect.* ʒiſ. *aq. Cinamom.* ℈iſ. *aq. roſar.* ℥ij. *Infundantur per noctem, colatur. add. ſacch. alb.* ℥viij. *f. ſyr. detur ab* ℥ſ. *ad* ℥j.

SAL ANTIMONII *à gr.* ij. *ad* v. *in vehiculo convenienti.*

EX AURO FULMINANTE edulcorato gr. x. xij.

EX LUNA Cryſtall. ad gr. 4. 5. 6.

EX LITHARGYRIO Cryſtalli dulcacidi non rectificant. gr. 1. 2. 3.

EX HELLEBORO QUINTA ESSENTIA TALIS.

℞. *Totius hellebori nigri flore roſeo, numero quarti in Bauhino* lb.iiij. *à terra puras lava cum vino, contuſis affunde vini rubri menſuras* ij, *bene lutata coquãtur in* MB. *per 24. horas. Colatura cum expreſſione rurſus affundatur recentibus lotis Hellebori radicibus contuſis, adde flor. roſar. rub.* Mj. *cõquaſſatorũ caryophyllorum* ʒvj. *miſc. digere per diem & noctem, adde ſpiritus vini optimi*

mi ℥iij. *digere iterum per triduum, Colat. cum expressione adde & sal Hellebori, ex nova planta cum propria aqua extractum, digere per* 14. *dies, in retorta vitrea exstilla, cohobando, digerendo, destillando usq; dum omnia fuerint unita, dos.* ʒij. *cum* ℈j. *salis seorsim ex Helleboro praeparati,* vel ℞. *Rhabarb.* ʒj. *Hellebor. alb. gr.* 15. *vel* ℈j. *Infunde per* 3. *vel* 4. *dies in haustu vini pro* j. *dos. colatura per chartā sine omni nausea & molestia purgat & feliciter operatur. Vel* ℞. *Rhab.* ʒiß. *vitri antimon. g.* vij. *infund. vel* ℞. *foliorū senae sine stipitibus* ʒvj. *Turpethi* ʒiij. *Diagridii Rhabarb. specier. Diacinamom. an.* ʒij. *m. f. p. dos.* ʒj. *ad* ℈iiij.

PULVIS CORNACHINI *Ex Scammonio per fumum sulphuris praeparato à gr.* vj. *ad* xx. *Ex Antimonio rectè calcinato à gr.* 4. *ad* 16. *ex cremor. Tartari à gr.* iij. *ad* 6. *m. f. pulvis.*

LACTANTIBUS 3. *mensium* ℞. *Scammonii fumigati gr.* iij. *antimon. calcinat. gr.* ij. *m. f. p.*

GRANDIORI & *unius anni* ℞. *Scammonii*

monii fumigat. gr. iij. antimonii, gr. iiij. Cremor. Tart. gr. ij. m.

SI CRASSUS *& tenuis humor ex æquo peccant, dimidiam Scammonii & dimidiam Antimonii partem sumit.*

SI BILIS *Pituitam & Melancholiam superat, dat Scammonii gr. 12. Antimonii gr. 4. 5. Interdum etiam miscet antimonium ad ℈j. cum Scammonio ad 22. gr.*

FREITAGII PANCHYMAGOGON.

℞. Mechoacan. optim. extract. cum spiritu vini. ℥iiij. Rhabarb. extract. cum aq. Cinamom. unc. j. agarici & fol. sennæ. extract. per stillatit. liquorem Guajaci an. ʒß. Esulæ. Trochis. Alhand diagridii, Helleb. nigr. extract. cum aq. anisi per quam sit factum oleum, an. ʒj. miscet omnia extracta, digerit per dies aliquot, sedimento facto clarum transfundit in cucurbita, relicto succo affundit spiritum vini miscet, digerit, clarum conjungit præcedenti, repetit id ter, transfusiones omnes destillat, usq; ad consistentiam Syrupi. dos. ℈ß. cum vino absinthii, adjecto Mastiches & Cinamom. extracto f. pill.

Ex-

EXTRACTUM PANCHYMAGOGUM *Crollii tale in usu habemus,* ℞ *Rhabarb. el. Helleb. nigr. spec. diarrhod. Abb. aloes socotr. an.* ℥j. *agaric. scammon. el. an.* ℥ß. *pulp. colocynth.* ʒvj. *extrahe l. a. cum S. V. adde aloes Epat.* ℥j. *agaric. trochisc. Gialapp. Diacryd. an.* ℥ß. *trochisc. alhandal.* ʒvj. *pulv. admisc. dos. ad* ℈ij. *ut* ℞. *Extract. panchymag. Crollii, Pill. Tartar. melanagog. Sennerti an.* ℈j. *ol. citri gr.* iij. *ol. fœniculi q. s. f. pill.*

EXTRACTUM VEGETABILE *catholicum Paracels. Andernac. Wecker Rudii* ℞ *Hellebor. nigr. aloes opt. an.* ℥j. *Agaric. elect. turpet gummos. dacryd. an.* ℥ß *colocynth* ʒvj *infund. in S. V. per* 14. *dies, colur. add. infus. spec. diarrhod. Abb. diamosch. dulc. an.* ʒij. *in S. V. q. s. per* 5 *dies, & per colat. separa ad consistent. extract. cum quo misce sal ex fecibus praeparat. dos. à* ℈ß. *ad* ʒß. *conf. Dispensat. Augustan. cujus.*

ELECTUARIUM DIACATHOLICUM *ad* ℥j. *ut* ℞. *Electuar. diacathol* ʒvj.

de

de succo rosarum ℥ß. *spirit. vitrioli* ℈ß. *decocti flor. & fructuum q. s. f. potio purgans.*

VOMITORIA.

LENIA. *Copiosè ventriculo pleno sumenda sunt: ut* Ficus *recentes commesta vel assa & oleo imbuta.* Cortices *radic. jugland. & medianus ejusdem ad* ʒj Butyrum, *juscula pinguia, aqua simplex tepida.* Hordei, Hydromel. Oximel. *simpl.* Syrupus *acetosus, oleum olivarum,* Lini, *amygd. dulc. & amararum.*

℞. *aq. pura* ℥vj. *vel* viij. *aceti* ℥ij. *vel* Syr. *acetosi simpl.* ℥iij. *f. potio tepida.*

MEDIOCRIA sunt: *Asarum,* Summitates *sambuci recent. flor. anethi, chamomali, persicorum* Radic. *& juli juglandium ex vino, sem. anethi atriplicis,* Raphani *à* ʒiij. *ad* iiij. *Vrtica ex mulsa à* ʒß. *ad* ʒj. *Cucumeris sativi, ceparum,* Rad *asari subtiliter trita à* ʒj. *ad* ℈iiij *Atriplicis,* Betonica, *Cucumeris sativi, Melonum & Pœonum à* ℈ij *ad* ℈iij. *Raphanus domesticus ejusq; succus.* Conserv. *flor. Persicorum, pro Robustis.*

bustis ad ℥j. *Diasarum Fernelii à* ʒiij. *ad* iiij. *Plateri Aqua ex nucibus viridibus circa fest. Iohann. collect.* & *raphan. an.* p. ij. *cum aceti* p. 4. *destillat.* ʒiij iiij. *Vel* ℞. *aq Raphani* ℥vj. *oximel. simpl. aut squillit* ℥iij. *m. pro potu tepido.* ℞. *Raphani in thaleolos dissecti* ℥iſ. *sem. raphani, atriplicis, radic. asari an.* ʒij. *agarici* ʒj. *florum genistæ* p. j. *Coq. in hydromelid. Colat.* ℥v. ſ. vj. *addatur Oximelid. simpl.* ℥ſ.

FERNELIUS. ℞. *Radic. raphan.* ℥ij. *macerat. in mulsa* ℥vj. *expressum succum propinat.* Idem. ℞. *sem. raphani* ℥ſ. *macerat in mulsa vel seri lactis* ℥vj. & *dat Colaturum.*

MATTHIOLUS. ℞. *flor.* & *radic. asari* M I. *decoquit in aqua hordei. vel radic. asari* ℥ſ. *coquit in brodii pinguis vel cerevisia* ℥v. *Aut decocto Hordei cum oleo. Vel* ℞. *Guttajem. el. gr.* xij. *tartar. vitriolat.* g. v. *ſp. vitriol* g. ij. *aq. raphan.* ℥iß. *aq. cinamom.* ʒiß. M. F. *pot.*

FORTIORA sunt: *Cataputiæ, Gratiola, Genista, Titymalus.* Radix *aconit.*

Cata-

Cataputia, Cyclaminis, Bryonia, Iridis, Ebuli cum corticibus Hellebor. nigri & albi. Sed cautè. Flor. Genistæ, Ebuli. Sem. Genistæ, Nasturtii, Ricyni, Cococnidii. conserv. turion. sambuc. ad ℥ß. Rasura proprii. unguis ex vino. Æs ustum. Wierus stibii gr. iiij. vel v. per diem in vini ℥ij. macerat. & colatura aliquid sacchari, Syrupi & cinamom. addit pro potu. Rodericus à castro exhibet gr. iiij. in ovo sorbili s. conserva. Crocus Metallorum ad gr. 6. 8. & 12. macerata vel ebullita in vini, Hydromelitis vel aq. Cardubened. ℥iij. per colata cum aq. Cinamom. ℥j. pro potu.

Sal. Vitrioli seu Gilla, ad scrup. j. & drach. ß. Vitriolum album, vel Romanum præparatum à ℈ß. ad ℈j. in convenienti vehiculo. Aqua benedicta Rulandi. Et D. Hartmanni Electuarium de Hellebor. Heurnii. Forest. Heurn. & Henrici Conradi, hoc est: ℞. rad. bryon. cyclamin. an. ℥iij. hellebor. alb. ℥j. pulverisat. affund. S. V. diger. destill. siccato pulveri denuò affund. idq; ter, cui plumæ apex immers. & in vino malv. .t. eluit.

alut. ciebit. ℞. *decoct. prunor. dulc. bene excoctor.* ℔j. *in qua fervente horis* 12. *macerentur in loco calido radic. asari* ℥j. *rad. Hellebor. alb. praeparat. sem. anisi an.* ℥ß. *Cortic. Citri* ʒij *flor. buglosſ.* p. iiij. *Deinde leniter ebulliant ad* ℥vj. *in quibus percolatis dissolvantur pulp. prunorum dulc.* ℥iij. *stent in loco calido, donec aequirant electuarii consistentiam, cui in fine addentur pulv. radic. asari* ʒvj. *Cinamom. macer. Caryophyll. an.* ℈iiijſ. *Vel si Electuarii sint* ℥vj. *admiscent pulv. rad. asari* ℥j. *corrigentium an.* ʒj. *dos. ad* ʒiij. *vel* iiij. *semper fauces cum digito aut penna anseris titillando; idemq; brodium pingui superbibendo. Alii* ℞. *Hellobor. alb.* ʒſ. *macerant per dies* 4. *in aq. vitae* ℥ij. *Colatur. per filtrum dant* ʒij. *cum vino aut liquore convenienti.* Heurnius in Epist. ad Forestum.

℞. *Helleb. alb. praeparat.* ℥ſ. *Phiola inditam affundit vini Hispanici* ℔j. & *calori Solis exponit per aliquot dies, Liquoris porrigit cochleareum, vel cochl* ſ. *cum aliis purgantib. vel expectorantib.*

LA-

LAXANTIA ET 'EKKO ΠΡΩΤΙΚΑ'.

PER OS. *Flores pruni sylvest. Cerasi in vini ℥v. infusi. Passulæ, pruna, cibebæ, poma dulcia, ficus pingues, laxativæ ad ℥j. In Melancholicis & adustis humoribus. In Biliosis, Mora matura, Pulpa cassiæ, Tamarind. prunorum, serum lactis depuratum (casei nim. coagulatum enim & butyri magis adstringunt ac refrigerant) à ℥vj ad ℔. viiij. spatio hor. 1. in cujus primo potu ʒj. salis dissolvi potest. Succus Rosar. pallid. violar. purpurearum, recens ab ℥j. ad ℥ij. cum potu decocti hordei, jusculi pinguis vel capi. Cerasa, Vvæ recent. Cassia extracta pro clysteribus. Diacassia cum Manna. Lenitivum de manna. Diaprunum, lenitivum, s. Diadamascenum. Electuar. hieræ simpl. Galeni an. ad ℥j. Cremor, Cryst all. Acidum Tartari, Tartarus vitriolatus, loco digestivi ante purgationem, ad ʒ ß. ad laxandum, ad ʒj. cum gr. iij. vel iiij. Diagridii. Vel ℞. fol. senarum sine stipit. ʒvj. passul.*

ſul. min. ℥ *ß. Sandal. Citrin. Cinamom. an.* ℈j. *Radic. liquiriciæ* ʒij. *flor. violarum, bugloſs. an.* p.j. *flor. prunor. damaſci* p.iiij *Coq. in aq. ſimplici Colat.* ℥iiß. *adde Cryſtal. Tartari* ℈iß. *aq. Cinamom.* ʒß. *m. pro potu.*

℞. *fol. ſen. Alexandr. ſ. ſt.* ℥j. *fol. ſcolipendr. cortic. tamariſc. an.* ʒj. *infund. in vin. Malvat. opt.* ℔ij. *per Hor.* 24. *bull. leviter, in colatur. expreſs. infund. per Hor.* 8. *paſſul corinth.* ℥iß. *prun. parv. enucl. Num.* v. *pulp. tamarind* ʒvj. *bull. ad tert. piſt. & miſſ. per ſetac. add. mann. calabr.* ℥j *rotul. de ol. aniſ.* ℥ß. *m. f. Electuar. trochiſci mei tartarei.* ℞. *Acidi tartari* ℥j. *Dacryd. fumig.* ℈ij. *antimon. rectè calcinati* ℈ß. *ſacchar alb.* ℥4. *mucilag. tragacanth. cum aq. roſ. extract. q. ſ. f. trochiſci.*

LENIENTIA PER ALVUM. Suppoſitoria ex Alumine rochæ & Tragacanth. an. in aq. roſar. ſolut. Ang. Salæ. vid. ternar. bezoart. *Clyſteres* ex Althea, Malva, Beta, Braſſica, Blito, atriplice, aſparago, Mercuriali, branca urſina.

℞. *Butyri recent. ol. olivarum an.* ℔ſ.

pulv.

pulv. rhabarb. ʒj. *liquefiant, & debite injiciantur.*

℞. *Brodii alicujus pinguis, ut decocti vervecini, vel intestinorum aut prunorum dulcium, aut decocti hordei excorticat. mucilaginos. pro dispositione corpor.* ℔ß. *vel* j. *olei olivarum, butyri recent. an.* ℥ij. *vel* ℥iij. *Sachari* ℥j. *vitelli ovi unius, salis* ℈iiij *misc.*

Alii ℞. *Decocti vervecis* lb.j. *addunt olei lini recentis* lbß. *vel mucilaginum fœnugraeci, altheæ. an.* ʒiß. *& olei* ℥iij. *m. addita interdum Sachar. alb.* ℥j. *& salis* ʒj.

EXTERNA. *Alvum laxantia.* Oleum commune, Amygdalarum dulcium, Lini, unguentum ex asaro cum axungio porci cocto, plantis pedum & manuum illitum. Pinguedo anseris, vel butyrum cum croco, aut pulverisata salvia in testa nucis umbilico impositum.

℞. *Pinguedinis Gallinæ vel Anseris infulsa an. q. s. Aloes* ʒj. *Diagridii* ℈j. *m. f. unguentum pro umbilico.*

℞. *Fellis taurini salis gemmæ aloes, olei communi an. s. unguent. pro Orificio Ani*

CHO-

CHOLAGOGA MITIORA.

Manna calabrin. ab ℥j. *ad* iij. *Infantibus bimulis ad drach.* iij. *& grandioribus* ℥ſ. *In brodio carnium, Prunorum aut Thamarindorum, soluta, vel in morsulas redactæ vel in substantia manducata. Corrigitur Cinamomo, Anisi vel Zingibere. Acuitur cum Syrup. rosar. solutiv.* ℥j. *s.* ℥jſ. *vel diagridii aliquot granis.*

Confectio de Manna.

℞. *Mannæ puræ select. recent.* lbj. *solve in succo ribium, citri Berberum vel rosarum rub.* lbj. *coq. ad consistentiam debitam, adde Diagridii* ℥j. *secundum mesuem* ʒij. *mastich.*

℞. *Mannæ Calabrin. in aq. rosarum, solutæ & percolatæ* ℥j. *aciditas Tartari* ʒj. *m. f. morsul.* 4. *pro* j. *mediocri dosi. Conspergantur guttulis aliquot olei cinamomi.*

℞. *aq. Borragin. bis & ter destillat in qua Manna Electa solvatur quantum assumit, Filtra, abstrahe in* MB. *infunde erit*

candidissima ab ℥j. ad ij. sumitur horis & ante prandium, c. g.

℞. *prunorum siccorum integrorum Num.* XVIII. *Coq. in aqua* lbj. *ad remanentiam.* ℥ij. *quibus adde Manna ita praparat* ℥ij. *ebulliant bis vel semel, frigido adde succi aurant. acidorum q. s. ad gratam aciditat. f. Potus.*

Verus Mannæ mercurius fit solutivo proprio, & mediantibus cohobiis sublimatur in Caput Alembici instar nivis, qui in spiritum redactus Aurum solvit sine corrosione.

MINDERERI SYRUPUS DE MANNA SOLUTIVUS.

℞. *pulp. Thamarinth.* unc. ij. *Jujubarum, Sebesten, an Num.* xx. *prunorum Damascen. Caricarum pinguium Num.* x. *hordei integr.* Mſ. *Polypod. Quercin.* ℥iiiiſ. *Sem. fœnicul.* ʒij. *aq. fontan.* lb. vij. *Coq. ad remanentiam* lb. v. *In colatura calida infunde per noctem Fol. senn. electa* ℥ij. *Agarici Trochisc. Rhabarb. optimi an.* ʒiij. *Colatura leviter expressa, iterum adde Manna cala-*

calabrin. mellis rosacei solutiv. an. ℥viij. *Saccchar. albiss.* ℥xvj. *f. syrup. aromatizandus cum cinamom. opt.* ʒij. *macis* scrup. ij.

Conserva Rosarum cum manna, loco sacchari, parata solvit primas vias.

℞. *ol. amygd. dulc.* ℥iß. *vel* ij. *Mannæ* ℥ß. *vel* j. *Insculi q. s. f. potus.*

Cassia fistularis alexandrina recens extracta, pulpa s. flores in Bolo vel potu vel infuso. Infantibus ʒj. *vel* ij. *Adultioribus ab* ℥j. *ad* ij. *vel* iij. *In clysteribus ad* ℥iij. *Extractum Cassiæ, Quercetani ad* ʒiß. *Additis corrigentibus à* ʒß. *ad* ʒj. *ut Cinamomo. mastiche, semin. coriand. preparat. pro Ventriculo.* Sem. *anisi fœnicul. Citri contra flatus, Rhabarb. pulv. cortic. myrabalan. pulpa, Thamarind in Lubricitate intestinorum. Pulvere Glycyrrhizæ in calculo, acuitur Opiatis vel Tabulis purgantibus ad* ʒij. *vel* ℥ß.

℞. *Pulpæ Cassiæ* ʒvj. *Elect. de succo Rosac.* ʒij. *f. bolus superbibendo lactis* lb. ß. *vel* j.

℞. *Cassiæ recenter extract.* ℥j. *flor. sulphuris vel alius pulveris pectoralis* ℈j. *vel* ʒß. *sem. anisi aut alius corrigentis* ℈ij. *Sac-*

ebar. q. s. f. Bolus. ℞. Pulpæ Cassiæ ℥j. spe-
cier. Hieræ pieræ ℈ij m. ℞. Cassiæ ʒvj pulv.
Rhabarb. ʒj. f bolus. ℞. Cassiæ ʒvj. Tere-
binth. in aq. parietar. loti ʒij. pulv. liqui-
ritiæ & sacchar. q. s. f. Bolus. ℞. pulv.
Cassiæ ʒvj. Thamarind. ʒij. Corallorum
rub. præparat. sem. anisi subtil. pulveris. Ma-
stiches. Boli oriental. Trochisc. de Carab.
an. gr. v. pulv. ostiocollæ q. s. f. Bolus.
℞. Caß. ℥j. sem. Citri ʒj. Sacchar. q. s. f.
Bolus. ℞. aq. Acetosæ q. vis. Caß. recent.
extract. ℥iß. Infunde in colat. dissolut. Ele-
ctuar. de succo rosarum vel Diapruni laxa-
tiv. ʒij. f. Potio. Sebesten pulpa ad ʒx. vel
xij. Pulpa prunorum ab ℥iß. ad ℥iij. Pulpæ
Thamarind. Oxiphœnicorum ab ℥j. ad ℥ij.
in bolo vel liquore. In decocto ab ℥ij. ad ℥iiij.
Sed raro ob viscositatem, addito Maceris,
Mastiches, Cinamom. spicæ. ʒj. & ʒiß. pro-
pter frigiditatem: Acuitur sero lactis capri-
no, succo fumariæ Lupulorum, manna cas-
siæ. e. g.
℞. Prunorum passular. Sebesten. vel Iu-
jubarum an. ℥ß. flor. violar. purpur. Borra-
gin.

gin. bugloß. an. Mj. coq. colatur. ℥iiij. adde Rhabarb. electi ʒiß. Spicæ ℈ß. in infusione per noctem expressa dissolve mannæ unc. iß. pro potu.

℞. Thamarind. incis. unc. ij. infunde in seri lactis unc. v. Colatur cum expressione addatur manna elect. unc. iß. vel Cassiæ unc. j m. pro potu. vel

℞. Thamarind. unc. j. coq. in seri lactis vel jusculi alterati lupulo aut fumaria unc. x. ad consumpt. unc. ij ex colat. unc. ij. v. vj. cum syrup. convenientе f. Potus.

MYROBALANI CITRINÆ s. Flavæ pulpa in Bolo à drach. j. ad drachm. vj. vel unc. j. In decocto vel infuso à drachm. v. ad drachm. xx. sed plerunq; unc. ß. cum aliis miscetur. friguntur oleo amygdalarum dulc. Butyro & corriguntur sero lactis Caprini:

e. g.

℞. radic. liquiriciæ unc. j. fol. plantag. flor. rosarum rub. an. p. j. Mirobalan. Citrin. unc. ß. passul. Tamarind. an. drachm. vj. Coq. in Hydromelide colatura infundantur Rhabarb. ℈iiij. spicæ ℈ß. Expresso addatur

 tur.

tur Syrup. Corallorum vel Cydoniorum unc.
j. musc.

℞. Myrabalanorum omnium an. unc. ß.
grosse contusa & fricta manibus cum oleo
Amygdal. dulc. infundantur per horas 24.
in aq fumaria & Betonica ℔vj. adde Epi-
dimi, Thymi, Polypodii, fol. senn. rad. Glycyr-
rhiza, an. drach. vj. seminis Citri drach. ij.
Cortic. rad. Helleb. Nigr. ℈iij. Bulliant. ad
consumptionem medietatis, Refrigeratum
coletur, cum forti expressione, addito saccha-
ri q. s. ad dulcedinem, cum albumine ovi de-
puretur & levi decoctione Syrupisetur. Dos.
unc. iij. iiij. 5. vel 6. Quercetanus.

RHABARBARUM. In Substantia si
simul adstringendum forma boli seu pillula-
rum pueris ℈j. & ℈iß. Adultioribus à drach.
j. ad scrup. iiij. In infuso à drach. ij ad unc.
ß. Leni decoctione si nimirum magis purgan-
dum ad drach iij. Extractum Rhabarb. ab
scrup. j. ad drach. j. Corrigitur ejus drach.
j. cum scrup. ß. & scrup. j. Cinamomi, ma-
cis, scœnanti, & spica gr. iij. iiij. Quæ ta-
men in gravidis febricitantibus & facile vo-
menti-

mentibus omittenda est, ob siccitatem & fumiditatem. *Vel frigidis*: ut aq. Endiviæ, Cichor. Syr. Rosat. violarum vel earum conservis, Mastiche, Sandal. Citrin. Alii irrorant aq. vitæ, & postea infundunt liquori convenienti.

E. g.

℞. *Rhabarb. elect.* drach. iß. *spica* gr. vij. *Coq. in aq. Colatur.* unc. iij. *addatur manna*, unc. j. *Cinamom.* unc. ß *Colatura bibatur.*

℞. *Rhabarb. elect. crassi tusi*, drach. ij. *Sandali rubri* drach. ß. *macerentur per noctem in aqua Endiviæ* unc. iiij. *mane leviter ebulliant. Colatur.* unc. ij. *vel* iij. *adde manna vel Syrup. Ros solut.* unc. j *vel electuar. de succo rosarum* drachm. j. *aut* drachm. iß.

℞. *Rhabarb. elect. q. vis infundatur in aq. vitæ in* MB. *per quatuor dies, novam toties affundendo, donec non amplius tingatur, liquorem destilla ad remanentiam extracti, cujus* unc. j. *addantur olei Cinamom.* scrup. ij. *dos.* scrup. j *pro infantibus & prægnantibus.*

℞. Rhabarb. vel Mecchoacan. vel ja-
lappa ſcrup. j. Sacchari in aq. Cinamom.
vel Roſarum ſolut q.ſ.f Rotula pro Pueris.

AQUA ET OLEUM Compoſitum
Rhabarbari. ℞. Rhabarb. elect. ℔.iſ. A-
loes ſuccotorin. ℔.j. Agarici albi levis unc.
vj. Turbith elect. unc. vj. Polypodii recen-
tis. ℔. j. Cinamom. morſu electi. Sandalo-
rum omnium, Baccarum Iuniperi, an. unc. j.
Radic. Ariſtolog. rotund. & long. Gentianæ
recent. Coſti, Aſari, Zeduariæ Enulæ, Cam-
pan. Calami aromat. Zingib. Galangæ an.
unc. ſ. Carduibened unc ſ. Nucis muſcat.
macis, Caryophyll. Cubebarum, baccarum
lauri an. drach. ij. Sem. acetoſ. portulac.
Ben. albi & rubri, Doronici an. drach. j.
Ligni Aloes. Raſur. Eboris, Maſtiches, Spi-
cæ Indicæ, Myrrhæ rubr. an. drach. j Cam-
phoræ drachm. ij. Inciſis & contuſis adde
Succi borragin. Meliſſæ, Pomorum auran-
tiorum, an. q.ſ. ad humectandum. Mace-
rentur ad aliquot dies, quotidie agitando,
deinde deſtillentur. Aqua ſeorſim colliga-
tur pro digeſtivo, per triduum mane & ve-

ſperè

steri. unc. ſ. Oleum quoq; collige ſeorſim doſ. drach. ſ. vel drach. j, in vino malvatico vel brodio, vel ſero Caprino.

TEREBINTHINA Cypria in pulv. cocta ad ℥j. in bolo vel potu cum vitello ovi & brodio pingui soluta ab unc. ſ. ad drachm. vj. acuitur pulv. Rhabarb. Glycyrrhizæ.

E. g.

℞. Terebinth. Cypriæ cum aq. Absinth. & Rutæ lotæ, & cum vitello ovi ſolutæ, unc. ſ. terr. ſigill. Chalybis præparat. an. drach. j. ol. Amygdal. dulc. drach. ij. balſ. Ind. ℈j. juſcul. pinguis calid. q. ſ. f. potus.

℞. Terebinth. Venet. unc. j. Butyri recent. non ſaliti, mellis puriſſimi an. unc. ij. m. doſ. ℥ij. ℞. Terebinth. Cypr. cum Aceto ſquillitic. lot. drach vj. Ammoniaci in Oxymelit. ſquillitic. ſolut. ſcrup. v. pulveris ſuccini, oculor. Cancro præparat. Boracis an. drach. iſ. Seminis geniſtæ drach. ij. Sperma Cœti, drach. ſ. Tartari vitriolati drach. j. Syrupi de Althea Fernel f. maſſ. pillular.

ALOE EPATICA & Socoterina, in pillulis potiſſimum à drach. ſ. ad drach. ij.

veliij. Corrigitur Mastiches, Tragacanth. Bdellii scrup. j. sed rarò, & quidem paulò, ante cœnam sumitur in calidis & siccis naturis. Extractum scrup. j. ad drachm. s. Acuitur Terebinthin- vel alio purgante, & aliis aromaticis acrioribus.

E. g.

Pillulis Aloëticis his ego utor, quæ idem præstant, quod Francofurtenses Angelicæ.

℞. Aloës soccotorin. ℔.j. solve in aq. violarũ, percoletur, exiccetur, deinde cum succi violarũ aliquot infusion. ℔. ij. iterũ solvatur, exiccetur, & fiat massa, quæ denuò cum spir. vini extrahatur, pro iis, quæ habẽt hepar frigidius. In calidiore, solve massã priorẽ in Mucilagine semin. psyllii, per aq. viol. extract. & iterum exicca. dos. g. v. ad xx.

PILULÆ NEPHRITICÆ. ℞. aloë soccotor. ℔j. solv. cum succ. althea. depurat. exicc. misc. cum Terebinth. f. mass. imbibenda cum rubra tinctur. tartar. Deinde extrahenda cum spir. vini tartarisato, vel spir. therebinth. pill. hypochondriac. & febrifug.

℞. Pill.

r Mastiches, Tragacanth.
ed raro, & quidem paulo
itur in calidis & siccis na-
scrup. j. ad drachm. ß.
thin. vel alio purgante
is acrioribus.

E. g.

cis his ego utor, quæ idem,
ancofurtenses Angelicæ.
torin. ℔. j. solve in aq. vit-
xiccetur, deinde cum succi
infusion. ℔. ij. iterũ solva-
fiat massa, quæ denuò cum
atur, pro iis, quæ habẽt hepar
lidiore, solve massã priorẽ in
in. psyllii, per aq. viol. ex-
exicca. dos. g. v. ad xx.
PHRITICÆ. ℞. aloë
cum succ. althea. depurat.
Terebinth. f. mass. imbi-
tinctur. tartar. Deinde
spir. vini tartarisato, vel
ill. hypochondriac. & febr

℞. Pill.

℞. Pill, aloët. Salarmoniac. septies à croco vitriol. mart. sublim. an. tragac. in bals. sulph. & tinct. tart. rub. sol. q. s. Mass. pilul. in splenicis.

℞. aloë succotr. rut. cum acet. expr. aut trit. ℥iij. gumm. ammon. in acet. squillit. solut. ℥iß. Genzoë chalyb. præpar. tartari vitriolat. an. ℥j. troch. de Eupator. scob. ebor. sal. absinth. an. ℥ß. Sp. diambr. extr. helleb. nigr. croc. an. ʒij. ol. fœnic. mac. an. ℈j. Syr. de pom. laxat. vel succ. caul. rubr. circulet. q. s. misc. pill. de succin.

℞. Aloë ℥iß. rhabar. elect. ℥iij. diacryd. ʒj. succin. alb. præp. mastich. elec. an. ℥ß. ol. fœnic. ʒß. nuc. mosch. majorem. Succini. macis. an. ℈ß. cum syr. de menth.

SEMEN PSYLLII in infuso vel mucilagine à drach. j. ad drach. iij. vel unc. ß. cum Syrup. violarum.

flor. violarum, persicorum, Acatiæ rosarum pallidarum vel etiam albarum. Sed Damascenarum succus ab unc. j. ad ij. cum sero lactis drach. ij. vel iij. In officinis prostant: Syrup. ex infusione Rosarum solutiv.

lutiv. simpl. & compos. Mell. Rosar. solutiv. Syrup. si novem est infusionum datur pueris unc. j. provectioribus unc. iij.

FORTIORA. Radix Asari, Intra 15. diem Augusti, & 8. Septembr. collecta, & infernè ex terra tracta, in substantiâ formâ grossi pulveris à drach. ß. ad drach. j. In infusione seri lactis, mulsi, aut vini, vel levi decoctione à drach. ij. ad unc. ß. Coagalum Asari v. & x. infunduntur, coquantur, & exprimuntur.

Scammonium à gr. v. ad xv. Corrigitur pinguibus & oleo amygd. dulc. Tragacanth. Bdellio, & ne flatibus vel impuritate noceat, Spicâ, Cinamomo, Galanga, Mastiche, Corticibus Myrabalan. Cydoniis & succo Limonum. sic praeparatum Diagridium appellatur, dos. à gr. iij. ad xij. Fumigatum diagridium à gr. vj. ad xx. xxij. Vitriolatum vel sulphuratum Hartmanni. à gr. xv. ad xxv. Rosatum, à gr. v. ad scrup. j. Resina Scammonii à scrup. ß. ad gr. xv. Extractum à gr. 8. ad 12. Dyacydon. purgans à drach. j. ad drach. iij. vel iiij. Conserv. rosar. purg. ad drach. iiß.

Zapa-

216

mpos. Mell. Rosar. solutiv.
si infusionum datur pue-
eribus unc. iij.
Radix Asari, Intra 15.
8. Septembr. collecta, &
acta, in substantiâ formâ
rach. ſ. ad drach. j. In in-
mulsi, aut vini, vel levi,
. ij. ad unc. ſ. Coagulum
unduntur, coquantur, &

à gr. v. ad xv. Corrigitur
amygd. dulc. Tragacanth
atibus vel impuritate noct-
nomo, Galanga, Mastiche,
balan. Cydoniis & succo Li-
ratum Diagridium appel-
ij. ad xij. Fumigatum dia-
ij. ad xij. Vitriolatum
ad xx. xxij.
Hartmanni, à gr. xv. ad
gr. v. ad scrup. j. Resina
up. ſ. ad gr. xv. Extractum
acydon. purgans à drach. j.
iij. Conserv. rosar. purg. ad
Zapa-

Zapatæ aqua vitæ solutiva, quam multo studio invenit, hæc est. ℞. *Scammon. pulverisat.* unc. j. *aq. vitæ præstantiss.* ℔. ſ. (*Alii addunt aq. Cinamomi parum. vel pulv. Cinamom. elect.* drach. j. *vel ij.*) *Infunde per horas* 12. *deinde misce ut lactescat, & Scammonium dissolvatur. sine iterum residere ut clarescat, vel per chartam bibulam cola, dos.* drach. ij. *vel* iiij. *cum saccharata aqua vel julebi* unc. j.

℞. *Cryst all. Tartar. albiss.* scrup. ij. *Diagridii rosat.* scrup. j. gr. iiij. *m. dos.* gr. xv. *cum Syrupo convenienti.* vel

℞. *Rhabarb. elect.* drachm. iij. *Sandal. Citrin.* drach. ſ. *Cortic. myrobalan. citrin.* drach. v. *Crystal. Tart.* drach. j. *aq. Plantag. Rosarum, Portulac. an.* q. ſ. *fiat infusio per noctem, fortiter expressa colaturæ* unc. iij. ſ. *adde pul. Rhabarb.* scrup. j. *Terr. sigillat. boli armeni, Magister. Ialappæ, an.* scrup. ſ. *de manna laxativ. de cichor. cum Rhabarb. an.* drach. vj. *Cinamom.* drach. j *aq. Rosarum*, drach. ſ. *elixir. propriet at. Paracelsi. gut.* v. *m. f. potus.*

Syr-

Syr. Rosarum solutivus. Violarum solut. juxta Amat. præp. ex rore proprio loco aquæ. ab unc. ij *ad* viij.

Mel. Rosarum, solutiv. — *ab* unc. ij. ſ. *ad* unc. v.
Violarum solutiv.
Syr. de Cichor. cum Rhabarb. — *ab* unc. ij. iij. iiij.
Rhabarb. solutiv.

Syr. diasereos Andernaci ad unc. ij. *Electuar. diasebest. ab* unc. ſ. *ad* unc. ij.

Diaprun. solutiv. — *ab* unc. ſ. *ad* drach. vj.
Elect. de Psyllio
Rosatum Mesues
De succo Rosarum

Confect. Solid. anisum Laxat. ad unc. ſ. *Spec. Hiera de succo Rosarum. ad* drach. vj. *Spec. Hiera* ... *Electuarii de simpl. Galen. ad* drachm. ij. *Electuarii de succo Rosarum ad* drach. j.

PILLULÆ LENIORES.

Aleophangina. Assairet communes Avicenna Ruffi, de Rhabarb. Eupatorio, Aloë lota. Rosata, Mastiche FORTIORES. *Aggregativa, Aurea, Arabica ad* drach. j. *&* scrup. iiij. *acuata vel non.*

ME-

MELANAGOGA.

n solutivus. Violarum solut.
rup. ex rore proprio loco a
d viij.
solutiv. } ab unc. ij. ſ.
iv. ad unc. v.
cum abunc. ij.
iij. iiij.
iv.
ndernaci ad unc. ij. Electr
unc. ſ. ad unc. ij.
iv. ab unc. ſ.
addrach. vj.
es
um
id. anisum Laxat. ad unc. ſ
um. ad drach. vj. Spec. Hier
d drachm. ij. Electuarii de
addrach. j.
LÆ LENIORES.
ne. Assairet communes Avi
Rhabarb. Eupatorio, Aloë
stiche FORTIORES. A
ea, Arabica ad drach. j G
a vel non. ME

MELANAGOGA MITIORA.

Myrobalana Inda ſ. Nigra, ut Citrina, Cholagoga uſurpantur.

QUERCINI POLYPODII. *Radix in ſubſtantia à* drach. ij. *ad* drach. iij. *in infuſione & decoctione cum ſero lactis vel aq. Hordei ab* unc. j. *ad* unc. v. *Iuvatur ſem. aniſi, fœniculi, Zingiberis, tertia parte. Corrigitur liquiritia.*

E. g.

℞. *Fol. ſenæ, Paſſul. an.* unc. ſ. *Capill. Veneris, Polypodii, Tart. albi an.* drach. iij. *aq. fumar. Card. bened. bugloſſ. an.* unc. ij. *infundantur per noctem, leviter coquantur. Colatura expreſſa* unc. iiij. *adde Mellis Roſac. ſolut. vel Manna,* unc. ij. *m. ſ. Syrup.*

FUMARIA. *Herba in ſubſtantia à* drach. iij. *ad* v. *Succus, ab* unc. ſ. *ad* unc. ij. *In infuſione & decoctione ſeri lactis, Hydromelitis,* unc. x. *ad* xv. *addita interdum ſenâ minuitur doſis.*

E. g.

℞. Fumariæ Mj. Seri lactis caprin. ℔.j. macerentur, deinde bulliant leviter, in colatur. unc. iij. infundantur calidè foliorum senarum sine stipitibus unc. ʃ. Rhabarb. drach. j. colatur. expreß. addatur Syr. de Cichor. cum Rhabarb. vel de fumaria compos. unc. j. misc.

℞. Ligni sassafras, Cortic. frangul. an. drach. ij. Cichor. totius, fumar. Acetos. lupuli, Agrimon. fragar. Cuscut. Epidimi scabios. recentium, an. Mß. Absinth. Rosmarin. an. p. j. Coq. in lacte recenti, ad quartæ partis consumptionem, instillatis Aceti Sambucini, vel Rosacei Cochl. ij. & iij. f. Serum quotidie bibendum.

EPITHYMUM CRETICUM in substantia à drach. ij. ad unc. ʃ. In infusione vel levi decoctione ad unc. ij. Corrigitur Passulis. Syr. Violar. acuitur sero Caprino aut pauco Helleb. nig. Tutius est Hyeme quàm æstate.

SENNA. Alexandrina, sine stipitibus in substantia forma pulveris, à drach. j. ad drach.

E. g.

...a Mj. Seri lactis caprin. ℔. j.
...inde bulliant leviter, in cola-
...nfundantur calidè foliorum
...ipitibus unc. ſ. Rhabarb.
...r. expreſſ. addatur Syr. de
...abarb. vel de fumaria com-

...ſaffras, Cortic. frangul. an.
...r. totius, fumar. Acetoſ. lu-
...fragar. Cuſcut. Epidimi ſca-
..., an. Mß. Abſinth. Roſma-
...q. in lacte recenti, ad quarti
...tionem, inſtillatis Aceti Sam-
...ucei Cochl. ij. & iij. f. Serum
...um.

...um Creticum in ſub-
...ij. ad unc. ſ. In infuſione
...ne ad unc. ij. Corrigitur
...olar. acuitur ſego Caprino
...b. nig. Tutius eſt Hyeme

...lexandrina, ſine ſtipitibus
...na pulveris, à drach. j. ad
drach.

drach. ij. in infuſione & decoctione levi ab unc. ſ. ad unc. j. Corrigitur paſſulis, flor. violarum, borraginis, decocto Prunorum. Iuvatur Zingiberis, Cinamom. Caryophyl. Aniſi, Galangæ, quarta parte.

E. g.

℞. Pulv. fol. Senarum drach. j. Zingiberis, Cinamomi an. ſcrup. ſ. Nitri gr. v. Syrup. de fol. ſenarum, q. ſ. f. pillula.

℞. Fol. Senarum unc. iij. Cremor. Tartari, unc. ij. Cinamom, unc. j. Macis, unc. ſ. ſpecierum Diagalang. unc. j. ſ. Zingib. unc. ſ. Infunde per triduum in ſpir. vini, vel communis vel Malvatici ℔. ij. Colat. ſervetur doſ. ab unc. ſ. ad drach. vj. & dicitur Spiritus Senatus.

℞. Fol. Senæ, ſine ſtipitibus drach. vj. aq. pomorum redolentium, aut fragar. q. ſ. macerentur vaſe clauſo per horas 24. addendo parum ſucci limonum, deinde bulliant, expreſſis adde ſucci pomorum redolentium recentis drach. iſ. Sacchar. candi aliquid ſi libet, vel clarificetur cum albumine ovi, & Aromatiſetur cum aq. Cinamomi, Quercetanus.

 ℞.

pulv. rhabarb. ʒj. *liquefiant, & debite injiciantur.*

℞. *Brodii alicujus pinguis, ut decocti vervecini, vel intestinorum aut prunorum dulcium, aut decocti hordei excorticat mucilaginos. pro dispositione corpor.* ℔ß. *vel* j. *olei olivarum, butyri recent. an.* ℥ij. *vel* ℥iij. *Sacchari* ℥j. *vitelli ovi unius, salis* ℈iiij *misc.*

Alii ℞. *Decocti vervecis* lb.j. *addunt olei lini recentis* ℔ß. *vel mucilaginum fœnugraeci, altheæ, an.* ℥iß. *& olei* ℥iij. *m. addita interdum Sachar. alb.* ℥j. *& salis* ʒj.

EXTERNA. *Alvum laxantia.* Oleum commune, Amygdalarum dulcium, Lini, unguentum ex asaro cum axungio porci cocto; plantis pedum & manuum illitum. Pinguedo anseris, vel butyrum cum croco, aut pulverisata salvia in testa nucis umbilico impositum.

℞. *Pinguedinis Gallinæ vel Anseris insulsæ an. q. s. Aloes* ʒj. *Diagridii* ℈j. *m. f. unguentum pro umbilico.*

℞. *Fellis taurini salis gemmæ aloes, olei communi an. f. unguent. pro Orificio Ani*

CHO-

j. liquefiant, & debite inju-

ujus pingui, ut decocti vero
norum aut prunorum dul-
hordei excorticat mucila-
ione corpor. ℔ſ. vel j. olei
recent. an. ℥ij. vel ℥iij. Sa-
vi unius, ſalis ℈iiij miſc.
ti vervecis ℔.j. addunt
bſ. vel mucilaginum ſe-
. ℥iſ. & olei ℥iij. m. ad-
. ℥iſ. & ſalis ʒj.
bar. alb. ℥j. & ſalis ʒj.
Alvum laxantia. Ole-
Amygdalarum dulcium,
n ex aſaro cum axungio
ris pedum & manuum illo
anſeris, vel butyrum com
riſatæ ſalvia in teſta nucis
um.
Gallinæ vel Anſeris in-
es ʒj. Diagridii ℈j. m. f.
bilico.
ii ſalis gemmæ aloes, olei
uent. pro Orificio Ani

CHO-

CHOLAGOGA MITIORA.

Manna calabrin. ab ℥j. ad iij. Infantibus bimulis ad drach. iij. & grandioribus ℥ſ. In brodio carnium, Prunorum aut Thamarindorum, ſoluta, vel in morſulas redacta vel in ſubſtantia manducata. Corrigitur Cinamomo, Aniſi vel Zingibere. Acuitur cum Syrup. *roſar. ſolutiv.* ℥j. *ſ.* ℥jſ. *vel diagridii aliquot granis.*

Confectio de Manna.

℞. *Mannæ puræ ſelect. recent.* ℔j. *ſolve in ſuccoribium, citri Berberum vel roſarum rub.* ℔j. *coq. ad conſiſtentiam debitam, adde Diagridii* ℥j. *ſecundum meſuem* ʒij. *miſtich.*

℞. *Mannæ Calabrin. in aq. roſarum, ſolutæ & percolatæ* ℥j. *aciditas Tartari* ʒj. *m. ſ. morſul. 4. pro j. mediocri doſi. Conſpergantur guttulis aliquot olei cinamomi.*

℞. *aq. Borragin. bis & ter deſtillat in qua Manna Electa ſolvatur quantum aſſumit, Filtra, abſtrahe in* MB. *infunde erit*

can-

candidissima ab ℥j. ad ij. sumitur horis ẽ.
ante prandium, c. g.
℞. *prunorum siccorum integrorum Num.*
XVIII. *Coq. in aqua* lbj. *ad remanentiam.*
℥ij. *quibus adde Manna ita praeparat* ℥ij. *e-*
bulliant bis vel semel, frigido adde succi au-
rant. acidorum q. s. ad gratam aciditat.
f. Potus.

Verus Mannæ mercurius fit solutivo
proprio, & mediantibus cohobiis sublima-
tur in Caput Alembici instar nivis, qui in
spiritum redactus Aurum solvit sine cor-
rosione.

MINDERERI SYRUPUS DE MAN-
NA SOLUTIVUS.

℞. *pulp. Thamarinth.* unc. ij. *Jujuba-*
rum, Sebesten, an Num. xx. *prunorum Da-*
mascen. Caricarum pinguium Num. x. *hor-*
dei integr. Mſ. *Polypod. Quercin.* ℥iiiiſ. *Sem.*
fœnicul. ℥ij. *aq. fontan.* lb. vij. *Coq. ad re-*
manentiam lb. v. *In colatura calida infun-*
de per noctem Fol. senn. electa ℥ij. *Agarici*
Trochisc. Rhabarb. optimi an. ℥iij. *Cola-*
tura leviter expressa, iterum adde Manna
cala-

calabrin. mellis rosacei solutiv. an. ℥viij. *Sac-char. albis.* ℥xvj. *f. syrup. aromatizandus cum cinamom. opt.* ʒij. *macis* scrup ij.

Conserva Rosarum cum manna, loco sacchari, parata solvit primas vias.

℞. *ol. amygd. dulc.* ℥is. *vel* ij. *Manna* ℥s. *vel* j. *Iusculi q. s f. potus.*

Cassia fistularis alexandrina recens extracta, pulpa s. flores in Bolo vel potu vel infuso. Infantibus ʒj. *vel* ij. *Adultioribus ab* ℥j. *ad* ij. *vel* iij. *In clysteribus ad* ℥iij. *Extractum Cassiæ, Quercetani ad* ʒis. *Additis corrigentibus à* ℥s. *ad* ʒj. *ut Cinamomo. mastiche, semin. coriand. præparat. pro Ventriculo. Sem. anisi fœnicul. Citri contra flatus, Rhabarb. pulv. cortic. myrabalan. pulpa, Thamarind in Lubricitate intestinorum. Pulvere Glycyrrhizæ in calculo, acuitur Opiatis vel Tabulis purgantibus ad* ʒij. *vel* ℥s.

℞. *Pulpæ Cassiæ* ℥vj. *Elect. de succo Rosac.* ʒij *f. bolus superbibendo lactis* lb. s. *vel* j.

℞. *Cassiæ recenter extract.* ℥j. *flor. sulphuris vel alius pulveris pectoralis* ℈j. *vel* ʒs. *sem. anisi aut alius corrigentis* ℈ij. *Sac-*

 char.

ebar. q. s. f. Bolus. ℞. Pulpæ Cassiæ ℥j. spe-
cier. Hieræ picræ ℈ij m. ℞. Cassiæ ʒvj pulv.
Rhabarb. ʒj. f bolus. ℞. Cassiæ ʒvj. Tere-
binth. in aq. parietar. loti ʒij. pulv. liqui-
ritiæ & sacchar. q. s. f. Bolus. ℞. pulv.
Cassiæ ʒvj. Thamarind. ʒij. Corallorum
rub. præparat. sem. anisi subtil. pulveris. Ma-
stiches. Boli oriental. Trochisc. de Carab.
an. gr. v. pulv. ostiocollæ q. s. f. Bolus.

℞. Caß. ℥j. sem. Citri ʒj. Sacchar. q. s. f.
Bolus. ℞. aq. Acetosæ q. vis. Caß. recent.
extract. ℥iß. Infunde in colat. dissolut. Ele-
ctuar. de succo rosarum vel Diapruni laxa-
tiv. ʒij. f. Potio. Sebesten pulpa ad ʒx. vel
xij. Pulpa prunorum ab ℥iß. ad ℥iij. Pulpa
Thamarind. Oxiphœnicorum ab ℥j. ad ℥ij.
in bolo vel liquore. In decocto ab ℥ij. ad ℥iiij.
Sed raro ob viscositatem, addito Maceris,
Mastiches, Cinamom. spicæ. ʒj. & ʒiß. pro-
pter frigiditatem: Acuitur sero lactis capri-
no, succo fumariæ Lupulorum, mannæ cas-
siæ. c. g.

℞. Prunorum passular. Sebesten. vel iu-
jubarum an. ℥ß. flor. violar. purpur. Borra-
gin.

[illegible]

MYROBALANI CITRINÆ [illegible]

[illegible] dulc. Butyro [illegible]
[illegible]

℞. radic. [illegible] [illegible]
[illegible] Tamarind an. drachm. [illegible]
[illegible] Rhabarb. ʒiij. spicæ ℈ß. Exprime [illegible]

gin. buglosſ. an. Mj. coq. colatur. ℥iiij. adde Rhabarb. electi ʒiſ. Spicæ ℈ſ. in infuſione per noctem expreſſa diſſolve mannæ unc. iſ. pro potu.

℞. Thamarind. inciſ. unc. ij. infunde in ſeri lactis unc. v. Colatur cum expreſſione addatur mannæ elect. unc. iſ. vel Caſſiæ unc. j m. pro potu. vel

℞. Thamarind. unc. j. coq. in ſeri lactis vel juſculi alterati lupulo aut fumariæ unc. x. ad conſumpt. unc. ij ex colat. unc. ij. v. vj. cum ſyrup. conveniente f. Potus.

MYROBALANI CITRINÆ ſ. *Flavæ pulpa in Bolo à* drach. j. *ad* drachm. vj. *vel* unc. j. *In decocto vel infuſo à* drachm. v. *ad* drachm. xx. *ſed plerunq;* unc. ſ. *cum aliis miſcetur. frigantur oleo amygdalarum dulc. Butyro & corriguntur ſero lactis Caprini:* e. g.

℞. radic. liquiritiæ unc. j. fol. plantag. flor. roſarum rub. an. p. j. Mirobalan. Citrin. unc. ſ. paſſul. Tamarind. an. drachm. vj. Coq. in Hydromelide colatura infundantur Rhabarb. ℈iiij. ſpicæ ℈ſ. Expreſſo addatur

tur Syrup. Corallorum vel Cydoniorum unc. j. musc.

℞. *Myrabalanorum omnium an.* unc. ſ. *groſsè contuſa & fricta manibus cum oleo Amygdal. dulc. infundantur per horas 24. in aq fumariæ & Betonicæ* ℔vj. *adde Epidimi, Thymi, Polypodii, fol. ſenn. rad. Glycyrrhizæ, an.* drach. vj. *ſeminis Citri* drach. ij. *Corsic. rad. Helleb. Nigr.* ℈iij. *Bulliant. ad conſumptionem medietatis, Refrigeratum coletur, cum forti expreſſione, addito ſacchari q. ſ. ad dulcedinem, cum albumine ovi depuretur & levi decoctione Syrupiſetur. Doſ.* unc. iij. iiij. 5. *vel* 6. *Quercetanus.*

RHABARBARUM. *In Subſtantia ſi ſimul adſtringendum forma boli ſeu pillularum pueris* ℈j. *&* ℈iſ. *Adultioribus à* drach. j. *ad* ſcrup. iiij. *In infuſo à* drach. ij *ad* unc. ſ. *Leni decoctione ſi nimirum magis purgandum ad* drach iij. *Extractum Rhabarb. ab* ſcrup. j. *ad* drach. j. *Corrigitur ejus* drach. j. *cum* ſcrup. ſ. *&* ſcrup. j. *Cinamomi, macis, ſcœnanti, & ſpicæ* gr. iij. iiij. Quæ tamen in gravidis febricitantibus & facile vomenti-

[illegible] eſt, ob [illegible] [illegible] Colat. Syr. Roſar. [illegible] [illegible] quantum [illegible]

℞. Rhabarb. [illegible] Coq. in aq. [illegible] unc. j [illegible] barbaro.

℞. Rhabarb. [illegible] drach. [illegible] Santalorum rubri drach. ſ. [illegible] Endiviæ unc. iij [illegible] ter ebullire. Colatur. unc. [illegible] manna vel Syrup. Roſ. ſolut. unc. j [illegible] duar. de ſucco [illegible] drachm. j [illegible] drachm. iſ.

℞. Rhabarb. [illegible] aq. vitæ [illegible] infundatur [illegible] [illegible] ſcrup. ij. doſ. ſcrup. j. pro infantibus [illegible] pregnantibus.

M 4

allorum vel Cydoniorum unc.
lanorum omnium an. unc. ʃ.
& fricta manibus cum oleo
c. infundantur per horas 24.
& Betonicæ ℔vj. adde Epi-
olypodii, fol. senn. rad. Glycyr-
h. vj. seminis Citri drach. ij.
lleb. Nigr. ℈iij. Bullíant, ad
medietatis, Refrigeratum
i expressione, addito saccha-
nem, cum albumine ovi deco-
decoctione Syrupisetur. Dos.
el 6. Quercetanus.
BARUM. In Substantia si
dum forma boli seu pillula-
℈iß. Adultioribus à drach.
n infuso à drach. ij ad unc.
si nimirum magis purgan.
Extractum Rhabarb. ab
. j. Corrigitur ejus drach.
scrup. j. Cinamomi, ma-
pica gr. iij. iiij. Quæ ta-
bricitantibus & facile vo-
menti-

mentibus omittenda est, ob siccitatem & fumiditatem. *Vel frigidis*: ut aq. Endiviæ, Cichor. Syr. Rosar. violarum vel earum conservis, Mastiche, Sandal. Citrin. Alii irrorant aq. vitæ, & postea infundunt liquori convenienti.

E. g.

℞. *Rhabarb. elect.* drach. iß. *spicæ* gr. vij. *Coq. in aq. Colatur.* unc. iij. *addatur manna*, unc. j. *Cinamom.* unc. ʃ *Colatura bibatur.*

℞. *Rhabarb. elect. crassi tusi*, drach. ij. *Sandali rubri* drach. ʃ. *macerentur per noctem in aqua Endiviæ* unc. iiij *mane leviter ebulliant. Colatur.* unc. ij. *vel* iij. *adde manna vel* Syrup. *Ros solut.* unc. j *vel electuar. de succo rosarum* drach. j. *aut* drachm. iß.

℞. *Rhabarb. elect. q vis infundatur in aq. vitæ in* M B. *per quatuor dies, novam toties affundendo, donec non amplius tingatur, liquorem destilla ad remanentiam extracti, cujus* unc. j. *addantur olei Cinamom.* scrup. ij. *dos.* scrup. j *pro infantibus & pregnantibus.*

℞. Rhabarb. vel Mecchoacan. vel jalappæ scrup. j. Sacchari in aq. Cinamom. vel Rosarum solut. q.s.f. Rotulæ pro Pueris.

AQUA ET OLEUM Compositum Rhabarbari. ℞. Rhabarb. elect. ℔. j ß. Aloes succotorin. ℔. j. Agarici albi lævis unc. vj. Turbith. elect. unc. vj. Polypodii recentis. ℔. j. Cinamom. morsu electi. Sandalorum omnium, Baccarum Iuniperi, an. unc. j. Radic. Aristolog. rotund. & long. Gentianæ recent. Costi, Asari, Zeduariæ, Enulæ, Campan. Calami aromat. Zingib. Galangæ an. unc. ß. Carduibened. unc ß. Nucis muscat. macis, Caryophyll. Cubebarum, baccarum lauri an. drach. ij. Sem. acetos. portulac. Ben. albi & rubri, Doronici an. drach. j. Ligni Aloes, Rasur. Eboris, Mastiches, Spicæ Indicæ, Myrrhæ rubr. an. drach. j Camphoræ drachm. ij. Incisis & contusis adde Succi borragin. Melissæ, Pomorum aurantiorum, an. q.s. ad humectandum. Macerentur ad aliquot dies, quotidie agitando, deinde destillentur. Aqua seorsim colligatur pro digestivo, per triduum mane & ve-

spere

[illegible]

TEREBINTHINA Cypria [illegible]

[illegible] dra[chm]. [illegible]

L. I

℞. Terebinth. Cypriæ [illegible] aq. [illegible]

[illegible] q.s.f. [illegible]

℞. Terebinth. Venet. unc. j. [illegible]

[illegible] ℞. Terebinth. Cypr. [illegible]

[illegible] drach. vj. [illegible]

[illegible] succini, [illegible] scrup. [illegible]

[illegible] drach. i ß. [illegible]

[illegible] drach. ß. [illegible]

[illegible] Fernel. [illegible]

ALOE EPATICA & Succotrina [illegible] drach. ß. ad drach. [illegible]

M 5

vel

speri. unc. ſ. *Oleum quoq; collige ſeorſim doſ.* drach. ſ. *vel* drach. j, *in vino malvatico vel brodio, vel ſero Caprino.*

TEREBINTHINA *Cypria in pulv. coct. ad* ʒj. *in bolo vel potu cum vitello ovi & brodio pingui ſoluta ab* unc. ſ. *ad* drachm. vj. *acuitur pulv. Rhabarb. Glycyrrhizæ.*

E. g.

℞. *Terebinth. Cypriæ cum aq. Abſinth. & Rutæ lotæ. & cum vitello ovi ſolutæ,* unc. ſ. *terr. ſigill. Chalybis præparat. an.* drach. j. *ol. Amygdal. dulc.* drach. ij. *balſ. Ind.* ʒj. *juſcul. pinguis calid. q. ſ. f. potus.*

℞. *Terebinth. Venet.* unc. j. *Butyri recent. non ſaliti, mellis puriſſimi an.* unc. ij. *m. doſ.* ʒij. ℞. *Terebinth. Cypr. cum Aceto ſquillitic. lot.* drach vj. *Ammoniaci in Oxymelit. ſquillitic. ſolut.* ſcrup. v. *pulveris ſuccini, oculor. Cancro præparat. Boracis an.* drach. iſ. *Seminis geniſtæ* drach. ij. *Sperma Cœti,* drach. ſ. *Tartari vitriolati* drach. j. *Syrupi de Althea Fernel f. maſſ. pillular.*

ALOE EPATICA *& Socotorina. in pillulis potiſſimum à* drach. ſ. *ad* drach. ij. *vel*

veliij. Corrigitur Mastiches, Tragacanth.
Bdellii scrup. j. sed rarò, & quidem paulò,
ante cœnam sumitur in calidis & siccis na-
turis. Extractum scrup. j. ad drachm. s.
Acuitur Terebinthin. vel alio purgante,
& aliis aromaticis acrioribus.

E. g.

Pillulis Aloëticis his ego utor, quæ idem
præstant, quod Francofurtenses Angelicæ.
℞. Aloës soccotorin. ℔.j. solve in aq. vio-
larũ, percoletur, exiccetur, deinde cum succi
violarũ aliquot infusion. ℔. ij. iterũ solva-
rur, exiccetur, & fiat massa, quæ denuò cum
spir. vini extrahatur, pro iis, quæ habẽt hepar
frigidius. In calidiore, solve maßã priorẽ in
Mucilagine semin. psyllii, per aq. viol. ex-
tract. & iterum exicca. dos. g. v. ad xx.

PILULÆ NEPHRITICÆ. ℞. aloë
soccotor. ℔j. solv. cum succ. althee. depurat.
exicc. misc. cum Terebinth. f. mass. imbi-
benda cum rubra tinctur. tartar. Deinde
extrahenda cum spir. vini tartarisato, vel
spir. therebinth. pill. hypochondriac. & febri-
fug.

℞. Pill.

...ur Mastiches, Tragacanth.
...sed rarò, & quidem paulo
...itur in calidis & siccis na-
...n scrup. j. ad drachm. ſ.
...thin. vel alio purgante
...is acrioribus.

E. g.

...icis hic ego utor, quæ idem
...rancofurtenses Angelicæ.
...torin. ℔. j. solve in aq. vit-
...eciccetur, deinde cum succi
...fusion. ℔. ij. iterũ solva-
...fiat massa, quæ denuò cum
...tur, pro iis, quæ habẽt hepar
...diore, solve massã priorẽ in
...psyllii, per aq. viol. ex-
...exicca, dos. g. v. ad xx.
...PHRITICÆ. ℞. aloë
...cum succ. althee. depurat.
...Terebinth. f. mass. imbi-
...tinctur. tartar. Deinde
...spir. vini tartarisato. vel
...ll. hypochondriac. & febri-

℞. Pill.

℞. Pill, aloët. Salarmoniac. septies à croco vitriol. nart. sublim. an. tragac. in balſ. sulph. & tinct. tart. rub. sol. q. ſ. Maß. pilul. in spleneticis.

℞. aloë succotr. rut. cum acet. expr. aut trit. ℥iij. gumm. ammon. in acet. squillit. solut. ℥iß. Genzoë chalyb. præpar. tartari vitriolat. an. ℥j. troch. de Eupator. scob. ebor. sal. absinth. an. ℥ß. Sp. diambr. extr. helleb. nigr. croc. an. ʒij. ol. fœnic. mac. an. ℈j. Syr. de pom. laxat. vel succ. caul. rubr. circulet. q. ſ. misc. pill. de succin.

℞. Aloë ℥iß. rhabar. elect. ʒiij. diacryd. ʒj. succin. alb. præp. mastich. elec. an. ℥ß. ol. fœnic. ʒß. nuc. mosch. majorem. Succini. macis. an. ℈ß. cum syr. de menth.

SEMEN PSYLLII *in infuso vel mucilagine à* drach. j. *ad* drach. iij. *vel* unc. ſ. *cum Syrup. violarum.*

flor. violarum, persicorum, Acatiæ rosarum pallidarum vel etiam albarum. Sed Damascenarum succus ab unc. j. *ad* ij. *cum sero lactis* drach. ij. *vel* iij. *In officinis prostant : Syrup. ex infusione Rosarum solutiv.*

lutiv. simpl. & compos. Mell. Rosar. solutiv. Syrup. si novem est infusionum datur pueris unc. j. provectioribus unc. iij.

FORTIORA. Radix Asari, Intra 15. diem Augusti, & 8. Septembr. collecta, & infernè ex terra tracta, in substantiâ formâ grossi pulveris à drach. ſ. ad drach. j. In infusione seri lactis, mulsi, aut vini, vel levi decoctione à drach. ij. ad unc. ſ. Coagalum Asari v. & x. infunduntur, coquantur, & exprimuntur.

Scammonium à gr. v. ad xv. Corrigitur pinguibus & oleo amygd. dulc. Tragacanth. Bdellio, & ne flatibus vel impuritate noceat, Spicâ, Cinamomo, Galanga, Mastiche, Corticibus Myrabalan, Cydoniis & succo Limonum, sic preparatum Diagridium appellatur, dos à gr. iij. ad xij. Fumigatum diagridium à gr vj. ad xx. xxij. Vitriolatum vel sulphuratum Hartmanni, à gr. xv. ad xxv. Rosatum, à gr. v. ad scrup. j. Resina Scammonii à scrup. ſ. ad gr. xv. Extractum à gr. 8. ad 12. Dyacydon. purgans à drach. j. ad drach. iij. vel iiij. Conserv. rosar. purg. ad drach. iiſ.

Zapa-

compos. Mell. Rosar. solutiv.
… est infusionum datur pue-
…floribus unc. iij.
… Radix Asari, Intra 15.
… 8. Septembr. collecta, &
…tracta, in substantiáq; formá
… drach. ſ. ad drach. j. In in-
…s, mulsi, aut vini, vel levi
…ch. ij. ad unc. ſ. Coagulum
…fundantur, coquantur, &

…à gr. v. ad xv. Corrigitur
…o amygd. dulc. Tragacanth.
…ribus vel impuritate noce-
…omo. Galanga, Masticke,
…balan. Cydoniis & succo Li-
…ratum Diagridium appel-
…ij. ad xij. Fumigatum dia-
…ad xx. xxij. Vitriolatum
Hartmanni, à gr. xv. ad
gr. v. ad scrup. j. Resina
…p. ſ. ad gr. xv. Extractum
…acydon. purgans à drach. j.
…ij. Conserv. rosar. purg. ad
Zapa-

Zapatæ aqua vitæ solutiva, quam multo studio invenit, hæc est. ℞. *Scammon. pulverisat.* unc. j. *aq. vitæ præstantiss.* ℔. ſ. (*Alii addunt aq. Cinamomi parum, vel pulv. Cinamom. elect.* drach. j. *vel* ij.) *Infunde per horas* 12. *deinde misce ut lactescat, & Scammonium dissolvatur, sine iterum residere ut clarescat, vel per chartam bibulam cola, dos.* drach. ij. *vel* iiij. *cum saccharata aqua vel julebi* unc. j.

℞. *Cryſtall. Tartar. albiss.* scrup. ij. *Diagridii rosat.* scrup. j. gr. iiij. *m. dos.* gr. xv. *cum Syrupo convenienti.* vel

℞. *Rhabarb. elect.* drachm. iij. *Sandal. Citrin.* drach. ſ. *Cortic. myrobalan. citrin.* drach. v. *Cryſtal. Tart.* drach. j. *aq. Plantag. Rosarum, Portulac. an.* q. ſ. *fiat infusio per noctem, fortiter expressa colaturæ* unc. iij. ſ. *adde pul. Rhabarb.* scrup. j. *Terr. sigillat. boli armeni, Magister. Ialappæ. an.* scrup. ſ. *de manna laxativ. de cichor. cum Rhabarb. an.* drach. vj. *Cinamom.* drach. j *aq. Rosarum,* drach. ſ. *elixir. proprietat. Paracelſ. gut.* v. *m. f. potus.*

 Syr…

Syr. Rosarum solutivus. Violarum solut. juxta Amat, præp. ex rore proprio loco aquæ ab unc. ij ad viij.

Mel. Rosarum, solutiv.) ab unc. ij. ſ.
Violarum solutiv. } ad unc. v.
Syr. de Cichor. cum } ab unc. ij.
Rhabarb.) iij. iiij.
Rhabarb. solutiv.

Syr. diasereos Andernaci ad unc. ij. *Electuar. diasebest.* ab unc. ſ. ad unc. ij.

Diaprun. solutiv.) ab unc. ſ.
Elect. de Psyllio } ad drach. vj.
Rosatum Mesues)
De succo Rosarum

Confect. Solid. anisum Laxat. ad unc. ſ. *Spec. Hiera de succo Rosarum.* ad drach. vj. *Electuarii de simpl. Galen.* ad drachm. ij. *Electuarii de succo Rosarum* ad drach. j.

PILLULÆ LENIORES.

Aleophangina. Assairet. communes Avicenna Ruffi, de Rhabarb. Eupatorio, Aloë lota. Rosata, Mastiche FORTIORES. *Aggregativa, Aurea, Arabica* ad drach. j. & *scrup.* iiij. *acuata vel non.*

ME-

MELANAGOGA MITIORA.

Myrobalana Inda s. Nigra, ut Citrina, Cholagoga usurpantur.

QUERCINI POLYPODII. *Radix in substantia à* drach. ij. *ad* drach. iij. *in infusione & decoctione cum sero lactis vel aq. Hordei ab* unc. j. *ad* unc. v. *Iuvatur sem. anisi, fœniculi, Zingiberis, tertia parte. Corrigitur liquiritia.*

E. g.

℞. *Fol. senæ, Passul. an.* unc. ſ. *Capill. Veneris, Polypodii, Tart. albi an.* drach. iij. *aq. fumar. Card. bened. bugloss. an.* unc. ij. *infundantur per noctem, leviter coquantur. Colatura expressa* unc. iiij. *adde Mellis Rosac. solut. vel Mannæ,* unc. ij. *m. f. Syrup.*

FUMARIA. *Herba in substantia à* drach. iij. *ad* v. *Succus, ab* unc. ſ. *ad* unc. ij. *In infusione & decoctione seri lactis, Hydromelitis,* unc. x. *ad* xv. *addita interdum senâ minuitur dosis.*

E. g.

℞. *Fumaria* Mj. *Seri lactis caprin.* ℔.j. *macerentur, deinde bulliant leviter, in cola-tur.* unc iij. *infundantur calidè foliorum senarum sine stipitibus* unc. ſ. *Rhabarb.* drach. j. *colatur. expreſs. addatur Syr. de Cichor. cum Rhabarb. vel de fumaria com-poſ.* unc. j. *miſc.*

℞. *Ligni ſaſſafras, Cortic. frangul. an.* drach. ij. *Cichor. totius, fumar. Acetoſ. lu-puli, Agrimon. fragar. Cuſcut. Epidimi ſca-bioſ. recentium, an.* Mß. *Abſinth. Roſma-rin. an.* p. j. *Coq. in lacte recenti, ad quartæ partis conſumptionem, inſtillatis Aceti Sam-bucini, vel Roſacei Cochl.* ij. *&* iij. *f. Serum quotidie bibendum.*

EPITHYMUM CRETICUM *in ſub-ſtantia à* drach. ij. *ad* unc. ſ. *In infuſione vel levi decoctione ad* unc. ij. *Corrigitur Paſſulis. Syr. Violar. acuitur ſevo Caprino aut pauco Helleb. nig. Tutius eſt Hyeme quàm æſtate.*

SENNA. *Alexandrina, ſine ſtipitibus in ſubſtantia forma pulveris, à* drach. j. *ad* drach.

E. g.

...a Mj. Seri lactis caprin. ℔.j.
...inde bulliant leviter, in cola-
...fundantur calidè foliorum
...ipitibus unc. ſ. Rhabarb.
...r. expreſſ. addatur Syr. de
...abarb. vel de fumaria com-

...ſaſſas, Cortic. frangul. an.
...r. totius, fumar. Acetoſ. lu-
...fragar. Cuſcut. Epidimi ſca-
..., an. Mſſ. Abſinth. Roſma-
...q. in lacte recenti, ad quarti
...ionem, inſtillatis Aceti Sam-
...cei Cochl. ij. & iij. f. Serum
...um.

...UM CRETICUM in ſub-
...ij. ad unc. ſ. In infuſione
...ne ad unc. ij. Corrigitur
...olar. acuitur ſego Caprino
..., nig. Tutius eſt Hyeme

...lexandrina, ſine ſtipitibus
...a pulveris, à drach. j. ad
drach.

drach. ij. in infuſione & decoctione levi ab unc. ſ. ad unc. j. Corrigitur paſſulis, flor. violarum, borraginis, decocto Prunorum. Iuvatur Zingiberis, Cinamom. Caryophyl. Aniſo, Galangæ, quarta parte.

E. g.

℞. Pulv. fol. Senarum drach. j. Zingiberis, Cinamomi an. ſcrup. ſ. Nitri gr. v. Syrup. de fol. ſenarum, q. ſ. f. pillula.

℞. Fol. Senarum unc. iij. Cremor. Tartari, unc. ij. Cinamom. unc. j. Macis, unc. ſ. Specierum Diagalang. unc. j. ſ. Zingib. unc. ſ. Infunde per triduum in ſpir. vini, vel communis vel Malvatici ℔. ij. Colat. ſervetur doſ. ab unc. ſ. ad drach. vj. & dicitur Spiritus Senatus.

℞. Fol. Senæ, ſine ſtipitibus drach. vj. aq. pomorum redolentium, aut fragar. q. ſ. macerentur vaſe clauſo per horas 24. addendo parum ſucci limonum, deinde bulliant, expreſſis adde ſucci pomorum redolentium recentis drach. iſ. Sacchar. candi aliquid ſi libet, vel clarificetur cum albumine ovi, & Aromatiſetur cum aq. Cinamomi, Quercetanus.

℞. fol. Senæ ℥v. vj. aquæ convenienti in-
funde per horas 24. expreß. add. Cinam. q. s.
crystal. tartar. ℈j. succ. pom. rec. ℥iß.
sacchari cand. ℥ß. alb. ov. j. Mis. coq. ad
indurat. album. coletur per manic.

Vel.

℞. Fol. Sen. rhabarb. an. ℥iß. sal tart.
Spir. cinam. an. ʒß. infund. in brod. gallin.
vel aq. frag. q. s. in colat. solv. Manna ca-
lab. vel sacch. finiß. ℥j. datur. Syr. de fol. sen.
℞. fol. sen. s. st. ℥x. incis. infund. in aq.
anis. vel fœnicul. q. s. per h. 24. cum rhabarb.
el. ʒiij. agar. troch. jalap. an. ʒvj. infusi ʒvj.
coq. lenit. expreß add. cinam. caryophyl. an.
℈iiij. sacchar. cana syr. ros. soli an. ℔j. f. l.
à syrup.

FORTIORA.

LAPIS LAZULI, seu Cyanius, forma pulveris seu pillularum à *drach.* s. ad *drach.* i. s. minutissime tritus aqua abluitur toties, donec non amplius tingatur vel sapiat, & cordial. ut Cortic. Citri, Buglossa, osse de cord. Cervi corrigitur.

LAPIS ARMENUS, forma pulveris, & pil-

...ne ℥v. vj. aquæ convenienti in-
...us 24. expreſs. add. Cinam. q. ſ.
... ℈j. ſucc. pom. rec. ℥iſs.
... ʒß. alb. ov. j. Miſ. coq. ad
...m. coletur per manic.

Vel.

...n. rhabarb. an. ʒiß. ſal tart.
...n. ʒß. infund. in brod. gallin.
... ſ. in colat. ſolv. Mannæ ca-
... finiſs. ℥j. datur. Syr. de fol. ſen.
... ſ. ſt. ℥x. inciſ. infund. in aq.
...cul. q. ſ. per h. 24. cum rhabar.
...troch. jalap. an. ʒvj. infuſi ʒ...
...preſs. add. cinam. caryophyl. an.
... cana ſyr. roſ. ſoli an. ℔j. ſ.

...ORTIORA.

...AZULI, ſeu Cyanius, fo-
...cu pillularum à drach. ſ. a...
...nutiſſime tritus aqua ablu...
...nec non amplius tingatur ...
...ial. ut Cortic. Citri, Bugloſſ...
...ervi corrigitur.
...RMENUS, forma pulveris
& pi...

& pillularum, aq. Cardialibus, Roſarum, Bortagin. Bugloſſ. Cichor. lotus, à *drach.* ſ. ad *ſcrup.* iij. E. gr.

℞. *Lapidis præparat.* ſcrup. ij. *vel* drach. j. *Cinamomi Zingiber. Camphor. an.* gr. vj. *Syrup. de fol. Sen. q. ſ. f. pillul.*

Hellebori nigri radicum Fibræ in aq. Aniſi, vino Cydoniorum, Malvatico, aceto Roſaceo, Phlegmat. Vitrioli macerantur, & tenui medulla abjecta cortex ſiccatur, cujus ſubſtantia à gr. xv. & *ſcrup.* j. ad *ſcrup.* ij. vel in Robuſtioribus ad *drach.* j. in Hydromelite, aq. Hordei aut jure pingui infuſæ, ſed non ſubtiliter pulveriſatæ à *drach.* j. ad unc. ſ. Corrigitur earum *drach.* j. Maſtiches, Aniſi, Cinamomi vel fœniculi *ſcrup.* ſ. eorumq; oleis. E. g.

℞. *Succi flor. borrag pomorum redolentium an.* ℔. j. *Citri granat. dulc. Aurant. dulc. an.* unc. iij. *Succi Rub. Iudæi* unc. ij. *ceraſor. nigror.* ℔. ſ. *Syr. de cortic. Citri* unc. iiij. *m. & fervidis adde pulv. flor. Tunicæ, Nymph. an.* p. ſ. *Sem. Citri Baſiliconis. Cinamomi, Croci an.* drach. i. ſ. *Helleb. nigr.*

 præ-

praparat. unc. iiij. Infunde per triduum, co-
laturam expressam & depuratam coq. cum
pauco saccharo f. syrupus, vel lenta evapo-
ratione Extractum.

Vel.

℞. Rad. filicis, Vincetoxici an. unc. ſ.
Rhabarb. mœchoac. an. drach. ij. Hellebor.
nigr praparat. drach. iij. Cortic. interior.
rad. sambuc. unc. ſ. Cortic. thamarisc. radi-
cum Cappar. Citri, myrobalan. citrin. Indo-
rum an. drach. j. flor. anthos. acori bugloss.
Valerian. prunorum sylvestrium. Violarum.
Hypericonis Chamomill. an. p. j. Herb. Ve-
ronic. Scolopendr. Capill. Ven. Nasturt. a-
quat. Cochlear. an. MS. Sem. fœnicul. Co-
riandr. praparati, an. drach. j. ſ. Caryoph.
Calami aromat. Cinamom. an. drach. j fol.
Senæ elect. unc. j. chalyb. praparat. Cre-
moris Tartari, passul. min. an. unc. ſ. Vini
opt. lb. 4. Infund. dosis quotidie bis unc. iiij.
v. vj.

Extractum Lapid. Lazuli à scrup. ſ. ad
scrup. j.

Extract. fol. Senæ cum gutta olei Ci-
nam. à scrup. j. ad drach. j.

Ex-

[illegible] Melanagog. [illegible] ad
[illegible]

[illegible] Helleb. [illegible]
[illegible] à scrup. [illegible] ad drach. [illegible]

Specierum [illegible] unc. ſ. ad unc. j.

Pulvis Diasenæ [illegible] drach. j.

Pulvis Senæ [illegible] ad scrup. iiij. In [illegible] ad unc. ſ.

Syrupus de Epithymo [illegible] v.

De Sena.

[illegible] Regis Sabor. }
Electuar. Diasenæ } [illegible]
Confectio Hamech. }

[illegible] Clysteribus [illegible] do indantur [illegible] & vij.

Pillulæ [illegible] Pil. de 5. generibus My-
robalanorum, [illegible], Indæ
Fortiores de Lapid. Armeno, Lapid. La-
zuli Minores. [illegible] Omnes à
℈j. ad ℈iiij.

PHLEGMAGOGA
MITIORA.

MYROBALAN. Chebulæ, Emblic-

æ,

Extract. Melanagog. Quercetan. ad *scrup.* j. ſ.

Extract. Helleb. nigr. cum oleo Cinamomi vel Aniſi à *ſcrup.* ſ. ad *drach.* ſ.

Spiritus Senatus à *unc.* ſ. ad *unc.* j.

Pulvis Diaſenæ ad *drach.* j.

Pulvis Senæ præparatus Montagnanæ ad *ſcrup.* iiij. In juſculo coctus ad *unc.* ſ.

Syrupus de Epidimo ad *unc.* v.

De Sena.

Pomis Regis Sabor.	ad ℥ij.
Electuar. Diaſenæ	ad ʒvj.
Confectio Hamech.	& vij.

Hiera Logadii Clyſteribus tantummodo inditur ʒvj. & vij.

Pillulæ leniores Pill. de 5. generibus Myrobalanorum, Fumaria, Indæ.

Fortiores de Lapid. Armeni, Lazuli. Lucis Minores. De colocynthite. Omnes ab ℈j. ad ℈iiij.

PHLEGMAGOGA

MITIORA.

MYROBALAN. Chebulæ, Embli-

cæ, Belliricæ, oleo Amygd. dulc. frictæ in
substant. ab ʒij. ad ℥ß. In infusione lactis
seri vel decoctione in jusculo Gallinæ s. o-
xymelit. ad ʒ.xx. Sed usutatius ℥ß. cum aliis
purgantibus miscetur.

AGARICUS fœmineus in substant. &
quidem trochiscatus à ℈j. ad ʒij. In infuso
seu decocto à ʒij ad ʒiiij. Corrigitur tertia
parte Caryophyllorum Nucis muscat. Ga-
lang. Acuitur sale gemmæ, Zingibere &
cremore Tartari, etiam tertia parte. Phle-
gmagogum è Capite.

℞. *Agaric. Trochiscat. ʒjß. flor. Cassiæ
ʒj stœchad. ℈j. seri lactis ℥iij. f. potus post
infus. & colatur.*

MÆCHOACANNA alba in substan-
tia forma pulveris, Infantibus ℈j. Adultio-
ribus à ʒj. ad ʒij. In vino infusa ab ʒij. ad
iiij. Corrigitur tertia parte Cinamom. sem.
anisi, fœniculi, mastiches.

Ut: ℞. *Mechoac. Ialapp. turpeth. an.
ʒiiß. Sp. diatragac. frig. ʒj. diacryd. cum ol.
fœnic. præp. crystal. tart. an. ℈iiij. ol. cina-
mom. anis. an. g. 4. sacch. albiß. in aq. fœnic.
solut. ℥v. f. s. a. mors. dos. ad ℥ß.* CHAR-

CARTHAMI SEMINIS [illegible]
[illegible]
[illegible] Corrigitur [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

℞. rad. [illegible]
[illegible]

FORTIORA.

TURPETUM [illegible] forma pul-
veris à ℈ij. [illegible] in infuso à ʒj.
ad iiij. Corrigitur [illegible], Mastiche,
Pipere, Zingibere [illegible] oleo Amygda-
lar. dulcium, sero lactis, [illegible]
syrup. violarum, & cordialibus.

[illegible]

℞. Turpith. ʒj. [illegible] sac-
[illegible]

oleo Amygd. dulc. frictæ in
j. ad ℥ß. In infusione lactis
ione in jusculo Gallinæ s. o-
x. Sed usutatius ℥ß. cum aliis
iscetur.

u s fœmineus in substant. &
scatus à ℈j. ad ʒij. In infuso
ij. ad ʒiiij. Corrigitur tertia
yllorum Nucis muscat. Ga-
sale gemmæ, Zingibere &
ri, etiam tertia parte. Phle-

Capite.

. Trochiscat. ʒjß. flor. Cassi
. seri lactis ℥iiij. f. potus post
ur.

A C A NNA alba in substan-
eris. Infantibus ℈j. Adultio-
ʒij. In vino infusa ab ʒij. ad
ertia parte Cinamom. sem.
mastiches.

choac. Ialapp. turpeth. an.
ac. frig. ʒj. diacryd. cum ol.
tal. tart. an. ℈iiij. ol. cins-
. sacch. albiß. in aq. fœnic.
rs. dos. ad ℥ß. CHAR-

CARTHAMI SEMINIS Medulla, in substantia ab ʒj. ad ʒiij s. In jusculo pulli decocta à ʒiij. ad ʒv. Corrigitur masti-ches. Cinamom. galang. Anisi tertia parte. Juvatur Cardamomi, Zingiberi, sale Gemmæ.

E. g.

℞. rad. mechoacan. alb. Turpeti optimi an. ℥j. sem. anisi fœnicul. Cinamom. an. ʒj. Coquantur colat. ℥vj. adde medull. seminis carthami ℥ij. amygd. dulc. excorticat. ℥ß. aq. cinamomi ʒv. f. emulsio.

℞. Sem. Carthami conquassat. ʒiij. radic. Ireos ʒj. Cinamom. ℈j. Infunde in serô lactis vel vini ℥iiij. colatur. f. Potus.

FORTIORA.

TURPITH. in Substantia forma pulveris à ℈ij. ad ℈iiij. vel ʒiß. in infuso à ʒij. ad iiij. Corrigitur cinamomo, Mastiche, Pipere, Zingibere, fœniculo, oleo Amygdalar. dulcium, sero lactis, passulis, saccharo, syrup. violarum, & cordialibus.

E. g.

℞. Turpith. ʒj. corrigentium ℈j. sacchari duplum m. f. pulvis sumendus in jusculo.

℞. Turpith. ʒij. vel ʒiij. cum corrigentibus coque in liquoris idon. s. q. Colatur. exhibeatur per se vel in ea solvatur syrup. violaceus, vel alius conveniens.

SAGAPENUM. Serapinum in pillulis à ʒß. ad ʒj. corrigitur, Mastiches, cinamom. Zingiber. spicæ tertia parte.

E. g.

℞. Sagapen. ʒj. mastiches, cinamom. zingib. an. gr. iij. f. pill. cum syrupo aliquo.

PEUCERUS. ℞. Succi Holen. ℥xvj. infundit spica, mastiches, an. ʒiiij. coquit ad consumpt. dimidii in colatur. nutrit Sagapenum, ex cujus ʒj. & ammoniac. ʒß. format. pillulas.

Vel ℞. Serapini ℈ij. ammoniaci ʒß. guttagemui gr. vij. vel viij. Succi Enulæ vel Ivæ, q. s. f. Pillulæ.

℞. Sagapen. pelluc. ℥j. troch. alh. de agar. diagr. an. ℥j. M. in mort. cal.

FREITAG. ℞. Sagapen in vino malvatic. solut. ʒiij. Galbani ℈ij. Myrrhæ ℈iß. piper. ℈j. styrac. calamit. Euphorb. an. ʒß. castor. ℈j. extract. panchymag. croll. Trochiscor.

cuiscor. Allhand. Diagrid. opii Thebaici pu-rum torrefacti an. ℈iij. & gr.v. *ol. nucis mu-scat. expreß.* ʒß. *spirit. Nitr. gutt.* vij. *ol. cort. citri destill. gutt.* v. *form. pill.* à ʒß. *ad* ℈iij. *superbibendo ol. amygd. dulc.* ℥ij. *vel* iij.

SARCOCOLLA. à ʒj. ad ij. in pillulis corrigitur ut Sagapenum.

E. g.

℞. *Sarcocoll.* ʒß. *aloës, ammoniac. an.* ℈ß. *ol. amygd. dulc. vel ol. nuc. vel ol. de Kerva q. s. f. pill.*

OPOPANACUM à à ʒß. ad ʒj. & ij. Corrigitur tertia parte Mastiches, Zingibe-ris, Cinamomo, Enula, Campan. Spica, & datur in pillulis. e. g.

℞. *Opopanaci* ʒj. *diagrid.* gr. iiij. *Syr. de Cinamom. q. s. f. pillulæ.*

GALBANUM. à ℈j. ad ℈iij. cum ol. Amygd. dulc. croco, oxymelite acorato. squillitico.

E. g.

℞. *galban.* ℈ij. *sagapen. asafœtid. an.* ℈j. *ol. succin.* gr. iv. M. F, *pill.*

AMMONIACUM. à ℈j. ad ℈iiij. Sol-vitur in aceto & percolatur, datur in pillulis.

E. g.

℞. Ammoniac. in oxymelit. squillitic. solut. ʒj. *Sagapen.* ℈iiß. *pulv. myrrh.* ʒiij. *Nitri praparat.* ʒß. *Tartar. vitriolat.* ℈j. *Fæcul. Aronis, Bryoniæ an.* ʒj. *Extract. Gentian. centaur. minor. absinth. an.* ℈ij. *Tinctur. chalyb.* ℈j. *cum Syr. de absinth. f. pill.*

Euphorbium. à gr. iij. ad x. In pillulis, corrigitur cordialibus & stomachicis, croco Acetositat. citri, Aceto Rosaceo, succo Limonis depurato, phlegmate vitrioli cum proprio spiritu impraegnato, Mastiche oleo Amygdalor. in quo Fernelius per diem macerat, & deinde pomo Citro Inditum mocerat, & deinde pomo Citro Inditum coquit. Alii simul pastæ farinaceæ involvunt, cum pane re diagridii sub Cineribus coquunt, siccant, & fiat pulvis.

E. g.

℞. Euphorb. praparati gr. vj. *sem. lactuc. portulac. Endiviæ flor. Rosar. an.* gr. iij. *succi Limon. q. s. f. pillula.* vel.

℞. Euphorb. praparat. gr. iij. *Cassia* ʒiij. *sacchari q. s. f. Bolus.*

Alii

Alii cum aqua vel succo Endiviæ solvunt pro potu:

CASTOREUM, à gr. v. ad XII. in Extract. & pillulis, è Melicrate cum Pipere, pulegio Calamintha. E. g.

℞. *pill. aggegrat. cochiar. an.* ʒ ß. *castor.* gr. viij. *mell. ros. q. s. f. pill.*

HERMODACTYLUS, in substantia, forma pulveris, Electuarii, pillularum à ℈ij ad ʒj. In infuso à ʒij. ad iij. Corrigitur Zingiber, Mentha, cinamom. cimino, juvatur & dirigitur attriticis.

E. g.

℞. *Hermodact. à cortic. superior, mundat.* ℥ ß. *semin. Ebul. recent.* ʒiij. *diagridii* ʒij. *rad. costi, sem. Cimini, zingib. caryophyl. galang. an.* ʒ ß. *f. Electuar. Caryocostinum cum sequenti Syrupo.*

℞. *Mirobalan. chebul. olei amygd. dulc. confrictorum* ℥ ß. *sem. carthami excorticat.* ℥ß. *anisi* ʒ ß. *Coq. cum vino & aq. Beton. in melle rosato, q. s. f. syrupus.*

℞. *Hermodact. Turpeth. diagrid. rasur. Cranii microcos. vel ossium ejusdẽ an.* ʒj. *m. f. pulv.*

pulv. Arthrit. Paracels. dos. ʒß vel ℈ij.

COLOCYNTIS. in substantia rarò datur, sed infunditur pro robustis à gr. v. ad ℈j. In Trochisc. Alhand. à gr. vij. ad xv. In clysteribus ad ʒß. petiis illigat. alias fibris Intestinorum adhæret, In Extracto ℈ß. cum Syr Rosat. Corrigitur cumino, Mastiche, Tragacant. Bdellio, oleo Amygdal. dulc. E. g.

FREITAG. ℞. *pulpæ colocynthid. Turpeth. gummos. an. ʒis. fol. senæ Alexandrin. mundat. ʒiis. Epidimi, Fumariæ, Scabiosæ, an. p. is. cinamomi inter. zingiber. an. ʒis. caryophyl. ʒj. mastiches* scrup. ij. *aquæ fumar. part. ij. Cinamom. part. j. macera per hor. 24. in* MB. *coletur sine forti expressione. Speciebus novas affunde aquas, donec omnem tincturam extraxerit. Tincturis per chartam transcolatis, adde* Sacchar. *albiss. partes duas, Syrup. rosar. solut. aliquot ℥ coquendo & separando liquorem fiat Syrup. ab ℥j. ad ℥ij.* Vel.

℞. *Granorum Colocynth. tusorum ℥iiij. aq. vitæ rectific. ℔j. maceretur per triduum.*

[illegible]

Agarici cum [illegible]
[illegible] Cinnamomi.
Extract. [illegible] Extr. pil. [illegible]
℈j. ad ij.
Extract. Diaquahani, Cnicophar[illegible]
à ʒß. ad scrup. iij.
Extractum Mechoacan. ad ℈j.
Extr. Turbith, cum [illegible]
[illegible] à ℈ß. ad ʒß.
Spiritus vitæ aureus Rulandi à ʒj. ad ʒij.
[illegible] Electuarium Ind. majus ad ʒvj.
E con-

um, colatura expressa adde pulv. aloës ℥ij. *scammon.* ℥j. *semper agitando & evaporando, donec fiat massa, dos. à* gr. x. *ad* xv.

℞. *Rad. glycyrrh. ros. cinamom. acut. sem. anis. contusi. agaric. troch. turbith. ol. an.* ℥ſ. *mechoac.* ℥j. *herb. pulmonar. phyllitid. an.* ℥ij. *tussilag. marrub. an.* ʒiſ. *fl. Epatic. alb. hyssop. salv. an.* ʒj. *croc. or. macis. an.* ʒſ. *fic. ping. jujub. sebest. dactyl. an. Num.* viij. *passul. min. vino elot.* ℥ij. *macer. in Hydromel. opt. antiq. aq. hord. an.* ℔iij. *per* 24. *hor. bull. add. sacch. cand. alb.* ℥iiij. *per manic. Hippocr. f. l. a. claret.*

Extract. Agarici cum gutt. ol. macis, fœniculi, Cinamomi.

Extract. Opopanac. Extr. pill. Cochl. à ℈j. ad ij.

Extract. Diacarthami, Cnicopharmac. à ʒß. ad *scrup.* iiij.

Extractum Mecchoacan. ad ℈j.

Extr. Turbith, cum gutt. ol. nuc. muscat. à ℈ß. ad ʒß.

Spiritus vitæ aureus Rulandi à ʒj. ad ℥j. vel *iß.* Electuarium Ind. majus ad ʒvj.

Bene-

Benedict. laxativ. ad ℥ß. in Clysteribus ad ℥ij.

Electuar. Hierę compos. Nicolai in Clysteribus.

Hierę Pacchii s. Diacolocynthos ad ℥ij.

Spec. Benedict. Laxativ. } ad ʒj
Indi majoris }

Trochisc. de Agarico s. Agaricus Trochiscat. ad ℈iiij. Alhandel. per se à gr. vj. ad xij.

PILLULÆ LENIORES:

Pill. Hier. cum Agaric. } ʒß. ad ʒj. vel scrup. iiij. acuatę vel non.
Stomachica. }
Mastichin. }
Imperiales. }

FORTIORES.

Pill. Cochię, Lucis Majoris. Fœtidę Benedictę. de Hermodactylis, de octo rebus, de Agarico. Sarcocolla. Sagapeno. Euphorbio. } à ʒß. ad ʒj. vel scrup. iiij. acuatę vel non.

HY-

HYDRAGOGA.

FLORES Persicorum recentes unius anni, infusi in vino, vel decocti in jusculo à M.I. ad i℈.

RADIX IREOS nostrat. in pulvere, bolo, à ʒj. ad ʒij. Infusa in vino cum Spica. Succus recens expressus ab ℥j. ad iiij. Corrigitur manna, melle, vino, jusculo, decocto passular. mucilag. Tragacanth. sero lactis, addito parum Cinamom. spicæ.

℞. *Succi Ireos per residentiam depurati* unc. vj. *aq. Cinamom.* unc. iij. *digerantur per biduum in Arena adde sacchar.* ℥vj. *caryophyl. parum. Salis Antimonii* ʒvj. *coq. ad consistentiam syrup. dos. cochl.* j.

℞. *aq. flor. Irid. purpur. stillatit.* ℥iiij. *spec. diatrion. sandal.* scrup. ſ. *m. f. Potus.*

℞. *succ. Ireos* ʒvj. *vitell. ovi* j. *vin. malvat. syr. viol. an.* ℥ß. *misc.*

℞. *Succ. Ireos, depurati per residentiam* ʒvj. *Rhabarb.* ʒj. *infunde per noctem, expresso adde succi Cyclaminis depurat.* ʒiſ. *Syrup. capillorum Veneris* ℥j. *aq. Cuscut.* ℥ij. *m. pro* j. *dos.*

℞.

℞. Rhabarb. in vino Absinth. infusi. ʒiij. succi Ireos recenter express. ℥iiij. aq. Cinamomi ℥j. sacchari q. s. f. Syrup. dos. ab ℥j. ad ℥iß.

FREITAG. ℞. Rad. Valerian. Chelidon. major. Vincetoxici, Helenii, Ebuli an. ℥ß. Bryoniæ Asari, Cyclaminis, an. ʒiij. Levistici, fibra radic. Eupatorii Avicennæ, an. ʒv. Rasuræ radic. Ireos nostrat. ℥j. Cortic. median. sambuci, frangulæ, fraxini, Citri siccatorum an. ʒiij. sem. baccarum Iuniperi, Ebuli, tritorum fœniculi an. ℥iß. Baccarum Iuniper. Alkekeng. Hader. an. ʒiiß. flor. Genistæ, Anthos. Calend. Sambuc. an. p. j. herbarum Mercurialis, Agerat. Chamedrios, Marub. matricar. Sabinæ, an. Mß. Summitat. absinth. Centaur. minor. an. MI. myrobalan. Chebulor. ℥j. sem. cardam. conquassat. ʒx. passular. mundat. ℥ij. decoquantur in s. q. aqua, & tertia parte vini Rhenani, Colatura infunde per noctem fol. sen. Alexand. mundat. ℥iiß. Agaric. trochisc. Rhabarb. electi, an. ℥j. Turpethi optimi ℥ß. fol. Soldanell. ʒx. sem. anisi ʒij. Zingiberis

scrup.

scrup. i.ſ. *Cinamom.*ſcrup.j *Cortic.aurant.* ſcrup.ij. *Spica* ſcrup.ſ. *Mane fervefact. Colentur Expreſſ.* ℥xx. *adde Syr. de Abſinth.* ℥iiij. *aq.Theriacal.* ℥ß. *m. doſ.* ℥iiij.

℞. *Sagapen. in ſucco Helenii ſolut.pulv. Rhabarb.electi an.* ʒij. *fœcul.Ireos,extract. panchymagog. Croll. primæ deſcriptionis an.* ʒiſ. *Elaterii* ʒſ. *Diagridii gutt.gummæ. an.* ſcrup. ſ. *extr. Centaur. minor. Gentian. pulv. myrrh. an.* ſcrup. j. *Nitri preparati* ſcrup. ſ. *Syr. de Abſinth. q.ſ.f.pill.*

GRATIOLA. in ſubſtant. ad ʒj. ſed rarò; Infuſa ad ʒij. cum ſero lactis, decocta ab ℥ſ. ad ℥j. ſuccus inſpiſſatus ab *ſcrup* j.ad ʒſ. Corrigitur Cinamomo ſem. aniſi. Glyzyrrhizæ.

℞. *fol.gratiol.*℥ſ. *Soldanell.* ʒj. *ſem. aniſi* ʒii. *paſſul.enucleat.*℥ſ. *Bulliant cum vino ad remanent.*℥v. *Colatura detur expreſſ.*

Sambuci, Ebuli Semen. in vino Abſinthid. ad ʒi. vel ʒii. in Emulſione. expreſs. ad gut. x. Cortex interior præſertim radicis ad ʒii. In infuſione & decocto ad ℥ß. Succus ab ℥ß. ad ℥i. Turiones ad aliquot

bolos

bolos in acetariis, in conserv. cum sacch. p. ii. dantur ad ℈iii. 4.

℞. *Succi radic. Ebuli, sambuci an.* ʒj. *mellis rosat.* ℥ii. *m.*

FREITAG. ℞. *Herb. Eupator. Endiviæ, scolopendri an.* M I. *Pedi* M iii. *flor. Ireos, nostrat. Sambuc. an* p. j. *Radic. asparg. Apii, Rubiæ, Tormentill. Ireos nostrat. an.* ℥iß. *sem. 4. frigid. major. Endiviæ scariol. Halikakabi, an.* ʒii. *Cortic. Thamarisc. Cappar. fraxin. an.* ℥ß. *Sambuci, Ebuli, an.* ℥ii. *Epatis lupi,* ℥ii. *ventriculorũ Gallinac. siccorũ* ℥ß. *squillæ* ʒv. *Acinor. sambuci,* M ii. *Canthar.* ℈i. *Succi herb. Pedi* ℔j. *aq flor. Sambuci. Ireos, Radic. Ebuli, cortic. sambuci, an.* lbi. *aceti* ℥ii. *mellis* ℥iiii. *Cinamom. elect.* ℥i. *spicæ Indic* ℥ii. *contus. misc. macera per hor. 24. destill. in cineribus igne lento f. aq. per alvum sudorem & urinam evacuans.*

℞. *aq. flor. Sambuci* ℔iiii. *Acinorum sambuc. immaturorum contusorum,* ℔ iii. *macerentur per hor. 24. & destilletur, Huic aq. iterum adde Acinorum sambuci maturorum contusorum* ℔iiii. *macerentur ut pri-*

mũ

tus, deinde destillentur, hujus aq. ℞. ℔ii. *aq. Theriacal.* ℔ ß. *liquoris Tartari rectificat* ℥iiii. *olei salis Ebuli vel juniperini* ʒii. *m. dos.* ℥ ß.

FRANGULÆ CORTEX. Interior ad ʒii. Corrigitur Cinamomo, Zingibere, Anisi, fœniculi. E. g.

℞. *Cortic. inter. radic. frangul.* ℥ ß. *Rhabarb. electi* ℥j. *flor. senæ* ℥iß. *flor. violarum* p. i. *Cinamom. interioris acuti* ℥iiii. *Zingiberis* scrup. s. *aq Cichor. fumariæ an.* ℥vi. *Infunde per noctem, mane ebulliant leniter, colaturæ express. adde syr. Rosarum solutiv.* ℥vii. *pulp. Thamarind. cum aq. Cichor. extract.* ʒvi. *f. syrup. in postrema decoctione suspende in puppa croci* scrup. s. *Diagridii, specier, diarrhod. an.* scrup. i. *quæ express eximantur, dosis* unc. ii. *vel* unc. iis.

BRYONIÆ RADIX. in substant. ad ʒi. In infuso ad ℥ ß.

℞. *Rad. Bryoniæ* ʒvj. *Petasitidos, Levisti. Valerian. Angelic. an.* ʒij. *fol. meliss.* p. j. *artemisiæ.* p. s. *Matricariæ* p. ij. *Seminis*

Dau-

Dauci ʒiß. Conciſ. & contuſ. ligentur ad nodulum pro vino.

CYCLAMINIS Radix in pulvere ad ʒiiij. in ſucco ʒij. Corrigitur melle paſſulato, Manna, Specieb, Alephanginis, Diarrhodon. Syr. Cydoniorum, Hydromelite. Oxymelite, Nuc. muſcat. Rhabarb. Maſtiche.

JALAPPÆ RADIX. in pulvere & pillulis à *ſcrup.* j. ad *ſcrup.* ij. in infuſo à *ſcrup.* j. ad ʒij. Corrigitur Cinamom. Sem. aniſi, eorumq; oleis.

℞. *Magiſter Ialapp.* gr. xv. *Conſerv. violarum, borrag. an.* ſcrup. ſ. *f. Bolus.*

SOLDANELLÆ folia in acetario ad Bolos 6. in pulvere à ʒß. ad ʒj. In decoctoad ℥ß. ſuccus à ʒj. ad ʒiß. Juvatur Rhabarb. ſpica. Corrigitur Cinamomo, Zingibere, Macere, Aniſi, fœniculi, ſpecier. aromat. Roſat. & juſculo ping. ſuperbibendo. E. g.

℞. *pulv. ſoldanell.* ʒij. *fol. ſenarum* ʒiſ. *Turpethi Rhabarb. an.* ſcrup. ſ. *ſ*[illegible] *ri* ʒj. *Lumbricorum terreſt. præpara*[illegible] ur-

GUTTA GAMBODIA. ſ. de Peru à gr. v. ad 12. vel 15. in juſculo carnium ſoluta, vel cum Syr. de Cinamomo f. pill. vel cum conſerv. Roſar. Bolus. Corrigitur oleo Macis, ſpecieb. Diambr. vel ſi cum ſpiritu Vitrioli, ſalis, in marmore teratur aut ſolvatur, ſicq́ue ſpiritus per Alembic. rurſus ſeparetur Magiſterium ad gr. v.

E. g.

℞. *gutt. Gemu* gr. iij. iiij. v. vij. *oxymelit. ſquillitic.* ℥ij. *m.*

Extract. Guttajemu compoſ. ℞. *Guttajem. Ammoniac. Aloë, an. ſolv. in acet. vin. q. ſ. colatur, exiccetur in maſſ. pillular. Guttajem. roſat.*

℞. *Gum. comm.* ℈j. *roſ. rub. an.* ℥j. *ſantal.* ℥ij. *aq. cichor.* ℥ß. *ſpir. vin. q. ſ. circul. per hor. 24. filtr. evapor. ſ. extr. doſ.* ℈ß. j.

℞. *ſublimat. Mercurii dulc.* gr. xv. *guttagemu* gr. v. *Syr. de Cichor. cum Rhabarb. q. ſ. f. pillul.*

℞. *Diacydon. lucid. ſimpl.* lb. ß. *Guttgemu correct.* ℥iij. *m.*

MEZERII FOLIA, Grana & Corti-

ces in pulvere f. pillulis à gr. v. ad x. In infuso à ʒß. ad ʒj. Decoctio in jusculo pingui cum saccharo à *scrup.* j. ad *scrup.* ij. Corrigitur maceratione in aceto vel succo mali punici, portulac. Cydonii, Mucilagin. semin. Psillii, Exsiccatione & additione mastiche, Spica. E. g.

Mesue ℞. *Fol. Mezerii* ℥v. *aq. dulc.* lb. iij. *macerat. per horas* 24. *Coquitur ad remanentiam* lb. iß. *Colatura olei amygdal. dulcium* ℥viij. *coquit ad consumptionem aquæ. Dosis* ℥iii. *ad* v. Hydragogon. Fernelii Majus. ℞. *seri lact.* lbij. *sacch. alb. carn. cydonior. ex acet. coct. an.* ℥x. *Manncalabr.* ℥v. *coq. ad consist. mell. sub finem add. fol. laureol. cum acet. & ol. & amygd. d. præparat.* ℥ij. *M. dos.* ℥ß. *vid. meth. med. l.* 7.

ESULÆ MAIORIS Radicis cortex in pillulis & substantia à gr. v. ad x. In vino infusa ad ʒj. Lac ejus seu succus à gr. ij. ad vj. Corrigitur Nuc. Muscat. Tragacanth. Bdellio, Mucilag. Psillii vel in Aceto Rosaceo, DecoctoMyrobalanorum, succo Portulac. Limonum cum modico spicæ & Cinamo-

namomi maceratus, & cum Cichorac. exhibetur. E. g.

℞. *Extract. Esul. Quercetan.* gr. xv. *ol. anisi, cortic. Citri, cinamomi, an. gut.* j. *Syrupi de corticibus Citri. aq. Menthæ an.* ℥ſ. *m. pro Potu.*

℞. *Extract. Esul.* ℈j. *extract. Myrobalanorum* ſcrup. ij. *ol. Amygdal dulc.* ℥j. *m.*

ELATERIUM per ſe à gr. v. ad xij. alii ad *ſcrup.* j. aſcendunt, in pillulis præcipuè Alephanginis. corrigitur Lacte, Cinamom. Tragacanth. Bdellio, Specier. Diarrhod. Abbat. & ut Scammonium.

E. g.

JOEL. ℞. *Elaterii, Bdellii an.* drach. j. *maſticis, Sal. Gemmæ an.* ſcrup. j. *facit maſſam, doſis ad fabæ magnitud.* Freitag.

℞. *Elaterii in ſucco Cydon. ſolut.* ſcrup. iiſ. *Rhabarb. Serapin. an.* ʒiſſ. *extract. panchymag. Croll.* ſcrup. iiij. *extr. Helleb. nigr.* ʒſ. *extr. mœchoacan.* ʒj. *extr. ariſtolog. rotund. veræ, abſinth. an.* ʒſ. *extr. Croci, Salis Gemmæ, Tartari Vitriolat.* Specier. *dialaccæ, diacurcum. an.* ſcrup. j. *m. f. pill.*

℞. *Elaterii q. vis, affunde ſpirit. vini Santalati vel Diamargaritat. extrahatur Eſſentia, cujus* ℥j. *adde Cinamom. & Nucis muſcat. olei an.* ſcrup. j. *doſ.* ſcrup. ſ. *cum liquore vel in pillulis.*

GRANUM TILLI excorticatum numero j. vel ß. E. g.

℞. *gran. Tilli* gr. v. *ad* ſcrup. ſ. *mucilag. ſem. Cydoniorum, Gummi Tragacanth. ol. amygdal. dulc. an. q. ſ. f. Ebulliendo Maſſa pill.*

CATAPUTIÆ majoris Nuclei 12. Cataputiæ minoris baccæ 6. ad 12. Folia numero 4. ſ. 5. ſed rariſſimè. E. g.

℞. *Gran. Cataput. Contrit.* lb *ß. mellis,* lb. iij. *vini* lb. vj. vij. viij. *Coq. f. Claretum.* E. g.

℞. *Radic. Ebuli* ℥ß. *Cichor. Vincetox. Apii an.* ℥ij. *Herb. agrimon. Vincetox. Veronic. an.* Mſ. *abſinth. Card. bened. Soldanell. an.* p. iij *flor. Cichor. Sambuci, Geniſta, Perſicorum Conſol. regalis, an.* p. ij. *Rhabarb. electi, radic. Ireos, mæchoacann. an.* ℥j. *Exuviam ſerpent. Num.* j. *paſſul. minor.* ℥ß.

[illegible]

Extract. Jalapp. [illegible] ad ſcrup. [illegible]
Magiſterium Jalappæ [illegible]
Extract. [illegible] ad ſcrup. [illegible]
Extract. [illegible]
[illegible] Quercetan. [illegible] ad ſcrup. [illegible]

Fæcul. Iridis
Bryoniæ } ad ſcrup. j.
Syrup. flor. perſicorum Acaciæ
Domeſticum [illegible]
Pill. Hydrotic. de Mezereo [illegible]
De Hermodact. ad ʒj. vel ſcrup. [illegible]

MICTAGOGA.

Melancholiæ, Bilis & Pituitæ, Polypodium, Epithymum, Senna, Hellebor. nigr. [illegible] & Atrabilis Mixta Mirobalan. Chebuli, Lapis Armenus Lazuli, [illegible]

℥j. lapidis fulminaris, Chalybis præparatũ an. ℥ſ. *Tartari crudi bene loti* drach. ij. *Cinamom. elect. Galang. ſem. aniſi an.* drach. j. *Inciſa & conquaſſat. inſuantur Nodulo pro decoct. Eupator. radic. Chinæ in vino alb. ten. Menſ. iſſ.*

Extract. Jalapp. à *ſcrup.* ſ. ad *ſcrup.* j. Magiſterium Jalappæ ad *gr.* 18.

Extract. Elaterii ad *ſcrup.* ſ.

Extract. Eſulæ Rulandi à gr. xv. ad drac. j. Salæ & Quercetan. à *ſcrup.* ſ. ad *ſcrup.* j. & drach. ſ.

Fæcul. Iridis / Bryoniæ } ad *ſcrup.* j

Syrup. flor. perſicorum Acaciæ

Domeſticus ſ. de ſpina Cervina ad ℥ij.

Pill. Hydroticæ de Mezerio Arthriticæ De Hermodactyl. ad ʒj. vel *ſcrup.* iiij.

MICTAGOGA.

Melancholia, Bilis & Pituita, Polypodium, Epithymum, Senna, Hellebor. nigr. *Pituita & Atrabilis Mixta* Mirobalan. Chebuli, Lapis Armenus Lazuli, *Bilis Atræ & Fla-*

& *Flavæ* Succus Fumariæ vel ejus dilutum, *Pituitæ primò, deinde Bilis*, Agaricus *Bilis primò, deinde Pituitæ*, cassia, Aloë, Rhabarb. Scammonium, *ex Compositis*, Syrup. de Fumaria compos. à ℥iij. ad vj. Carthamo ab ℥j. ad ℥ij.

Oxymel. Helleboratum Gesneri cum convenienti decocto, à *drach.* iij. ad vi.

Species Diaphœniconis diaturb. cum Rhabarb. Diacartham. Episcopi.

Pulvis de tribus } omnia ad ʒj.

Confect. Diaphœniconis, Diaturbit. cum Rhabarb.
Diacardami, Elescoph.
Zingiber laxativum. omnia ad ʒvi.
Electuar. lenitiv. Florenzulæ.
Triphera Persica ad ℥i.

Hiera cum agarico.
Diaphœnicon.
Diaturbith. cum Rhabarb.
Diacardamum.
Elescoph.
Diacydonites laxativ.
} ad ʒvj.

Pil-

Pillulæ sine quibus, de Hiera Composit. Opopanac. ʒj. ad *scrup*. iiij.

Cum gr. ij. ſ. iij. diagrid. vel Trochisc. Alhand.

℞. *fol. Sena.* ℥iij. *Agarici, Turbith. an.* ℥ß. *Cinamomi Galang. Zingib. an.* ʒij. *in vini alb.* ℔v. *coq. adde mellis despumat. vel sacchar.* ℔ ß. *percoletur, sapius per Manicam Hippocratis ut fiat Claretum, dos.* ℥ij. iij. iiij.

Vel ℞. *Hermodact. alb. à cort. superior. mundat. fol. sen. s. st. an.* ℥j. *turbit. albi gummos. mechoac. an.* ℥ß. *herb. chamadr. verben. an.* ʒij. *sem. fœnic. anis. an.* ʒiß. *cardamom. min. cinam. opt. macis. croc. or. an.* ʒj. *fl. ir. nostr. verbas. viol. anth. an.* ʒß. *sacch. alb.* ℥4. *incisa & conquass. mis. pro* ʒlb. *vini.*

D. SENNERT. ℞. *fol. Sen. elect.* ℥iij. *Polypod. quercin. sem. Cardami an.* ℥ſ. *Turbith. elect.* ʒij. *Cinamomi* ʒj. *caryophyl.* scrup. ij. *Galanus* ʒß. *sem. anis.* ʒiß. *Coriand. praparat.* ʒj. *passularum* ℥ij. *Prunorum Damascen. numero* ix. *jujubarum numero* vij. *Sebesten. Num.* v. *infundantur in*

vini albi lb. iiij. digerantur & colentur aliquoties, quibus addantur Mannæ ℥ij. sensim super igne lento dissolutæ in vino & colatæ. Dos. cochl. iij. vel iiij.

D. AGRICOL. ℞. Rad. Vincetoxici. Turbith. optimi, filicis utriusq; an. ℥ß. Hermodactyl. Mœchoacan. Ialapp. helleb. nigr. an. ʒiij. flor. Hepatic. albæ. Genistæ, buglos. an. p. ij. Herb. Scolopend. Veronic. Capill. Veneris M. i. sem. carui, fœniculi, Anisi an. ʒj. Cortic. Myrobalan. Citrin. Chebul. an. ℥ß. Zingib. Zedoariæ. Caryophyl. calami Aromat. Cinamom. an. ʒiß. Cremor. Tartari ʒj. fol. Senæ ℥ß. vini alb. optim. lb. v. Sacchar. cand. ℥iij. Coq. in diplomate ad casum tertiæ partis colentur, & f. Claretum dosis ℥iß. quotidiè bis.

℞. pill. aloëphangin. scrup. iiij. Agarici Trochiscat. scrup. j. fol. Senæ gr. xv. Rad. Cappar. Thamarisc. an. scrup. ß. gummi Ammoniaci gr. xii. Diagridii gr. iij. ol. anisi. fœniculi, an. gutt. ij. Cum aq. Cinamom. f. pill. splenet. numero xxx. inaurentur.

℞. rad. polypod. Querc. mœchoacan. sem.

[illegible] Colat. [illegible] Turbith [illegible] [illegible] colentur per Manicam [illegible] per 4. horas [illegible] chari ℥j. [illegible]

In morbis [illegible] [illegible] ℞. pulv. mechoacan. scrup. ß. Rhabarb. optimi scrup. j. Turbith. Cinamom. an. scrup. ß. m. [illegible] Radic. Citon addenda syr. Rosar. solut. [illegible] melit. an. unc. ß. m. f. potio [illegible] te v. bile.

℞. pulv. Rhabarb. scrup. [illegible] Mechoacan. Turpeth. [illegible] an. scrup. ß. m. [illegible] in decoct. Radic. [illegible] adhuc syr. Rosar. solutiv. unc. j. [illegible] simpl. unc. ß. m. f. haustus.

℞. Smilac. asper. ligni Indici an. unc. [illegible] Rad. China unc. ij. sassafras. ℥j. aq. fontan. [illegible] lb xxx. Infunde per 24 horas [illegible] ad consumptionem s. lb. Colat. adde Hermodact.

D 5

sem. Cardami contusorum an. ℥j. *sem fœniculi, anisi, an.* ʒiij. *Cinamomi* ʒiiſ. *Caryophyllorum, Macis an.* ſcrup. iiij. *flor. genistæ violarum an.* ℥ſ. *Hermodactyl. veror.* ʒvi. *Turpith.* ℥ſ. *fol. senarum* ℥iii. *Vini albi optimi q. ſ. macerentur in* MB. *per* 4. *horas, colentur per Manicam Hippocratis cum saccharo* ℥vi. *dosis* unc. ii. *vel plus.*

In mixtione Bilis & Pituitæ prædominantis. ℞. *pulv. mæchoacan.* ſcrup. iſ. *Rhabarb. optimi* ſcrup. j. *Turbith. Cinamom. an.* ſcrup. ſ. *m. detur in decocto Radic. Cichor. addenda syr. Rosar. solut. & oxymelit. an.* unc. ſ. *m. f. potus.* Prædominante v. bile.

℞. *pulv. Rhabarb.* ſcrup. ij. *Mæchoacan. Turpeth. Spicæ an.* ſcrup. ß. *m. detur in decoct. Radic. Acetoſ. addito Syr. Rosar. solutiv.* unc. j. *oxymel. simpl.* unc. ſ. *m. f. haustus.*

℞. *Smilac. asper. ligni Indi an.* unc. iiii. *Rad. Chinæ* unc. ii. *sassaphras.* ℥j. *aq. fontan. calid.* lb. xxx. *Infunde per* 24. *horas, bulliant ad consumptionem* 6. lb. *Colat. adde Hermodact.*

modact. fractor. unc. j. *fol. Senæ Polypod.*
Turpeth. Epithymi, Rhapontic. an. unc. ſ.
mechoac. lalapp. an. ℥ii. *Rad. apii aſparg.*
fœniculi, petroſelini, an. Mi. *capillorum Ve-*
neris, Mii. *flor. violar. borrag. bugloſſ. an.*
unc. i. *hyperic. prun. ſylv. an.* Mſ. *ſem. aniſi,*
fœniculi an. unc. ii. *paſſul. min.* ℥4. *bulliat*
ad conſumptionem tertiæ part. Colatur. ci-
namomiſetur, detur ad unc. vj. *quotidie bis*
pro virib.

PURGATIO PER TRANSPLAN-
TATIONEM: Gallina per octiduũ nutrita
purgantibus herbis vel radicibus, cum fru-
mento coctis, deinde commeſta, corpus
humanum quoque purgat: *conf. Hippocr.*
l. 6. de morb. vulg. ſ. 5. n 33. Sic radices arbo-
rum perforatæ verno tempore, & purgan-
tibus oppletæ, fructus tales proferunt. No-
vi ego Medicum, qui dixit ſe per certum ar-
tificium ceraſi radicibus Mercurium vivum
implantâſſe, unde commeſtorum fructu-
um oſſicula protinus inteſtinum rectum
petierint, & in ano apparuerint, ut Furi cui-
dam magnam copiam devoranti opus fue-
rit

rit auxilio suo, ad ossicula in ano turgentia instrumentis eximenda. Alius excrementis alvi adhuc calentibus infudit prunas ferventes, & ita absentis etiam anum combussit acerbissimè. Eadem ratione absentes sine Medicamentorum usu purgari possunt.

EXTERNA PURGANTIA.

℞. *Fol. salviæ Vrticæ, melissæ, an. Confunde in Aceto Rosaceo, f. Linimentum, mane pulsibus manuum applicandum, dicitur purgare supernè, infernè.*

Unguentum Agrippę, de Arthanita, circa umbilici regionem illæso tamen ventriculo & hepate.

Oleum Seminis Ebuli ℞. *Sem. Ebuli purgatum contunde in mortario, infunde 3. dies in aq. pluviali, denuò affusa aqua frigida, coquitur & calidè per linum sacculum prælo exprimitur.*

℞. *pingued. Gallin. axung. Anseris an.* unc. iij. *ol. lil. alb. Chamomil. an.* unc. iv. *pulv. Colocynthid.* unc. j. *Specier. Hieræ picræ* unc. ſ. *Croci* ʒj. *f. unguent.*

℞.

℞. *Succi cortic. radic. Sambuci*, ℥vj. *Radic. Esulæ* unc. j. *pulpæ colocynth.* ℥vi. *pulv. scammonii* unc. ſ. *butyri recentis ol. commun. an. q ſ. Ceræ & aloës parum f. unguent. Alii fel. Taurinum addunt & coquunt ad humiditatis consumptionem.*

POMA ODORIFERA. ℞. *Scammonii myrrh. nigr. an.* drach. j. *Esulæ, Colocynth. an.* drach. iſ. *succi Coriandri viridis, vel radicis Ireos q. ſ. f. duo poma, manibus tenenda, donec incalescant.*

EMPLASTRUM AD UMBILICUM. ℞. *Cataput. Colocynthi, Elaterii, Hellebori. Ebuli, an.* unc. ſ. *Terebinth.* unc. iiii. *Scammonii* unc. ſ. *mellis* unc. iiii. *m. pro Corio.* vel ℞. *Castorii, Allii, an. contusa applicentur umbilico instar Cataplasmatis.*

DIURETICA ET LITHONTRIPTICA.

Radices. Aspargi, Aristologiæ, Acori, Cepæ, Diptamni cretici, Enulæ campan. Graminis Levistici, Meu, Ononidis, Petroselini, pimpinell. Pœoniæ, Raphani Sylvest.

Rubi

[illegible] , Tormentil. [illegible]

[illegible] , Apium, [illegible] dris, [illegible] capillares, [illegible] Scoridis, [illegible] Hyssopus, [illegible] ganum, [illegible] tonica, [illegible]

Semina. [illegible] violar.

Fructus. Amygdal. dulc. [illegible] baccæ [illegible] vino. Hederæ [illegible] bacc. [illegible] Lauri, mespilorum [illegible] spongiæ.

Aromata. Zingiber. Crocus, Cinamom. [illegible] Lignum Nephriticum, Sandal. rubea. [illegible] aloe.

Flores. consolidæ regal. [illegible]

Gummi Arabicum, [illegible]

P

Rubi Saxifrag. squillæ, Tormentill. Filipendulæ, Urticæ.

Herbæ. Adiantum, Apium, Abrotanum, Brassica, betonica, calaminth. cerefolium, euscuta, omnes capillares, chamedris, chamepitis, partenium, eupatoria Dioscoridis, Eupatorium, fœniculi, Fumaria, Hyssopus, Hædera terrestris, Linaria, Origanum, parietaria, Spica, Saxifragia, Veronica, virga aurea.

Semina. Ammi, Ammomi, Apii, Cicerestrubri, Dauci, Hyperici, Genistę, Milium Solis, Seseli, Fraxini, Lupinorum, Nasturtii, violar.

Fructus. Amygdal. dulc. Alkekeng. baccæ Cynosbati, cerasor. nucl. Fraga ex vino, Hæderæ arbor. bacc. juniper. bacc. Lauri, mespilorum nucl. persicorum: spongiæ.

Aromata. Zingiber, Crocus, Cinamomum, Lignum Nephriticum, Sandal. rubr. xyloaloe.

Flores. consolidæ regal. Genistæ.

Gummi Arabicum, bdellium, ceraso-

 rum,

rum, elemi, jugland. prunorum, olibanum
succinum, Tragacanth. vitis.

Resinæ Abietina. Laricea, terebinthin.

Ex Animalibus. Sanguis hirci, Leporis
cum talis. Cineres Lumbricorum, Erina-
cei terrestris, Hepatis Asini. Leporis integri
cineres, passer troglodites, scorpius, Mille-
pedes, Scarabæi.

Pulveres Cranii Humani, Callorum &
ungularum pedum Equi, ex sacch. viol. te-
rebinth. ven. in aq. convenient. coct. cum
balsam. Ind. opt. Ebur, maxilla Equi, o-
culi cancrorum, Testæ ovorum, Ludum s.
calculi Hominis, lapides percarum, Lapid.
in felle boum, spongiæ. Lyncis, Judaicus,
Crystalli. Nephriticus etiam extra arteri-
is alligatus.

Inter Terras, Ochra.

Ex Mineralibus vitri combusti Cineres.

Ex Succis. Acetum aq. convenienti mi-
xtum, Aurantiorum acidorum, Limonum,
Baccarum alkekengi, millefolii, fœniculi,
Lixivium straminum fabarum, ex cineri-
ribus ligni Juniperini, Acidulæ, aq. Parieta-
riæ,

riæ, Malvæ, Altheæ, flor. Genistæ, Cortic. fabar. Ononidis, saxifrag. asparagi petroselini, fœnicul. Raphan. Baccarum Hederæ, & Alkekengi, Verbenæ, Nucleorum Persicorum. Aq. Naphritic. Melichii, Ovorum struthionis pelliculâ interiori adhuc præditorum.

Spiritus vitrioli, Terebinth. Salis tinctur. tart. rub. ol. chamill. saphir. balsam. sulphur.

Oleum fœniculi, Ceræ, nucleorum persic. cerasorum amygdal. amaratum, Terebinth. Vitrioli Succini, scorpionum.

Sal Ononidis stipit. fabar. Juniper.

Conserv. Betonicæ, Cynosbat.

Rob: Cynosbat. Juniperi.

Species. Lithontripticæ.

Electuar. Justini ducis.

Pulvis diaron. Querc. ad calculum Augustan. de Cineribus Avicennæ.

℞. *Rad. asparag.* ℥j. ʒ. *sem. frig. major. an.* ʒij. *Cicerum rub.* p.j. *coq. in jusculo carnis cum pauco Butyro, bibatur tepidum.*

℞. *Rad. aperient. in vino alb. macerat.*

 Gly-

Glycyrrhizæ an. ℥j. Adianthi, Capill. Vene-
ris an. M ß. sem. 4. frigid. major. an. ℥j. Ci-
cer. rub. baccarum Alkekeng. an. M ß. Coq.
ad dimidium, Aromatizentur cum Radic.
Ireos ʒij. & Sacchar. q. s. ad dulcorem.

℞. Terebinth. Cypriæ cum Vitell. ovo-
rum in mortario tepide solut. Cass. recens Ex-
tract. an. ℥iij. sem. 4. frig. major. excortic.
malvæ. an. ʒvj. Nucleorum Persicorum si-
ne pelliculis. ℥iiij. sem. mespilorum ℥iß. stercor.
columb. ℥ij. mellis, aq. pariet. an. ℔j. Con-
tund. & destilla. dosis singulis mensibus se-
quenti die post Novilunium per 3. matuti-
nos continuos ʒiiij.

℞. Spirit. vini de phlegmat. ℥iiij. fragor.
lb. iij. macerentur ad Solem in vitro dosis 3.
cochl.

Aqua Antinephritica ℞. Radic. Helenii
℥ij. pimpinell. ℥ß. fœniculi petroselini an. ℥vj.
flor. genist. Ononidis an. Mj. Cortic. aurant.
ʒiij. sem. Anisi, Carui, Vrticæ, an. ʒiß. milii
Solis, raphani, Saxifrag. an. ʒij. Baccar. ju-
nip. ℥iß. mitridat. ℥ß. Succi liquiritiæ ℥j. f.
pulvis. Infunde in vini veteris lb. iij. Mal-
vatiæ

[illegible]

D. [illegible]

[illegible]

EXTERNA

Cepæ in ol. lil. [illegible]

[illegible]

[illegible]

vatici lb.vj.*Succi Limon.* lb*ß. destilla in* M.B.

℞. *Radic. rubi* M ij. *affund. vini mensur.* j. *bene lutata coq. ad casum* 3. *digitorum. Colati dentur manè & vesperi* ℥ ij.

D. Arcular. ℞. *Hœdum juvenem, strangula, calcina in olla nova, ut fiat pulvis, adde sem. petroselin. Raphani, Saxifragiæ, anisi, lappath. major. oculor. cancror. an.* ℥ j. *Rad. aristolog.* ʒ vj. *m. cribra. affunde vini 6. quartarios per quatriduum, deinde destilla in* MB. *ex capite mortuo extrahatur Sal, solve in desti. & serv. dos. coch.* ſ. *vel* j.

℞. Sem. *violar.* ℥ ij. *alkekeng. coagul. hœdi lepor. mag. ocul. cancr. an.* ʒ i. *M. f. pulv. cum sero lact. caprin. sumend.* ℞. *coagul. hœd.* ʒ *ß. lepor.* ʒ j. *aq.* 5. *rad. aperient. syr. de althe. Fern. an.* ℥ *ß. m. f. pot.*

E X T E R N A.

Cepæ in ol. lin. scorpion. coct. pro cataplasm. Vel ℞. *Herb. parietar. malv. althea an.* p. j. *rad. raphan. apii an.* ℥ j. *contus. add. ol. aneth. butyr. an.* ℥ *i ß.* (*axung. cunicul.*) *ol. scorpion.* ℥ *ß. Misc unguent. ex mucilag. althe. extract. in decoct. rad. apii* ℥ j.

 succ.

succ. raphan. ℥ſ. *ol. aneth. ſcorpion. butyr. rec. an.* ℥ſ. *cer. lot. in decoct. apii q. ſ.*

Balneum ex ſtramin. avenac. malv. parietar. betonic. althe. fl chamom. aneth. M. *aliquot.*

SUDORIFERA ET DIAPHORETICA.

Radices. Angelicæ Apii Bardanæ, Chynæ, Zeduariæ, fœniculi, Lupuli, Petroſelin. Pimpenell. Quinquefol. Sarſaparillæ, Tormentil.

Lignum. buxi, juniperi, quajacum, ſaſſafras, fraxin. quercin.

Folia. Carduibened. capillorum Veneris, Chamedria, chælidon. major. cerefolii, fumar. ſcabioſ.

Semen. Aquilegii, citri, hordeum. Lentes, milium.

Flores. Chamomil.

Terra ſigillat. Bolus Armenus, Corn. C. uſti à ʒß ad ʒj. in magiſter. à ℈ß. ad ℈j. Lapis Bezoar.

Aqua. Carduibenedict. Tormentill. flor. ſam-

ſambuc. veronicæ, ſcabioſ. Fumariæ, Cerefolii.

Rob. Sambuci, Ebuli.

Spiritus Tartari à ℈j. ad ℈ij. Carduibened. à ʒß. ad ʒij. baccar. ſambuc. ad ℥j. Theriacal. Camphorat. ad ʒj. ſ. ij. Miſturæ ſimpl. in junioribus ʒß. ſ. ℈ij. adultioribus ʒj. ſ. ℈iiij.

Bezoardic. Mineral. ad gr. XII.

Antimon. diaphoret. à gr. v. ad xv.

Aurum diaphoret. à gr. v. ad viij.

Sulphur Auratum à gr. 6. ad x.

Turpeth. Mineral. à gr. v. ad ℈ß.

Crocus Metallor. diaphoret. à gr. XII. ad xv.

Sal. Ligni Quajaci, Carduibened. Scordii. Abſinth à ℈j. ad ʒj.

Extract. Angelic. à ℈ß. ad ʒß. Quajaci ad ℈ß. ſ. gr. xij.

Theriacæ ad xxv.

Modus coquendi ligna hic eſt: ut ad ſingulas ℥j. ligni Quajaci ſumatur aq. fontan. lb. j. & coquatur ad dimidium, Ad ſingulas ℥j. ſaſſafraſiæ ſumatur aq. lb. ix. & coquantur

quantur ad consumptionem tertiæ. Ad sin-
gulas ℥j. sarsaparillæ sumuntur aq. lbvj. &
coq. ad dimidium, ut & radic. chinæ.

E. g.

℞. *Ligni Quajaci* lb.j. *corticum ejus-
dem, passular. min. recent. an.* ℥iij. *affund.
aq. fervent.* lb.xij. *stent horis* xij. *in loco ca-
lido, vase clauso, deinde igne mediocri co-
quuntur ad dimidiæ consumptionem. Hoc
decoctum primum per colatum, datur pro
ratione ætatis & morbi summo diluculo ad*
℥iiij. 6.8. *vel* 9. *ad sudandum.* Reliquiis *af-
funde denuo aq. fontanæ ferventis* lb.xij.
addendo scobis Quajacin. ℥ij. *coq. ad tertiæ
partis consumptionem. Colaturæ dicitur de-
coctum secundarium pro potu ordinario u-
tupandum.* In affectibus Capitis addi pos-
sit Rosmarin. flor. stœchad. salviæ &c.
In morbis Thoracis, Radix Ireos florent.
Helenii Hyssopus Satureja. Thymus &c.
Interdum etiam Ligna & Radic. miscentur.
Singula tamen in sua quantitate & pro-
portione.

℞. *Passular. min.* ℥4. *ras. lign. sanct. sas-
saphr.*

[illegible]

claret.

℞. [illegible]

Scabiosæ [illegible]

℞. [illegible]

℞. Extract. [illegible]

℞. Sal absinth. [illegible]

℞. Sem. [illegible]

℞. Pulv. Lumbricorum [illegible]

Atitii

saphr. an. ℥j. *rad. chin. opt.* ℥ß. *glycyr. acor. aquat. an.* ʒij. *galang. min.* ʒj. *infund. in aq. hord.* ℔v. *coq. ad consꝫ ʒt. colat. per manic·* Hippoc. *cum cinam. sacchar. an. q. s. f. claret.*

℞. *Spirit. Tartari rectificat.* ℈j. *Salis absinth.* gr. v. *Corn. C. usti* gr. iiij. *Syr. acetos. cit.* ʒv. *aq. Cinamom.* ℥ſ. *Card. benedict. Scabios. Absinth. an. q. s. f. potus calidus.*

℞. *Rob. Sambuc.* ʒij. *Corn. C. ust. præparat.* ℈j. *vel Bezoard. mineral.* gr. vj. *oxymel. sambuc.* ℥ſ. *aq. flor.* Sambuc. *q. s. f. Pot.*

℞. Extract. *baccar.* Sambuc. *vel Tinctur.* ſcrup. ij. *Salis sambuc. vel sulphur aurat.* ſcrup. ſ. *aceti sambuc.* ℥ſ. *aq. flor. sambuc. q. s. f. Potus.*

℞. *Sal. absinth. fumar. card. bened. ammoniac. purif. an.* gr. v. M F. *pulv. antifebril.*

℞. *Sem. aquileg. vel Apii* ℥ſ. *Terr. sigillat.* ſcrup. ſ. *vel spirit. ejusdem* ℥ſ. *Rob. sambuci* ʒij. *aq flor. sambuci q. s. f. Potus.*

℞. *Pulv. Lumbricorum Terrest. præparat. à* ſcrup. j. *ad* ʒſ. *mixturæ simplicis, spiritus Tartari an.* ſcrup. j. *Rob. sambuci* ʒij.

 Aceti

Aceti Bezoard. Clysmei mineral. an. ℥iij.
aq. veronic. q. s. f. Potus.

EXTERNA SUNT: Exercitatio, Bal-
neum, Laconicum, Frictiones, Unctiones,
panes è furno calidi cum S. V. theriac. ad
cor, umbilic. imponuntur plantis pedum
vel hypochondr. cum linteis involuti late-
ris igniti lagenæ vesicæ aq. ferventi imple-
tæ. Emplastrum Diaphoreticum, hoc est.

℞. *Picis naval. colophon. gumm. ammo-
niac. bdell. in aceto solut. an.* ℥ij. *pulv. suc-
cin. citrin. mastich. an.* ℥j. *sulphur. comm.*
unc. s. *terebinth.* ℥ij. *ceræ puræ* ℥vj. *M. f. Em-
pl. in fine addendo ol. philos.* ℥ij.

ALEXIPHARMACA ET BEZOARDICA.

Radices. Angelicæ, Bistort. Contrajer-
væ. Zedoariæ. Diptamni alb. Enulæ Cam-
pan. Eryngii utriusque. Imperatoriæ, Le-
vistici, Valerian. Pimpenellæ, Succisi, scor-
zoneræ, Tormentill. Vincetoxic. Petasiti-
dos.

Ligna & Cortices. Citri, Lignum aloës,
Sandala omnia.

Her-

Herbæ. Abſinthei, Acetoſæ, Gard. benedict. Chelidoniæ, calendul. Galegæ. Valerian. Plantaginis. Rutæ. Scordii, Scabioſæ, Veronicæ, Ulmariæ.

Semina. Citri, Card. benedict. Hyperici, Leviſtici. NAPI. Ocymi, Portulacæ.

Grana. Kermes, Juniperi.

Flores. Anthos, Borragin. Buglosſ Calendul. centauriæ minor. Hypericon. Millefol. Nymphæ.

Fructus. Poma Aurant. Citri, Nuces, Jugland. Glans, Querna.

Aromata. Cinamom. Caryophyl. Crocus, Cardamom. Nux muſcat. piper omne, inprimis longum.

Reſina Benzo, Camphora, Myrrha.

Ex Animalibus. Sanguis Ciconiarum. Os de corde Cervi. Unicornu, Coagulum leporis. Mumia, moſchus Ebur. corn. Cerv.

Ex Mineral. Lapis bezoar. Bolus verus, Terra ſigillat. Lapis pretioſ. Corol. Perlæ, Rubinus. ſmaragdus, Hyacinthus, Ambra ſuccinum.

Aquæ. Tormentil. Vincetoxici, Valerianæ

rianæ ſtapediana, ſudorif. chyloſt. antidot. potio cum ſyr. acet. cit. limon. ſucc. acetoſell. ſp. liberant. aut alia antidot.

Spiritus Vitrioli, ſulphur. Tartar. Terræ ſigillat.

Sal. dulcis Hartmanni, Card. benedict. Abſinthei Angelicæ, Imperator. Valerian. Fraxini ſcordii.

Succi. Arantiorum, Citri.

Acet. fort. rutaceum Galegæ. flor. Tunicæ Bezoardic.

Syrupi. Acetoſitat. Cit. de ſucco acetoſ. Carduibenedict. Scordii, ſcabioſ. diaphoret. antitoxic. Minder. ad ℥ij. cum aq. acetoſ. Card. bened. bardan. comp.

Extractum. Angelic. Ariſtologiæ, Zeduariæ, Carduibenedicti. Gran. Juniperi, Mumiæ, Paraſidetos, Rutæ, Tormentillæ.

Flores. Sulphuris, Bezoard. mineral. Solare Joviale, Lunare. præcipit. diaphoret. è cinabar. Heurnii.

Olea. deſtill. Angelic. Citri, Zeduariæ, Baccar. Lauri, Juniperi; Rutæ, Succini ol. camphor. ſ. & compoſ. ex ol. Caryophyl & ſale

sale absinthii Hartmanni ad Croll.

Tinctura, Auri, Mumiæ.

Magister. Corn. C. Perlarum, Rubini.

Condita. radic. Pimpenell. Angelic. Enulæ. Cortic. Citr. Myrobalan. Limones, Ripes, Berberes.

Conserva. Anthos. Acetos. Carnis Citri, Levistici, Rutæ, Caprar. Scordii.

Electuria. Theriac. Mitridat. de ovo. Diascordium. Camphorat. Kegleri.

Confectio Hyacinth. Alkermes, Rob. Juniperi, troch de viper. ad ℈ß.

Pulvis Saxonicus, Cæsaris rub. & Griseus Pannonicus rub. alex. cordial. Minder.

Species. libetant. de Gemmis, Diamoschi, Diambr.

Heurnius ℞. *Succum Limoniorum depuratum, in quo macerata sunt folia auri finissimi, cum decocto Angelicæ propinat ferè deploratis.*

Rodericus à Fonseca ℞. *Succ. acetos. Rutæ Capraria, Scord. Cit. an.* ℔j. *mixtis addit Theriac. Veter, opt.* ℥j. *stent in infusione in* MB. *per* 12. *horas, deinde destillat.*

Gasto ℞. *Theriac. opt.* ℥iiß. *myrrhæ electæ* ℥iß. *Terr. sigillat.* ℥j. *Castor.* ʒij. *Croci* ʒj. *Spirit. vini opt.* lb. vij. *aq. caryophyl.* ʒiß. *mista digerantur per* 12. *dies & noctes, postea destill. bis aut ter, Circulentur per* 8. *dies in* MB. *atq; iterum destillentur. in aq. dissolv. Camphor.* ʒij. *Auri calcinat.* ℈j. *servat. in clauso vitro.*

℞. *Elect. diascord.* ʒß. *Spirit. Terræ sigillat. Corn. C. rectificat. an.* ʒj. *Magisterii Corall. rub. perlar. an.* ℈iß. *aceti bezoardic.* ʒij. *aq. flor. Chamomill. Sambuc. Veronic. an. q. s. f. potio.*

℞. *Antimon. diaphoret. lapid. Bezoard. orient. an.* ℈ß. *magister. Corallor. perlar. an.* gr. vj. *Syrup. Corall.* ℈ij. *aq. Card. bened. q. s. f. potus.*

℞. *ol. Camphor.* ℈ß. *magister. perlarum, Corallorum. an.* gr. vj. *Corn. Cerv. Philosoph. præparat. q. s. f. pulvis adde syrup. Corallorum, Granat. an.* ʒiß. *aq. Veronic. q. s. f. potus.*

℞. *Spirit. Terræ sigillat.* ℈ij. *antimon. diaphoret.* ℈ß. *lap. Bezoardic.* gr. v. *aq.*

Corv.

Corn. C. citrat. ex tophis vel C. Cerv. raſpat. ℥vj. *& pom. citr. num.* 4. *cum aq. acetoſ. roſ. ſcabioſ. card. bened. meliſſ. an.* lb. 4. *deſtillat. q. ſ. f. Potus.*

Aq. m. Bezoard. ℞. *rad. bardan. lign. frax. an.* ℥iij. *fl. ſamb.* M j. *ſcor.* Mſſ. *carn. cicon. viper. vel ſerp. anat. an.* ℥ij. *Mum. Microcoſm.* ℥iſſ. *clyſſ. m. mineral. vel ſpir. ſal. vitriol. nitri, ſulph. vel S. V. Iuniper. an. q. ſ. ad imbibend. & humect. dein add. Spir. Terr. ſigill.* lb. j. *ſucc. cydon. rec. expr.* lb. iiij. *infund. per* 3. *d. & n. deſtill. l. a. in fine fortius urgend. & ex reliquis ſal extrah. cum deſtillato miſc.*

℞. *Radic. filicis major. petaſitides. Contraleruæ Angelicæ. Diptamni albi. Tormentill graminis, zedoariæ. Enulæ campan. an.* ℥ſſ. *pulv. Scorzoner. Pœoniæ, Myrrh. rubr. Corn. C. raſpat. Serpent. Mum. tranſm. Sandal. rub. alcis an.* ʒij. *flor. Calendul. Borragin. Bugloſſ. Tunic. an.* p. ij. *ſem. acetoſæ. Citri, Card. benedict. baccar. Iuniperi, an.* ʒiij. *Camphor. Caryophyll. an.* ℈ij. *Croci oriental.* ʒj. *Terræ ſigillat. veræ Theriac. optimæ*

an.

an. ʒiß. acet. rubi Idæi, aceti vini optimi. flor. sambuc. Violacei spir. juniper. an. ℔ j. *spir. sambuc. veronic. sulphur. an.* ℥ij. *elix. propriet.* ℥ß. *m. & insolentur f. acetum Bezoardicum.*

Bezoardicum Animale: ℞. *In Martio, Aprili, Iulio vel Augusto. Inprimis Sole existente in Ariete vel Leone, die Veneris serpentem vivum, exprime excrementa, detrahe exuvias, linguam, folliculum fellis, ut & pinguedinem abjiciendorum intestinorum, cum abscissis cauda & capite, reliquũ truncum in olla nova calcina, ut f. pulvis. dos. à* ʒß. *ad* ʒj. *alii addunt cor & epar, ut & interiorem membranam de stomacho ciconiæ.*

℞. *Rad. Mandrag. Tormentill. Angelic. an.* ʒiß. *Cortic. Citri, sassafras baccarum juniperi, Corn. C. raspat. an.* ʒj. *Terra sigillat.* ℥ij. *Theriac.* ℔ß. *boleti Cervini myrrhe rub. an.* ℥vj. *Croci* ℥ß. *Vini malvatici* ℔ iij. ß. iiij. *digerantur per occiduum, destill. f. Aq. Theriacalis.*

EX-

EXTERNA.

Olea. Magni ducis, Scorpion. Matthioli Clement. VII. Lycon. ſeu avan. minder.

Emplaſt. de Ficubus & Fructibus alkekengi, ex Theriaca & cepis, ex Buſonibus & Capitibus viperarum exſiccatis. Uva inverſa, ſeu herba paride. *conf. attrahentia.*

ALEXIPHARMACA PROPRIA.

Contra Venena Vegetabilia, ut contra

Contra *Aconitum* pugnant. Atra Ariſtolog rot. long. Ruta.

Anacardium: ſemen Lini torrefactum Mucilag. ſem. Malvæ aut Cydoniorum.

Apii riſum. Succus Meliſſæ.

Cyclamen. Gentiana, Terra Lemnia.

Coriandri ſuccum: Vincetoxicum.

Cicutam. Gentian. ſem. Urtic. Rutæ, piper.

Colchicum Ephemerum. Lac Bubulum

Contra lum copiosè hauſtum. Allium & origanum cum lixivio bibitum.

Cucumerem Aſininum.

Succus Menthæ.

Euphorbium: Sem. Citri cum vino pinguia omnia.

Ficus Pharaonis: Sem. Cucumeris.

Fungos. Allium, abſinth. ſinapi & ſal cum oxymelide, Spec, Diatrion. piper.

Hyoſciamum. Piſtachea, Naſturtium, Allium.

Hellebor. Flos Nymphææ. cum vino. Caſtorium, Cydonia.

Mezerium. Origanum.

Mandrag. Raphanus caſtoreum, Rutæ & ſinapi olfactus.

Nucem Medellam Butyrum.

Nucem Vomicam. Cortices Citri.

Napellum. Lapis. Bezoar. Smaragdus, ſem. Napi.

Opium: Caſtorium, Origanum, Sem. Rutæ. Vinum Generoſum. Ambra.

Con- *Ricinum*. Hypericon.
tra *Rhododaphnem*. Succus Juniperi.

Vmbram Rhododaph. & Toxici: suffumigium Juniperi.

Solanum. Ruta & Piper longum ex vino.

Scammonium. Succus Ribium, Cydoniorum.

Tithymalum. Mumia cum vino. Theriaca cum decocto diptamni albi & Enulæ.

Thoram. Anthora.

Contra Animalium Venena.

Apum & Crabronum ictus: Muscæ, Nasturtium aquat. apes contusæ pro cataplasm. Fol. Malvæ aceto madida. Ferrum frigidum impositum. Stercus Vaccinum cum Aceto, & oleum.

Aranei puncturas: Endivia epota & superposita. Melissa, Cepæ, Allium.

Bufones: Sal Bufonum, Lotio cum extracto Theriacal. in aq. scabios. solut.

Cervi caudæ extremitatem: Theriaca, Smaragdus, Pistachea.

Canis

Con- *Canis rabidi morsus*: Alyssum cum
tra mulsa, Cancri fluviatiles, Gentian.
Aristolog. Jecur decoctū ante 24. horas.
comestum & impositū cum cute rigida.
Antidot. Galeni ex Thuris part. j. Gentian. part. v. Cinerum Cancrorum fluviat. part. x. à ℥ß. ad ℥ij. cum vino.

Cantharides. Alkekengi, sem. Cucumer. cum lacte, Butyro.

Felis cerebrum: Moschus, Terra lemnia.

Leporem Marinum: Caro Vulpis assata: Ostrea. decoctum Radic. Malvæ pro potu.

Leopardi fel: Mus napelli.

Murium majorum urinam: Lotio cum aq. Theriacali, ol. Antimon. Arsenicum Saturni.

Scorpionum ictus: Abrotanum potum. Scorpius superpositus. ol. Scorpion. illitum.

Salamandræ spumam: Alkekengi.

Sanguinem menstrui. Theriac. Margarit.

Tha-

Con- tra *Tharandulam.* Melanthium, & Saltario ex musica.

Viperæ morsus. Theriaca epota cum aqua vitæ, pulv. viperarũ à gr. iiij. ad ℈j.

Viperæ fel. Theriaca Scorzonera.

Contra Mineralia.

Auripigmentum: ol. è nucleis pini: Oriza, decoctum altheæ.

Æris squamam: Succus Acori.

Adamanti squamam: Radic. agrestæ.

Æruginem. Corallia. Terra Lemnia.

Gypsum. Stercus muris, oleum potum, origanum ex passo.

Hydrargyrum coctum, vel sublimat. Crystal. cum ol. Amygd. dulc. Sal. Absinth.

Incertum venenum. Bezoar. sordes oculi cervi, scordium, smaragdus.

Lythargirium. Sem. apii & myrrha cum vino Absinthid. aut ejus decocto.

Mercurium vivum: Costus: sem. Petroselin. Myrrha, Ruta.

Minium & Cinnabar. Spodium ex Ebore.

Ma-

Con- *Magnetem.* Smaragdus.
tra *Odores Venenatos.* suffitus urinæ Cervi.

Vulnus Venenatum. Mustela imposita, vel stercus humanum.

Contra excoriationem ex Venenatis: Succus foliorum juniperini, Endiviæ, Rutæ.

Contra Putrefactionem. Scordium.

Contra scorbutum: Cochlearia, becabunga, Nasturtium, piperitis, aroh. sinapi, Raphanus, &c.

Contra Luem veneream: Lign. sassaphr. Sanctum (Indum Quajacum seu Ebenus) sarsaparil. seu smilax aspera, rad. china. Variolas expellunt:

℞. *Caric. ping. Num.* 30. *lent. m.* iij. *sem. rapar.* ʒvij. *hord. mund.* ℥x. *sem. fœnic.* ʒx. *concis. & conquass. coq. in aq.* ℔v. *ad cons.* ℔j. *deinde destill.*

LUMBRICOS NECANTIA.

Radices. Angelicæ, aristolog. Bistortæ bryon. Zedoariæ, Diptamni albi, Filicis, Graminis, Gentian. Helenii, Pethasitidos. succisæ, Tormentillæ.

Corti-

Cortic. [illegible] capparum [illegible]

Herbæ. absinthium, cardiaca, [illegible] benedict. Marrubium, Persicaria, [illegible] a, Ruta, Sabina, [illegible], Tanacetum. Tanacetum.

Flores. [illegible] pulorum.

Semina. [illegible] ficæ, Citri, [illegible] Nasturtii, [illegible] tonici, Tanaceti.

Fructus. Baccæ lauri. Amygdal. amar. Nuclei Persicorum.

Gummi. Juniperi. Aloe. Myrrha.

Ab Animalibus. Cornu C. [illegible] animalium. Unicornu.

Ex terra. Bolus armenus. Terra [illegible] lata, Corallina, corallum rub. Mercur[illegible] vivus, Nitrum, sulphur.

Succi. Ex prædictis, Limonum, [illegible] absinthid. Acetum, Omphacium, [illegible] liæ succ.

Aquæ. de Absinth. Cichor. End[illegible] Gentianæ, Graminis. flor. pruni [illegible] [illegible], Rutæ, Raphani sylvest. Por[illegible]

Cortices. radic. capparum & Mori.

Herba. absinthium, cardiaca, cardui benedict. Marrubium, Persicaria, portulaca, Ruta, sabina, scordium, Taraxacon. Tanacetum.

Flores. Persicorum, Centaur. min. Lupulorum.

Semina. Acetosæ, Aurantiorum, Brassicæ, Citri, Levistici, Nasturtii, Napi, Santonici, Tanaceti.

Fructus. Baccæ lauri. Amygdal. amar. Nuclei Persicorum.

Gummi. Juniperi, Aloë, Myrrha.

Ab Animalibus. Cornu C Ebur. fella animalium. Unicornu.

Ex terra. Bolus armenus. Terra sigillata, Corallina, corallum rub. Mercurius vivus, Nitrum, sulphur.

Succi. Ex prædictis, Limonum, vinum absinthid. Acetum, Omphacium, Portulacæ succ.

Aquæ. de Absinth. Cichor. Endiviæ, Gentianæ, Graminis. flor. pruni sylvest. menthæ, Rutę, Raphani sylvest. Portulacę.

Con-

Condita. Cortic. Aurant. Citri, radic. Helenii.

Syrup. Acetosit. Citri, Absinthi. de succo Aurantiorum, Citri, Acetosæ. Berberum, Byzantin. cichor. Endiviæ, flor. persicorum, Granatorum, Graminis Portulacę, Scordii.

Conserv. flor. Persicorum, Aurant. Citri, Tunicæ.

Pulvis. ad Lumbric. Augustanorum. sal absinth. scord. sambuc. à ℈ß. ad ℈ij.

Olea. Amygdal. amar. Zeduariæ. Nucleorum Persicorum.

Spiritus Vitrioli, Elixir. propriet. Theriac. Mitridat.

℞. *Radic. Gramin.* Mj. *sem. portulac. acetos. an.* Mß. *Sebesten. numero* x. *f. decoct. ad tertias, Frigid. colat. adde succi Granat. Aurantiorum, de Agrest. an.* ℥ j. *Endiviæ* ℥j. *Clarificetur cum sacch. & f. instar Iulabi.*

℞. *Pulv. Corallin.* ʒvj. *Sacchar. in aq. Absinthi. solut.* ℥iiij. *f. Rotulæ.*

EXTERNA.

Oleum. Absinth. colocynthid. Lauri, Rutæ.

Vnguen-

Vnguentum. de Arthanita, ad Vermes, Auguſtan.

Fella Animalium Umbilico impoſita & inuncta.

℞. *Aloës* ʒiß. *Scordii* ʒj. *Abrotani* ʒß. *f. pulv. adde ol. abſinth.* ℥ij. *rut. vel menthe,* ℥j. *Ceræ q. ſ. f. Cerotum. Mulieres ex pulv. Sabinæ & vitro pulveriſat. cum melle faciunt. Cataplaſma ad umbilicum contra vermem venæ umbilicalis, ſi ſine fluxu alvi*

℞. *Herb. abſinth. abrot. marrub, Matricar. tanacet. rutæ. ſcord. fol. perſic. arb. ſumm. centaur. min. an.* ℈ß. *coq. in acet. contuſ. adde farin. lupin.* ℥iij. *ol. nucl. perſic.* ʒij. *aloës in aq. vit. ſolut.* ℥ß. *myrrh.* ʒij. *Elix. propr.* ℈j. *f. cum pauc. tereb. Cataplaſm.*

Vel.

℞. *Succ. perſicar.* ℥j. *cum aceto extract. fell. porc. vel taur.* ʒj. *agaric.* ʒß. *farin. lupin. q. ſ. f. cum terebint. Emplaſtr.*

Si cum diarrhæa ℞. *ol. cydon.* ʒij. *ſucc. portul. cum acet. extract. farin. lent.* ʒß. *coral. C. C. icht. an,* ʒiij. *f. cum paux. tereb. empl. Si cum lienteria.*

℞. *Ol. absinth.* ℥j. *nardin.* ℥ß. *succ. menth.* ʒij. *aloës,* ʒiß. *myrrha. mastich. corall. rubr. an.* ʒß. *ceræ q. s. fiat linim. tempore usus add. acet. vel vin. malvat.*

EVACUANTIA PARTICULARIA:

CAPITIS.

I. ERRHINA.

Radices. Betæ. Ciclaminis, Ireos.

Herba. Anagallid. Betæ, Brassicæ, Majoranæ, Nicotian. Origani, Pulegii, Rutæ & earum succi.

Flores. Lilior. convall. Lavendulæ.

Semina. Anisi, Cumini, fœnicul. Nigellæ in aceto macerat.

Mel. Rosmarin. Anthosatum oxymel. s. & siquillit.

Saccharum rubrum, Euphorbium, Elaterium, Succus cyclaminis, Butyrum cum pulv. majoran.

Syrup. de Hyssopo.

Confectio. Mustarda dicta. Alexandrina au-

na aurea, Anacardin. Theriaca, Mitridat.

℞. *Succi Nicot. veri* ℥ *ß. majoran.* ʒj. *beta rub.* ʒvj. *lapid. magnet. succin an.* ʒ *ß. Hæmathit. Euphorbii correct. an.* gr. xv. *m. attrahitur per nares.*

II. Sternutatoria.

Ex *Radic.* Liliorum convall. Helleb. albi. Ireos, Pyretri.

Agaricus Piper. alb. zingib, caryophyl. Euphorb. cum castor.

Flor. Ptarmicæ.

Sem. Staphisagr. Pulvis Nicotian. ad ʒiß. vel ʒij. admisto cephalicorum æquali pondere.

Aq. Majoran. Nicotian.

Nodulus ex Pyretri ℈ß. hellebor. nigr. ʒj. Nasturt. ʒß. pulverisat. & mixt. in aqua Rosmarin. macerandus ad odorandum.

℞. *Pulv, lilior. convall. Rosmarin. majoran. an.* ℈ *ß. helleb. alb. sem. nigell, an.* gr. *j. ambr. mosch, griss. an.* gr. ij. *ol. majoran. fœnicul. an.* gut. j. *m. f. pulvis.*

III. Apophlegmatizonta.

Per Masticationem Palati illitionem vel Gargarisationem.

Radic. Angelic. Acori, costi, cyperi, Ireos Gentian. Galang. Imperator. Valerianæ, Pyretri.

Agaricus zingiberis, Pyretri per noctem in aceto macerat. ad ℥j.

Cortices. Radic. Cappar. Aurantiorum.

Herba. Hyssopi, Majoran. Origani.

Nicotian. fumus ore bibitus.

Fol. Hydropiger, Lauri, Lepidii, Nasturtii.

Semina. Anethi, Anisi, Erucæ, Fœniculi, Sesami. Sileris montan. Staphisagri.

Baccæ lauri, ficus, Juniperi, Passulæ, Amygdal. amar.

Aromata. Ammoniac. Cubebæ, caryophyl. castorium, cardamom. grana paradis. mastix masticat. Myrrha, Nux muscat. Piper. alb. & nigr.

Theriac. Mitridat. palato illitum.

℞. *Passul. mastiches, an.* ʒj. *radic. pyretri, sem. staphis. agr. an.* gr. xv. *conquass. f. Masticatorium, involvend. panno puro.*

℞. pulv.

℞. *Pulv. Castorei, Euphorb. sinapis Pyretri, Zingiber. Caryophyl. macis, an.* gr v. *mellis* ʒiiß. *m. f. linimentum palati & sub linguam.*

℞. *ex Majoran. Hyssop. Origani an.* M ß. *Pyretri, piperis an.* ʒj, *decoct.* lb. j *mellis* ℥ij. *aceti squillit.* ℥iß. *m. f. gargaris. in ore tenendus.*

EXPECTORANTIA.

℞. *Passul. mund.* ℥ij. *liquiric. ras* ℥ß. *mellis despumat.* ℥iß. *Sacchar. cand.* ℥iiß. *vini Hispan.* ℥iij. *bulliendo f. Condit. addito oleo Sulphuris q. s. ad aciditat. dos. coch.* j. *cum gutt.* ij. *vel* iij. *vini malvatici in quo helleborus maceraverit.*

℞. *Agarici albiss.* ʒij. *ficuum num.* x. *passul. min.* p. j. *Zingiber.* ℈ß. *coquantur in aqua pura. Colat.* ℥iiij. *addantur Syrup. rosar. solut. manna colabrin. an.* ℥j. *m. Syrupus de Erisimo Lobelii. de Pedo s. & compos. Quercetan.*

Oxymel. *Cratonis agaricat.*

℞. *Rad. Ireos incis.* ʒvj. *Zingib.* ʒiß. *a-*

garic. alb. ℥ß. herb. hyssop. veronic. scabios. marrub. origan. puleg. card. bened an. Mj. infund. in acet. aq. veronic. & card. bened. an. lb ijß. per trid. lent. express. lb. ijß. add. mell. opt. lb. ß. f. syrup. in quo suspend. petia cum cinamom. caryophyll. & calam. aromat.

APERIENTIA MESENTERIUM CUM EPATIS CAVO SIMOQUE.

Rad. 5. aperit. maj. min. polyp. q. cichor. tarax. ari. chelido. maj. gentian. gramin. cort. radic. capp. tamarisci. fol. cichor. agrimon. fumar. ceterach. scariol. centumnod. endiv. cuscuta, card. bened. chamædr. cap. ven. absint. lupul. flor. genist. borrag. sem. 4. frig. major. aquileg. amygd. amar. cicer. rubr. chalybs, acidulæ, spir. sal. vitriol. oxym. squill. syr. de duab. & 5. rad. acet. s. & ç. de cich. s. & cons. de Endiv aperitiv. Minder. ad cochl. iij. mane & vesperi. spec. diarrh. diatrion. santal. troch. de rhabarb. absinth. Eupator. pulv. cachectic. ut

℞.

℞. *Card. bened. m. I. flor. centaur. min. prun. sylv. an.* M ß. *agaric. alb. turbith. an.* ʒ ij. *hellebor. nigr.* ʒ I ß. *fol. sen. s. st* ℥ i ß. *absinth.* M ß. *cort. cit.* ʒ ß. *ZZ. galang. caryoph. an.* ʒ j. *sem. anis. fœnic. an.* ʒ ß. *passul. minor.* ℥ j. *Tarttar.* ℥ ß. *conquass. misc. pro nod. in vino vel cerevis.*

MENAGOGA.

Radices. Aristolog. allii, aronis, asari Bryoniæ, capparis centaur. min. Diptamni cretici, Enulæ, Eringii, fœniculi. Gentianæ, Ireos. Levistic. liliorum, petroselin. Pimpenell. Pyretri Pœoniæ, Valerianæ.

Herba. Absinth. artemisiæ, Abrothani, Betonica, Bellis, hortens. Beccabung. Brassium, Calaminth. Chamædrys, chamepith. Centaur. minor. cuscuta. cochlearia. chinus, Hædera terrestris, Matricar. Melis. Majoran. Pulegium, Rosmarin. Ruta, Salvia, Sabina, Spica, Sion.

Flores. Abrotani, Centaur. min. Chamædryos, Cheiri, Lavendul. Lil. albor. Hypericon. Melissæ, Sambuc. Stœchad.

Semina. Anisi, Dauci, Erucæ, Fœnicu-

li, nigell. Pœoniæ, Rutæ, Violar. lavendul.

Baccæ. Lauri, Juniperi, Ciceres, calamus aromatic. caſſia lignea, cinamom. Galang. coſtus, cyperus, crocus, Galbanum, aſa fœtida, Myrrha, Sagapœnum, Opopanacum, Am̃oniacum, Caſtorium, Succinum, Borrax nativa, Minera ferri, Chalybs præparat.

Aqua ex herbis & foliis: cinamomi, Dominarum, Minſichtii, Artemiſia compoſita Dorncreilii.

Theriaca Diateſſaron.

Pulvis ad partum.

Trochiſc. de myrrha. ab ℈j.

Extract. Sabinæ, Gentianæ.

Tinctura Hyperici.

Magiſterium Succini.

Oleum Cinamomi gutt. iij. ex aq. Verbenæ ol. ſuccini gutt. ix. umbilico impoſitæ & gutt. v. bis in hora ſumpt. ol. heracl. Rul.

Freitagius ℞. *Galbani, Sagapœn. ammoniac. in acet. ſquillitit. ſolut. an.* ℈j. *pulv. myrrh. piper. Boracis, ſabinæ vel ſucci inſpiſſa-*

[illegible] ℈ß. [illegible] Tartari [illegible] ℈ß. [illegible] ol. Succini [illegible] gutt. ix. [illegible] pilulis.

Zacutus ℞. [illegible] Lupuli [illegible] aniſ. [illegible] cord. [illegible] Luc. moſch. bacc. Juniperi, an. ℥ß. [illegible] artemiſ. rut. [illegible] q. ſ. [illegible] ℔iij. colat. add. [illegible] alkerm. [illegible] an. ℥ij. Diamoſch. [illegible] ſyrup. [illegible] de artemiſ. ℥iij. [illegible] ſingulis [illegible].

Vel cum Fallop. ℞. Limaturæ Chalybis ℔. ij. lava ex aceto optimo, [illegible] f. pulvis ſubtilis, addendo [illegible] an ℥ß. Vini Malvatici ℔. vj. vel [illegible] in [illegible] calido ſemper agitando.

EXTERNA.

℞. ol. amygd. amar. [illegible] an. ℥j. [illegible]

œoniæ, Rutæ, Violar. lavendul.
Lauri, Juniperi, Cicetes, cola-
ric. cassia lignea, cinamom. Ga-
, cyperus, crocus, Galbanum,
Myrrha, Sagapœnum, Opo-
mmoniacum, Castorium, Sac-
rax nativa, Minera ferri, Cha-
ar.
herbis & foliis : cinamomi
n, Minsichtii, Artemisia com.
creilii.
Diatessaron.
d partum.
c. de myrrha. ab ℈j.
Sabinæ, Gentianæ.
a Hyperici.
rium Succini.
Cinamomi gutt. iij. ex aq. Ve-
ccini gutt. ix. umbilico imposi.
bis in hora sumpt. ol. heracl.
s ℞. *Galbani, Sagapœn. ammon.*
squillitic. solut. an. ʒj. *pulv.*
Boracis, sabina vel succi in-
spisse

spissati cum baccarum ejus an. ℈ij. *extract. splenis bovini* ℈iß. *Gentianæ. Centaur. min. Croci an.* ℈ij. *sal theriacal. Tartari Vitriol. an.* ℈ß. *mellis Anacardin. q. s. f. Massa, cui instill. ol. Succini, lavendul. an.* gutt. ix. *pro pillulis.*

Zacutus ℞. *Capill. Vener. Eupator. Asplen. an.* Mj. *fl. cordial.* ʒiij. *sem. frig. an.* ℥ß. *anis. fœnic. cinamom. an.* ʒij. *glycyrrhiz.* ℥iß. *scord. Meliss. scorzoner. an.* Miij. *asari* ℥j. *Nuc. mosch. bacc. Juniperi, an.* ℥ß. *Matricar, artemis. rut. rec. an.* Mij. *coq. in aq. q. s. ad remanent.* ℔iij. *colat. add. confect. alkerm. hyancinth. an.* ʒiij. *Diamarg.* ℈iiij. *syrup. capill. Veneris, glycyrrh. an.* ℥viij *syr. de artemis.* ℥iij. *sacch. q. s. f. syrup. dos.* ℥iiij. *singulis auror.*

Vel cum Fallop. ℞. *Limaturæ Chalybis* ℔. ij. *lava ex aceto optimo, colatur, exsiccetur. f. pulvis subtilis, addendo caryophyllorum* ℥ß. *Vini Malvatici* lb. vj. *vel* viij. *stent in loco calido semper agitando.*

EXTERNA.

℞. *ol. amygd. amar. lilior. an.* ℥j. *chei-*

vin. vel Irin. ℥ij. *ſpic. celt. ſchœnant. aſar. an.* ʒiij. *ſem apii. petroſel. an.* ʒiij. *terebinth. axung. anſer. vet. an.* ℥ij. *cer. nov. q. ſ. f. ungt. add. ſucc. apii, artemiſ. puleg. &c.*

℞. *Lupinor. abſinth. an.* ℥j. *troch. myrrh.* ʒiij. *rut.* ʒij. *bovin. fell. q. ſ. f. cataplaſm. pro umbilic.*

℞. *Abrotan. ſauin. artemiſ. an.* Mj. *puleg. origan. tanacet. an.* Mij. *inciſ. M. pro ſuffumig.*

Peſſus ℞. *terebinth.* ℥ß. *pulv. myrrh* ʒj. *croc.* ℈ß. *ſtyrac. gall. moſch. an.* ʒß. *mell.* ℥iß. *cum lana caprin. vel goſſyp. f. inſtar digiti medii. Poteſt etiam ſumi per os ad* ʒij. *ſolut. in mortar. cum ovi lut. & vin.*

HÆMORRHOIDES APERIENTIA.

INTERNA.

Aloë, vinum generoſum, Suppoſitoria & clyſteres acres purgantes.

EXTERNA.

Folia. Borraginis, Mercurialis, Parietaria, Ficus, affricta cum panno.

[illegible] Beta, Cyclaminis, [illegible] Mercurialis, [illegible] cepanus [illegible] porri bulbi [illegible]

[illegible] Nitrum, [illegible]

[illegible] ſiculis.

Suffitus [illegible]

Inſeſſus [illegible]

Sapientia [illegible]

H[illegible] applicatus.

℞. Fol. [illegible] Artemiſia, Calamentha, Hyſſop. ſaturejæ. Majoran. an. Mj. Salvia Mij. fol. melilot. Chamæmel. [illegible] Mß [illegible] aq. & vini quarta parte [illegible] Vaporum.

ROBORANS UNIVERSALISSIMUM.

Multi ſunt, qui ex particularium [illegible] *medicamentum univerſaliſſimum* [illegible] *volunt, fruſtra autem* [illegible] *experientia atteſtatur. Univerſaliſſimum* [illegible] *lem remedium ex univerſaliſſimo, non* [illegible] *em particulari corpore debet* [illegible] *Ha*[illegible]

univer[illegible]

Succus. Betæ, Cyclaminis, Centauri minor. Matricariæ, Ireos, ceparum, porri, vel porri bulbi illita.

Fimus columbarum, Nitrum, pulpa colocynthid. Euphorbi.

Suffitus ex Nucleis persicorum, cum ossiculis.

Insessus & fotus ex menagogis.

Saphœnæ seu venæ sub poplite sectio.

Hirudinum applicatio.

℞. *Fol. althea, Artemisiæ, Calaminth. Hyssop. satureja. Majoran. an.* M. j. *Sabin.* M ij. *fol. melilot. Chamomeli. Iasmini an.* M ß. *coq. in aq. & vini quarta parte, pro Vaporario.*

ROBORANS UNIVERSALISSIMUM.

Multi sunt, qui ex particulari materiâ medicamentum universalissimum elicere volunt, frustra autem omnia fuisse, experientia attestatur. Vniversalissimum siquidem remedium ex universalissimo, non autem particulari corpore debet erui. Hac univer-

universalissima Antiquorum Medicorum Medicina dicitur lapis Philosophorum, quæ non solum omnes morbos hominis per Naturam & Artem curabiles tollit, sed etiam omnia metalla imperfecta purgat ab omnibus facibus, & in summam puritatem convertit. Fitq; juxta Sendivogium hoc modo. Fode foveã usq; ad Genua, & accipe terrã nostram, in quâ est rivulus & unda viva, sc. universale menstruum, & aqua nostra Pontica, in qua habitat sal Armoniacum nostrum, & spiritus vivus universi, qui omnia in se continet: Nam in hoc Elemento aqueo non tantum sunt cætera Elementa, sed etiam per illud corpora inferiora resolvuntur, producuntur, conservantur, augentur, & incrementum virtutum suarum accipiunt; Hinc in ista aqua sc. Saturni nostri sunt medicamenta, quæ vires omnium superiorum & inferiorum eminenter in se habent, ita ut nemo dubitare debeat, omnia sublunaria cum aqua illa Universalissima re[illegible], & ad primam materiam reduci posse, quia illa omnia primò aqua fuerunt, &

[illegible] quid ligatur [illegible] etiam [illegible] maris nostri, quæ est aqua cœlestis [illegible] viva, [illegible] manans. Nulla enim alia aqua [illegible] fontis neq; foveæ, neq; ex variis rebus [illegible] ad hoc opus utilis est, sed omnes sunt [illegible], nisi [illegible] radiis Solis & Lunæ [illegible] magnetis & Chalybis nostri. Sed [illegible], quæ aqua ista [illegible] ri & sal armoniacum nostrum unde possit elici, paucis est cognitum, & hic [illegible]: [illegible] quiescens, materia quidem terra & [illegible] [illegible] nitrum est, sed Philosophorum [illegible] gi Nitrum, quod Sendiv. [illegible] in Epilogo describit, & nominat Sal Nitrum, Materia enim nostra debet esse Hermaphroditica: Nitrum autem [illegible] Nitrum tale non est, Sal nitrum verò [illegible], quàm Chalybs, qui attrahit aurum [illegible] vivum, ut ex Sendivogii somno videre est, qui in Insulâ duas fodinas à Neptuno & Saturno monstratas vidit, Chalybis sc. & Auri. Hæc duo faciunt Mercurium Philosophorum, sine quo nihil efficitur. Chalybs a. ex qui vis terrâ potest præparari, cum quo ca-

quo quid ligatur, eodem etiam resolvitur, sc. aqua maris nostri, quæ est aqua cœlestis & aqua vitæ, non madefaciens manus. Nulla enim alia aqua, neq; fontis neq; fortis, neq; ex variis rebus elicita ad hoc opus utilis est. sed omnes sunt venenosæ, nisi hauriatur è radiis Solis & Lunæ vi magnetis & Chalybis nostri. Sed modus, quo aqua ista hauriri & sal armoniacum nostrum inde posset elici, paucis est cognitus, & hic jubet Plato quiescere, materia quidem certa & indubitata nitrum est, sed Philosophi nolunt vulgi Nitrum, quod SendiVogius affabrè in Epilogo describit, & nominat sal Nitrum, Materia enim nostra debet esse Hermophroditica: Nitrum autem quatenus Nitrum tale non est, Sal nitrum verò nihil est aliud, quàm Chalybs, qui attrahit aurum nostrum vivum, ut ex SendiVogii somno videre est, qui in Insulâ duas fodinas à Neptuno & Saturno monstratas vidit, Chalybis sc. & Auri. Hæc duo faciunt Mercurium Philosophorũ, sine quo nihil efficitur. Chalybs a. ex quâvis terrâ potest præparari, cum quo ca-

ptatur avicula Hermetis, ut effatum ita ratum maneat: Illud quod est inferiùs, est sicut id, quod est superiùs; *& vice versâ. Terra enim est basis & fundamentum omnium Elementorum, est objectum, subjectum & receptaculum omnium influxuum radiorumq; cœlestium. Ipsa in se continet omnium rerum semina, seminalesq; virtutes: ideò dicitur animalis, vegetalis & mineralis, quæ ab omnibus reliquis Elementis & cœlis fœcundata omnium ex se est genitrix. Ipsa est receptiva omnium fœcunditatum, & veluti prima parens omnium pullulativa, centrum & mater: Tolle de illâ quantumcunq; secretâ, lotâ, depuratâ subtilisata impuritates & linque aliquamdiu: mox cœlestibus viribus gravida ex seipsa producet plantas, vermiculos & animalia, lapillos, lucidasq; metallorum scintillas. in ea sunt secreta maxima. si quãdo fuerit per artificiũ ignis purgata, & ad simplicitatẽ suã congruâ lotione redacta. Ipsa est prima nostra creationis materia, & restaurationis ac conservationis nostræ verissima medicina. Si igi-*

[illegible] sal Nitrum [illegible]
[illegible], tanquam per Chalybem, [illegible]
[illegible] Spiritum [illegible] sal [illegible]
[illegible] Philosophorum, [illegible]
Rotam [illegible] in Tincturam rubram, quæ
cum auro [illegible] tandem fermentanda est.
Modus [illegible]. Accipe [illegible]
mine [illegible] & [illegible] Tincturæ.
tis, Terram [illegible] Sal [illegible]
& auri vivi, [illegible]
ti vel [illegible] in [illegible]
nali aut Autumnali, Sal [illegible]
[illegible] Magnetis instar [illegible]
& cum [illegible] putrefactis [illegible]
[illegible] magnum receptaculum, [illegible]
Spiritus, Sal sublimatum & volatile, [illegible]
umq; rubrum ex capite mortuo philosophi-
calcinato cum phlegmate Sal fixum extra-
he, & conjunge hæc tria, sigilla Hermeticè,
excoque per varios colores ad rubedinem &
fixationem, adde 12. partem auri, fermenta,
& Essentia auri mortificabitur, denuoq; re-
vivificet ac resurget. vel

tur per sal Nitrum seu crystallos dulces philosophicos, tanquam per Chalybem, attrahitur Spiritus universi, vel sal naturæ, quod verum aurum est Philosophorum, tunc per Rotam physicam fit Tinctura rubra, quæ cum auro vulgi tandem fermentanda est; Modus clarior talis esse potest: Accipe in nomine Sacro Sanctæ & Individuæ Trinitatis, Terram nostram Sal Nitrosam chalybis & auri vivi, versus orientem, Sole in Arietē vel librā progrediente, ipso æquinoctio Vernali aut Autumnali, sal Naturæ vel radios Astrales Magnetis instar attrahentē, lixivia & cum reliquiis putrefactis impleret ortam, cui præfixum sit magnū receptaculū, destilla Spiritus, Sal sublimatum & volatile, oleumq; rubrum ex capite mortuo philosophiæ calcinato cum phlegmate Sal fixum extrahe, & conjunge hæc tria, sigilla Hermeticè, excoque per varios colores ad rubedinem & fixitatem, adde 12. partem auri, fermenta, & Essentia auri mortificabitur, denuoq; reviviscet ac resurget. vel

Si centrum æthereum cognoveris, accipe Centrum
Ætheris, & Centri quære superficiē:
Iunge superficiem centro: sic æther ab alto
Defluet in terrā, terra polumq; petet:
Hanc Hermetis avem si multiplicaveris Arte
Totius Arcani Rex eris Alchymici.

Sic Cornel. Drebbel telluris Spiritum crystallinū in modum alicujus nebulæ contemplabatur, animam verò quasi tinctam sanguine corpus deniq; ejusdem stabile atq; indomitum instar crystalli hic cernebat spiritum militantem adversus corpus, quod cum tandem superasset, ex ambobus factum est unum: Corpus serviebat animæ, eratq; illi pro stabili domicilio, Spiritus sublevabat corpus & animam non secus ac cœlum crystallinum. Anima ornamentum addebat tum spiritui tum corpori colore subroseo & ferè cœlesti! conf. c. 9.10. de rat. Elem. Flud. tr. 1. Macroc. l. 5. c. 1.

ROBO-

PHALIA, ASA.

Asa & Phalea, ex Græco [illegible] quia homines reddunt a morbis [illegible] vocantur [illegible], quod Abraham (à Patre Regum Elias) commentatur. Asa autem est [illegible] & universale medicamentum ad [illegible]; Cùm tria principia miscentur, fit medicina, quam vocant Abi[illegible]ail; Quando tria principia [illegible] purgescunt, regenerantur, & ad summam quintam Essentiam rediguntur, fit Phalea universalis [illegible] adiunxit, quorum trium virtutem [illegible] describit Basilius Valentinus in libello de Microcosmo [illegible] mysterio, & luminari[illegible]bus universæ medicinæ. Desumuntur autem ex triplici Naturæ regno; Animali, Vegetabili, Minerali.

PHALIA SIU LAPIS ANIMALIS.

Quoniam homo constat tribus princ[illegible] [illegible]is, Sale, Sulphure & Mercurio, ex quoru[illegible] [illegible] dissidio & destructione morbi ipsaq; m[illegible] [illegible]inatur: Idcirco Basilius Valent[illegible]

Roborans Universale.

Phaleia, Asa.

Aſa & Phalcia, ex Græco ἀσφάλεια. Sicherheit (quia ſecuros reddunt à morbis) vocantur, tertiumq́; additur, quod Abihail (à Patre Reginæ Eſther) nominatur. Aſa autem eſt ſulphur & univerſale medicamentum ad extra; Cùm tria principia miſcentur, fit medicina, quam vocant Abihail; Quando tria principia ſimul putreſcunt, regenerantur, & ad fixam quintam Eſſentiam rediguntur, fit Phaleia, univerſale ad intra, quorum trium virtutes baſilicè deſcribit Baſilius Valentinus in libello de Microcoſmo ejuſq́; myſterio, & luminaribus univerſæ medicinæ. Deſumuntur autem ex triplici Naturæ regno; Animali, Vegetabili, Minerali.

Phaleia seu Lapis Animalis.

Quoniam homo conſtat tribus principiis, Sale, ſulphure & Mercurio, ex quorum diſſidio & deſtructione morbi ipſaq́; mors oboriuntur: Idcircò Baſilius Valentinus

℞. Ol. absinth. ℥j. *nardin.* ʒß. *succ. menth.* ʒij. *aloës,* ʒiß. *myrrha. mastich. corall. rubr. an.* ʒß. *ceræ q. s. fiat linim. tempore usus add. acet. vel vin. malvat.*

EVACUANTIA PARTICULARIA:

CAPITIS.

I. ERRHINA.

Radices. Betæ. Ciclaminis, Ireos.

Herba. Anagallid. Betæ, Brassicæ, Majoranæ, Nicotian. Origani, Pulegii, Rutæ & earum succi.

Flores. Lilior. convall. Lavendulæ.

Semina. Anisi, Cumini, fœnicul. Nigellæ in aceto macerat.

Mel. Rosmarin. Anthosatum oxymel. s. & squillit.

Saccharum rubrum, Euphorbium, Elaterium, Succus cyclaminis, Butyrum cum pulv. majoran.

Syrup. de Hyssopo.

Confectio. Mustarda dicta. Alexandrina au-

na aurea, Anacardin. Theriaca, Mittidat.

℞. *Succi Nicot. veri* ℥ *ß. majoran.* ʒj. *beta rub.* ʒvj. *lapid. magnet. succin. an.* ʒ *ß. Hamathit. Euphorbii correct. an.* gr. xv. *m. at trahitur per nares.*

II. STERNUTATORIA.

Ex *Radic.* Liliorum convall. Helleb. albi. Ireos, Pyretri.

Agaricus Piper. alb. zingib, caryophyl. Euphorb. cum castor.

Flor. Ptarmicæ.

Sem. Staphisagr. Pulvis Nicotian. ad ʒiß. vel ʒij. admisto cephalicorum æquali pondere.

Aq. Majoran. Nicotian.

Nodulus ex Pyretri ℈ß. hellebor. nigr. ʒj. Nasturt. ʒß. pulverisat. & mixt. in aqua Rosmarin. macerandus ad odorandum.

℞. *Pulv, lilior. convall. Rosmarin. majoran. an.* ℈ *ß. helleb. alb. sem. nigell. an.* gr. ʒ. *ambr. mosch. griss. an.* gr. ij. *ol. majoran. fœnicul. an.* gut. j. *m. f. pulvis.*

III. APOPHLEGMATIZONTA.

Per Masticationem Palati illitionem vel Gargarisationem.

Radic. Angelic. Acori, costi, cyperi, Ireos Gentian. Galang. Imperator. Valerianę, Pyretri.

Agaricus zingiberis, Pyretri per noctem in aceto macerat. ad ℥j.

Cortices. Radic. Cappar. Aurantiorum.

Herba. Hyssopi, Majoran. Origani.

Nicotian. fumus ore bibitus.

Fol. Hydropiger, Lauri, Lepidii, Nasturtii.

Semina. Anethi, Anisi, Erucæ, Fœniculi, Sesami. Sileris montan. Staphisagri.

Baccæ lauri, ficus, Juniperi, Passulæ, Amygdal. amar.

Aromata. Ammoniac. Cubebæ, caryophyl. castorium, cardamom. grana paradis. mastix masticat. Myrrha, Nux muscat. Piper. alb. & nigr.

Theriac. Mitridat. palato illitum.

℞. *Passul. mastiches, an.* ℥j. *radic. pyretri, sem. staphis. agr. an.* gr. xv. *conquass. f. Masticatorium, involvend. panno puro.*

℞. pulv.

EXPECTORANTIA.

℞. *Pulv. Castorei, Euphorb. sinapis Pyretri, Zingiber. Caryophyl. macis, an.* gr v. *mellis* ʒiiß. *m. f. linimentum palati & sub linguam.*

℞. *ex Majoran. Hyssop. Origani an.* Mß. *Pyretri. piperis an.* ʒj, *decoct.* lb. j *mellis* ℥ij. *aceti squillit.* ℥iß. *m. f. gargaris. in ore tenendus.*

EXPECTORANTIA.

℞. *Passul. mund.* ℥ij. *liquiric. ras* ℥ß. *mellis despumat.* ℥iß. *Sacchar. cand.* ℥iiß. *vini Hispan.* ℥iij. *bulliendo f. Condit. addito oleo Sulphuris q. s. ad aciditat. dos. coch.* j. *cum gutt.* ij. *vel* iij. *vini malvatici in quo helleborus maceraverit.*

℞. *Agarici albiss.* ʒij. *ficuum num.* x. *passul. min.* p. j. *Zingiber.* ℈ß. *coquantur in aqua pura. Colat.* ℥iiij. *addantur Syrup. rosar. solut. manna colabrin. an.* ℥j. *m. Syrupus de Erisimo Lobelii. de Pedo s. & compos. Quercetan.*

O*xymel. Cratonis agaricat.*

℞. *Rad. Ireos incis.* ʒvj. *Zingib.* ʒiß. *agaric.*

garic. alb. ℥ß. herb. hyssop. veronic. scabios. marrub. origan. puleg. card. bened an. M j. *infund. in acet. aq. veronic. & card. bened. an.* lb *iß. per trid. lent. expreß* lb. *iß. add. mell. opt.* lb. *ß. f. syrup. in quo suspend. petia cum cinamom. caryophyll. & calam. aromat.*

APERIENTIA MESENTERIUM CUM EPATIS CAVO SIMOQUE.

Rad. 5. aperit. maj. min. polyp. q. cichor. tarax. ari. chelido. maj. gentian. gramin. cort. radic. capp. tamarisci. fol. cichor. agrimon. fumar. ceterach. scariol. centumnod. endiv. cuscuta, card. bened. chamædr. cap. ven. absint. lupul. flor. genist. borrag. sem. 4. frig. major, aquileg. amygd amar. cicer. rubr. chalybs, acidulæ, spir. sal. vitriol. oxym. squill. syr. de duab. & 5. rad. acet. s. & ç. de cich. s. & cons. de Endiv aperitiv. Minder. ad cochl. iij. mane & vesperi. spec. diarrh. diatrion. santal. troch. de rhabarb. absinth. Eupator. pulv. cachectic. ut

℞.

℞. Card. bened. m. 1. flor. centaur. min. prun. sylv. an. Mß. agaric. alb. turbith. an. ʒij. hellebor. nigr. ʒiß. fol. sen. s. ſt ℥iß. absinth. Mß. cort. cit. ʒß. ZZ. galang. caryoph. an. ʒj. sem. anis. fœnic. an. ʒß. passul. minor. ℥j. Tarttar. ℥ß. conquass. misc. pro nod. in vino vel cerevis.

MENAGOGA.

Radices. Aristolog. allii, aronis, asari Bryoniæ, capparis centaur. min. Diptamni cretici, Enulæ, Eringii, fœniculi, Gentianæ, Ireos, Levistic. liliorum, petroselin. Pimpenell. Pyretri Pœoniæ, Valerianæ.

Herbæ. Absinth. artemisiæ, Abrothani, Betonica, Bellis, hortens. Beccabung. Brassium, Calaminth. Chamædrys, chamepith. Centaur. minor. cuscuta. cochlearia. chinus, Hædera terrestris, Matricar. Melis. Majoran. Pulegium, Rosmarin. Ruta, Salvia, Sabina, Spica, Sion.

Flores. Abrotani, Centaur. min. Chamædryos, Cheiri, Lavendul. Lil. albor. Hypericon. Melissæ, Sambuc. Stœchad.

Semina. Anisi, Dauci, Erucæ, Fœniculi,

li, nigell. Pœoniæ, Rutæ, Violar. lavendul.

Baccæ. Lauri, Juniperi, Ciceres, calamus aromatic. cassia lignea, cinamom. Galang. costus, cyperus, crocus, Galbanum, Opoasa foetida, Myrrha, Sagapœnum, Opopanacum, Am̃oniacum, Castorium, Succinum, Borrax nativa, Minera ferri, Chalybs præparat.

Aqua ex herbis & foliis: cinamomi, Dominarum, Minsichtii, Artemisia composita Dorncreilii.

Theriaca Diatessaron.

Pulvis ad partum.

Trochisc. de myrrha. ab ʒj.

Extract. Sabinæ, Gentianæ.

Tinctura Hyperici.

Magisterium Succini.

Oleum Cinamomi gutt. iij. ex aq. Verbenæ ol. succini gutt ix. umbilico impositæ & gutt. v. bis in hora sumpt. ol. heracl. Rul.

Freitagius ℞. *Galbani, Sagapœn. ammoniac. in acet. squillitit. solut. an. ʒj. pulv. myrrh. piper. Boracis, sabina vel succi inspissa-*

Pœoniæ, Rutæ, Violar. lavendul.
Lauri, Juniperi, Ciceres, cala-
...aric. cassia lignea, cinamom. Ga-
...s, cyperus, crocus, Galbanum,
..., Myrrha, Sagapœnum, Opo-
Amoniacum, Castorium, Suc-
...rax nativa, Minera ferri, Chi-

...at.
...x herbis & foliis: cinamomi,
...m, Minsichtii, Artemisia com-
...nereilii.
...a Diatessaron.
...d partum.
...c. de myrrha. ab ʒj.
Sabinæ, Gentianæ.
...a Hyperici.
...rium Succini.
...inamomi gutt. iij. ex aq. Ver-
...cini gutt. ix. umbilico imposi.
bis in hora sumpt. ol. heracl.

...s ℞. *Galbani, Sagapœn. ammo-*
... squillitit. solut. an. ʒj. pulv.
Boracis, sabinæ vel succi in-
spiss-

spissati cum baccarum ejus an. ℈ij. *extract. splenis bovini* ℈iß. *Gentianæ. Centaur. min. Croci an.* ℈ij. *sal theriacal. Tartari Vitriol. an.* ℈ß. *mellis Anacardin. q. s. f. Massa, cui instill. ol. Succini, lavendul. an.* gutt. ix. *pro pillulis.*

Zacutus ℞. *Capill. Vener. Eupator. A-splen. an.* Mj. *fl. cordial.* ʒiij. *sem. frig. an.* ℥ß. *anis. fœnic. cinamom. an.* ʒij. *glycyrrhiz.* ʒiß. *scord. Meliss. scorzoner. an.* Miij. *asari* ʒj. *Nuc. mosch. bacc. Iuniperi, an.* ℥ß. *Matri-car, artemis. rut. rec. an.* Mij. *coq. in aq. q. s. ad remanent.* ℔iij. *colat. add. confect. alkerm. hyancinth. an.* ʒiij. *Diamarg.* ℈iiij. *syrup. capill. Veneris, glycyrrh. an.* ℥viij *syr. de artemis.* ʒiij. *sacch. q. s. f. syrup. dos.* ℥iiij. *singulis auror.*

Vel cum Fallop. ℞. *Limaturæ Chalybis* ℔. ij. *lava ex aceto optimo, colatur, exsiccetur. f. pulvis subtilis, addendo caryophyllorum* ℥ß. *Vini Malvatici* ℔. vj. *vel* viij. *stent in loco calido semper agitando.*

EXTERNA.

℞. *ol. amygd. amar. lilior. an.* ℥j. *chei-*

rin. vel Irin. ℥ij. *spic. celt. schœnant. asar. an.* ʒiij. *sem apii. petrosel. an.* ʒiij. *terebinth. axung. anser. vet. an.* ℥ij. *cer. nov. q. s. f. ungt. add. succ. apii, artemis. puleg. &c.*

℞. *Lupinor. absinth. an.* ℥j. *troch. myrrh.* ʒiij. *rut.* ʒij. *bovin. fell. q. s. f. cataplasm. pro umbilic.*

℞. *Abrotan. savin. artemis. an.* Mj. *puleg. origan. tanacet. an.* Mij. *incis. M. pro suffumig.*

Pessus ℞. *terebinth.* ℥ß. *pulv. myrrh.* ʒj. *croc.* ℈ß. *styrac. gall. mosch. an.* ʒß. *mell.* ℥iß. *cum lana caprin. vel gossyp. f. instar digiti medii. Potest etiam sumi per os ad* ʒij. *solut. in mortar. cum ovi lut. & vin.*

HÆMORRHOIDES APERIENTIA.

INTERNA.

Aloë, vinum generosum, Suppositoria & clysteres acres purgantes.

EXTERNA.

Folia. Borraginis, Mercurialis, Parietaria, Ficus, affricta cum panno.

Suc-

Succus. Betæ, Cyclaminis, ...
... Matricariæ, ... cepæ, ...
... porri bulbi ...
Fimus columbinus, Nitrum, ...
... Suffitus ... pectinum, cum ...
Insessus & fotus ...
Saphenæ seu venæ ... sectio.
Hirudinum applicatio.
℞. Fol. altheæ, Artemisiæ, Calamenth. Hyssop. satureja. Majoran. an. M j. Sabin. M ß. ... melilot. Chamomill. ... an. M ß. coq. in aq. & vini quarta parte, pro Vaporatu.

ROBORANS UNIVERSALISSIMUM.

Multi sunt, qui ex particulari materia medicamentum universalissimum elicere volunt, frustra autem omnia fuisse, experientia attestatur. Universalissimum siquidem remedium ex universalissimo, non autem particulari corpore debet esse. Hoc univer-

Succus. Betæ., Cyclaminis, Centaurij minor. Matricariæ, Ireos, ceparum, porri, vel porri bulbi illita.

Fimus columbarum, Nitrum, pulpa colocynthid. Euphorbi.

Suffitus ex Nucleis persicorum, cum ossiculis.

Insessus & fotus ex menagogis.

Saphœnæ seu venæ sub poplite sectio.

Hirudinum applicatio.

℞. *Fol. althea, Artemisiæ, Calaminth. Hyssop. satureja. Majoran. an.* M.j. *Sabin.* Mij. *fol. melilot. Chamomeli. Iasmini an.* M ß. *coq. in aq. & vini quarta parte, pro Vaporario.*

ROBORANS UNIVERSALISSIMUM.

Multi sunt, qui ex particulari materiâ medicamentum universalissimum elicere volunt, frustra autem omnia fuisse, experientia attestatur. Universalissimum siquidem remedium ex universalissimo, non autem particulari corpore debet erui. Hac univer-

universalissima Antiquorum Medicorum Medicina dicitur lapis Philosophorum, quæ non solum omnes morbos hominis per Naturam & Artem curabiles tollit, sed etiam omnia metalla imperfecta purgat ab omnibus fæcibus, & in summam puritatem convertit. Fitq; juxta Sendivogium hoc modo. Fode foveã usq; ad Genua, & accipe terrã nostram, in quâ est rivulus & unda viva, sc. universale menstruum, & aqua nostra Pontica, in qua habitat sal Armoniacum nostrum, & spiritus vivus universi, qui omnia in se continet: Nam in hoc Elemento aqueo non tantum sunt cætera Elementa, sed etiam per illud corpora inferiora resolvuntur, producuntur, conservantur, augentur, & incrementum virtutum suarum accipiunt; Hinc in ista aqua sc. Saturni nostri sunt medicamenta, quæ vires omnium superiorum & inferiorum eminenter in se habent, ita ut nemo dubitare debeat, omnia sublunaria cum aqua illa Universalissima re[illegible], & ad primam materiam reduci posse, quia illa omnia primò aqua fuerunt, &

quo

[illegible] quid legatur [illegible] rejiciatur &c. [illegible] maris nostri, quæ est aqua [illegible] & [illegible] vita, [illegible] manat. Nulla [illegible] alia aqua, [illegible] neq; [illegible], neq; ex variis rebus [illegible] ad hoc opus utilis est, sed omnes sunt [illegible], nisi hauriatur è radiis Solis & Lunæ [illegible] magnetis & Chalybis nostri. Sed modus, quo aqua ista hauriri & sal [illegible] nostrum inde possit elici, [illegible] est ignotum, & hic [illegible]: Plane quiescere, materia quidem certa & [illegible] [illegible] Nitrum est, sed [illegible]. [illegible] gi Nitrum, quod Sendivogius [illegible] in Epilogo describit, & nominat sal Nitrum. Materia enim nostra debet esse Hermaphroditica: Nitrum autem quatenus Nitrum tale non est, Sal nitrum vero nihil est aliud, quàm Chalybs, qui attrahit aurum nostrum [illegible] vivum, ut ex Sendivogii [illegible] videre est, qui in Insulâ duas fodinas à Neptuno & Saturno monstratas vidit, Chalybis sc. & Auri. Hæc duo faciunt Mercurium Philosophorum, sine quo nihil efficitur. Chalybs à ex [illegible] terrâ potest præparari, cum quo ca-

R

ptatur

quo quid ligatur, eodem etiam resolvitur, sc. aqua maris nostri, quæ est aqua cœlestis & aqua vitæ, non madefaciens manus. Nulla enim alia aqua, neq; fontis neq; fortis, neq; ex variis rebus elicita ad hoc opus utilis est, sed omnes sunt venenosæ, nisi hauriatur è radiis Solis & Lunæ vi magnetis & Chalybis nostri. Sed modus, quo aqua ista hauriri & sal armoniacum nostrum inde posset elici, paucis est cognitus, & hic jubet Plato quiescere, materia quidem certa & indubitata nitrum est, sed Philosophi nolunt vulgi Nitrum, quod SendiVogius affabrè in Epilogo describit, & nominat sal Nitrum, Materia enim nostra debet esse Hermophroditica: Nitrum autem quatenus Nitrum tale non est, Sal nitrum verò nihil est aliud, quàm Chalybs, qui attrahit aurum nostrum vivum, ut ex SendiVogii somno videre est, qui in Insulâ duas fodinas à Neptuno & Saturno monstratas vidit, Chalybis sc. & Auri. Hæc duo faciunt Mercurium Philosophorũ, sine quo nihil efficitur. Chalybs a. ex quâ vis terrâ potest præparari, cum quo ca-

ptatur avicula Hermetis, ut effatum ita ratum maneat: Illud quod est inferiùs, est sicut id, quod est superiùs; & vice versâ. Terra enim est basis & fundamentum omnium Elementorum, est objectum, subjectum & receptaculum omnium influxuum radiorumq; cœlestium. Ipsa in se continet a omnium rerum semina, seminalesq; virtutes: ideò dicitur animalis, vegetalis & mineralis, quæ ab omnibus reliquis Elementis & cœlis fœcundata omnium ex se est genitrix. Ipsa est receptiva omnium fœcunditatum, & veluti prima parens omnium pullulativa, centrum & mater: Tolle de illâ quantumcunq; secretâ, lotâ, depuratâ subtilisata impuritates & linque aliquamdiu: mox cœlestibus viribus gravida ex seipsa producet plantas, vermiculos & animalia, lapillos, lucidasq; metallorum scintillas, in ea sunt secreta maxima, si quādo fuerit per artificiū ignis purgata, & ad simplicitatē suā congruâ lotione redacta. Ipsa est prima nostræ creationis materia, & restaurationis ac conservationis nostræ verissima medicina. Si igi-

tur

ta per sal Nitrum seu crystallos [illegible] [illegible], tanquam per Chalybem, [illegible] Spiritum universalem: sal naturæ, quod [illegible] est Philosophorum, [illegible] Rotam physicam seu Trituram rubram, qua cum auro [illegible] tandem fermentanda est. Modus clarus talis est [illegible]. Accipe in nomine Sanctæ & individuæ Trinitatis, Terram [illegible] Sal [illegible] chalybis & auri veri, [illegible] vel [illegible] Autumnali, [illegible] Magnetis instar [illegible] & [illegible] putrefactus implere [illegible] magnū receptaculū, [illegible] Spiritus, Sal sublimatum & volatile, [illegible] umq; rubrum ex capite mortuo philosophico calcinato cum phlegmate Sal [illegible] extrahe, & conjunge hæc tria, sigilla Hermeticè, excoque per varios colores ad rubedinem & puritatem, adde 12. partem auri, fermenta, & Essentia auri mortificabitur, denuoq; reviviscet ac resurget. vel

tur per ſal Nitrum ſeu cryſtallos dulces philoſophicos, tanquam per Chalybem, attrahitur Spiritus univerſi, vel ſal naturæ, quod verum aurum eſt Philoſophorum, tunc per Rotam phyſicam fit Tinctura rubra, quæ cum auro vulgi tandem fermentanda eſt; Modus clarior talis eſſe poteſt: Accipe in nomine Sacro Sanctæ & Individuæ Trinitatis, Terram noſtram Sal Nitroſam chalybis & auri vivi, verſus orientem, Sole in Ariete vel librã progrediente, ipſo æquinoctio Vernali aut Autumnali, ſal Naturæ vel radios Aſtrales Magnetis inſtar attrahentẽ, lixivia & cum reliquiis putrefactis impleret ortam, cui præfixum ſit magnũ receptaculũ, deſtilla Spiritus, Sal ſublimatum & volatile, oleumq; rubrum ex capite mortuo philoſophiæ calcinato cum phlegmate Sal fixum extrahe, & conjunge hæc tria, ſigilla Hermeticè, excoque per varios colores ad rubedinem & fixitatem, adde 12. partem auri, fermenta, & Eſſentia auri mortificabitur, denuoq; reviviſcet ac reſurget. vel

Si centrum æthereum cognoveris, accipe
Centrum
Ætheris, & Centri quære superficiē:
Iunge superficiem centro: sic æther ab alto
Defluet in terrā, terra polumq; petet:
Hanc Hermetis avem si multiplicaveris
Arte
Totius Arcani Rex eris Alchymici.

Sic Cornel. Drebbel telluris Spiritum crystallinū in modum alicujus nebulæ contemplabatur, animam verò quasi tinctam sanguine corpus deniq; ejusdem stabile atq; indomitum instar crystalli hic cernebat spiritum militantem adversus corpus, quod cum tandem superasset, ex ambobus factum est unum: Corpus serviebat animæ, eratq; illi pro stabili domicilio, Spiritus sublevabat corpus & animam non secus ac cœlum crystallinum. Anima ornamentum addebat tum spiritui tum corpori colore subroseo & ferè cœlesti! conf. c. 9. 10. de rat. Elem. Elud. tr. 1. Macroc. l. 5. c. 1.

ROBO-

PHALIA, ASA.

[illegible]a & Phalea, ex Græco ἀφάλ[illegible] [illegible]it (quia [illegible] a morbis) [illegible]umq; [illegible], quod Ab[illegible] (a [illegible] Reginæ Esther) [illegible]. Ab[illegible] [illegible] sulphur & universale medica[illegible] [illegible], Cùm [illegible] principia [illegible]. [illegible] medicina, quam vocant Ab[illegible]hail; Quæ tria principia [illegible] [illegible]unt, [illegible]tur, & ad [illegible] Quintam Essentiam [illegible]tur, fit Phalea [illegible]. [illegible], quorum trium [illegible] describit [illegible] Valentinus in libello de Microcosmo, [illegible] mysterio, & [illegible] [illegible] universali [illegible]. Desumuntur a[illegible] [illegible] ex triplici Naturæ regno; Animali, Vegetabili, Minerali.

PHALIA sive LAPIS ANIMALIS

Quoniam homo constat tribus principiis [illegible] Sale, Sulphure & Mercurio, ex quorum [illegible]io & destructione morbi ipsaq; mors [illegible]untur: Ideircò Basilius Valentinus

statuit

PHALEIA, ASA.

Aſa & Phaleia, ex Græco ἀσφάλεια. Sicherheit (quia ſecuros reddunt à morbis) vocantur, tertiumq́; additur, quod Abihail (à Patre Reginæ Eſther) nominatur. Aſa autem eſt ſulphur & univerſale medicamentum ad extra; Cùm tria principia miſcentur, fit medicina, quam vocant Abihail; Quando tria principia ſimul putreſcunt, regenerantur, & ad fixam quintam Eſſentiam rediguntur, fit Phaleia, univerſale ad intra, quorum trium virtutes baſilicè deſcribit Baſilius Valentinus in libello de Microcoſmo ejuſq́; myſterio, & luminaribus univerſæ medicinæ. Deſumuntur autem ex triplici Naturæ regno; Animali, Vegetabili, Minerali.

PHALEIA SEU LAPIS ANIMALIS.

Quoniam homo conſtat tribus principiis, Sale, ſulphure & Mercurio, ex quorum diſſidio & deſtructione morbi ipſaq́; mors oboriuntur: Idcircò Baſilius Valentinus

statuit ipsis subveniendum esse per simillia, non quidem longius petita, sed ab ipso homine desumpta; Hic n. omnia in se continet, quæ sunt in cœlo & in terra, ex cujus sale centrali tanquam quinta Essentia Macrocosmica extractus est, ut ita Magnes auri Macrocosmici in Limbo ejus inveniatur. Imò ab omnibus morbis se proprio suo balsamo liberare potest. Quemadmodum Vaccæ ex devorato gramine secernunt stercus, quò fœcundata terra iterum gramen producit, haud aliter ex homine incredibili quam nobilia remedia præparari possint, inprimis ex Urina, sanguine & mumia. Ut autem urina debitam fortitudinem obtineat, collectam esse oportet ab homine sano, in florente ætate constituto, vinum bibente, assis carnibus, pane candido, & pomis vescente. In hac tria inveniuntur principia, quæ post putrefactionem pulchrè separantur, primo volatilis, subtilis albissimus Mercurius instar nivis adhærens. Secundo oleum rubicundum s. sulphur quod à Mercurio separatur, Estq; Balsamus

curiæ: Tertiò sal fixum & [illegible] ex [illegible] per propriam [illegible]

[illegible]

quid igitur [illegible] post debitam [illegible] cum [illegible] & in [illegible] Essentiam [illegible] Hominis [illegible] oleum rubrum [illegible] sal [illegible] spiritus dulcis & fragrans, [illegible] præparatur. Praxis autem Lapidis hæc est.

℞. Urinæ microcosmicæ [illegible]. vase clauso putrefac. per 40 dies, [illegible] quam diu ebullit. vel per [illegible] acerrimum, in quo est sal volatile, phlegma [illegible] abstrahe ad [illegible] cui spirit. rectificat. [illegible] rubedinem omnem extraxerit, decanta [illegible] destill. & cum phlegmate sal fixum ex re- [illegible] calcin. & à spiritu sal volatile separa, [illegible] rubri apparentiam. Omnia rectifica.

Bolô

ſamus vitæ: Tertio ſal fixum & clarum, ex terra ſeu capite mortuo, per proprium phlegma extractum, jucundi ſaporis & odoris, quæ per ſe multum præſtant intus & extra, quid igitur præſtabunt poſt debitam conjunctionem, cum putrefactione revivificata, & in pellucidam fixam, aſtralem Eſſentiam redacta fuerint? Balſamus Hominis inquit idem Author, hoc eſt, ſulphur & oleum rubrum exſiccat Hydropem, ſal clarificatum Phthiſin curat, ex quo ſale etiam ſpiritus dulcis & fragrans, Minimè corroſivus, præparatur. Praxis autem Lapidis hæc eſt.

℞. *Urina microcoſmica elect.* Menſ. IX. *vaſe clauſo putrefac. per* 40. *dies, deſtilla in* MB. *quam diu ebullit. vel per aren. ſpirit. acerrimum, in quo eſt ſal volatile, phlegma dein abſtrahe ad viſcoſitatem capitis mortui, cui ſpirit. rectificat. affunde, donec oleoſam rubedinem omnem extraxerit, decanta vel deſtill. & cum phlegmate ſal fixũ ex reliq. calcin. & à ſpiritu ſal volatile ſepara, ad olei rubri apparentiam. Omnia rectifica.*

Sali fixo adde ſpiritum proprium, deſtilla toties cohobando, donec omnia unita fuerint, ex cujus 3. partibus & ſalis volatilis una parte bene commixtis, oleiq; parte una ſemis, in Phiolam vel ovum phil. incluſis fiat cum ign. vaporiſ. per digeſtionem in omnes colores, lapis ruber. vel ex ſal. fix. ſpir. deſtill. & cum prior. ſpir. guttat. miſc. phlegm. ſepar. ad viſcoſit. quam fig. ad rubed.

℞. Sanguinis Humani ex corpore ſano habitus robuſti à 25. ad 30. annum ætatis, ſine putreſcere in fimo equino, in Anthanore per gradus deſtilla, ut primò phlegma, ſecundò ſpirit. & ſal volatile, tertiò oleum flavũ & rubrum prodeat, quod ſepties rectificatum cum auro potabili comparatur. Quartò caput mortuum calcinetur, & cum phlegmate ſal extrahatur, quod cum reliquis ſubtiliſſimè rectificatis artificiosè junctum circuletur in materiam fixam.

℞. Carnis hominis ſani, nec à morbo extincti in fruſta conciſa, conſperſa myrrha, aloë, exſiccatam humecta cum elixir. proprietat. vel ſpiritu ſalis, iterum exſiccata affunde

de ſpiritum vini, extrahe tincturas omnes, digere per octiduum in Balneo vaporoſo, pu-rum ſepara, filtra per chartam Bibulam ex facibus calcinatis f. l. a. ſal. cryſtallinum, adde Tincturas per 4. dies digerendo, deſtilla in MB. *ad remanentiam extracti vel pulveris ſicci per aliquot cohobationes doſis à* gr. iij. ad x.

PHALEIA SEU LAPIS
Vegetabilis.

Quemadmodum anima noſtra verbo divino, & ſpiritus animales ac vitales potiſſimum Aëre nutriuntur. Ita quoque corpus vino, pane, & croco conſervatur. Vinum enim lætificat cor hominis, ut panis illud confirmat & fulcit, aromata & crocus reficiunt. Natura autem hîc mirificè progreditur, quæ ſemen prius corrumpit & mortificat, calore ſuo in terrę penetralibus concluſo, vim vegetantem excitat, ut à carceribus, & repagulis Elementaribus liberata ſe multiplicare & cum majore fœnere repullulare queat. Ignis enim Hyemalis putrefacit, Vernalis exſuſcitat, Æſtivalis

 fovet

ſovet & auget, donec maturitas acceleret, & ita ſcopus ad quem per integrum annum collimatur exactiſſimè contingatur: Sic ventriculi Archæus commiſſum alimentum permeat, ſubtile à ſpiſſo ſeparat, & in Chylum album inſtar pultis convertit, Venæ & Hepar hunc liquorem magis purificant, attenuant, & rubedinem internam proliciunt, ſimulq; propriam communicant, donec ſubtiliſſimi ſpiritus & vitales & animales pro vehiculo animæ elaborentur haud aliter ac ſi Chymicus materiam primò præparat, in minutiores partes redigit, deinde convenienti menſtruo commiſſum in inſtrumentum idoneum intromittit, & tùm calorem adoptat, donec medicamentum groſſum ita perficiatur, ut à ventriculo, Epate, vel aliis viſceribus debilibus non amplius opus habeat ſeparatione, ſed ſe ſtatim cum ſpiritibus vel partium vel humorum uniat, eoſdem purificet, & hoſtes impuros ejiciat. Nos igitur ex triplici iſto corpore lapides tales conficere docebimus.

℞. *Vini optimi putrefac per Menſes* 2. *in*

Cucurbita magna & Balneo vaporoso, alluta alembicum, destilla ex Arena in recipiens magnum, oleum à spiritu separa, spiritum septies rectifica & circul. per mens. serva in vitro non pleno: Oleum putrefac in cucurbita per 6. septimanas destilla leniter per retortam ex cineribus: Ex fecibus cum phlegmate fiat sal cryst allinum, vel ex sulphur. sublim. talis, cui affunde spiritum proprium, digere in phiola, solve, effunde ol. separ. relictis fecibus, digere in Balneo Vaporoso, tunc fit pulvis niger, in cineribus fit in mensibus duobus candidus, perge ut fiat instar rubini, affunde deinde oleum proprium, digere in Balneo vaporoso, ut uniantur, & deinde in arena coagulentur in lapidem rubrum pellucidum, vel ol. solum coagul.

Homunculus Vegetabilis hic est.

℞. *Triticum recens destilla per balneum ab omni phlegmate, misce iterum in vitro satis capaci sigillato, & pone in putrefactione fimi per Mensem, postea exime & destilla rursus ad siccitatem, Reliquias destilla per latus, ut exeat oleum rubrum & in fumum*

maneat sal, Aquam & oleum rectifica in cineribus decies vel duodecies, ut uniantur, deinde addito sale proprio, circulētur in balneo roris per 14. dies & noctes, & deniq; coagulentur, dos. à ℈j. ad ℥ß. quotidie ter.

Vel ex pane ita.

℞. *Panem Triticeum adhuc calentem digere in Balneo vaporoso per 3. mens. donec rubescat, destilla ex arena fiat oleum rubrū, Alii humectant aqua pluviali vel vino, digerunt per 4. vel 5. dies, denuo humectant & digerunt per 3. vel 4. dies, idq; ter, deinde destillant primò spiritum, secundò fortiori igne oleum, tertiò è capite mortuo sal extrahunt & miscent. conf. Fludd. Anat. pam. & l. 4. M. 4. c. 8. de caus. morb.*

Ex Croco.

℞. *Croci optimi vel alius aromatis ℥viij. impone cucurbitæ vitreæ minutim concisum, infunde serum lactis filtratū vel spir. propr. vel succ. limon. destillat. ad eminentiam 2. & 3. digitorum, digere per 12. dies & noctes, aut ultra, Tincturas misce, ex reliquiis sal extrahe, junge cum Tinctura, in clausa*

Phio-

Phiola coagula in pulverem, vel non dos. ad ℈ß. Talis odor aromaticus ex Melissa, liliis albis, umbra moscho, zibeto, stercore Martium, humano, vaccino, saccharo, per artem haberi potest. Vel

℞. *Granorum Kermes seric. rub. os de* C.C. *an.* ℥ß. *Radicis Been rubri* ʒv. *anchusæ* ʒvj. *Boli armeni* ʒij. *ambr. in sp. vitriol. vel sulphur. solut.* ʒj. *sanguinis Draconis* ℈iß. *Sandal. rub.* ʒiß. *f. pulvis grossus extrahe cum spirit. vini tincturam. Deinde* ℞. *sacchari* ℔. j. *f. pulvis subtilis affunde aceti destillat. cochlearia* iij. *m. in cineribus, digere per octiduum. donec rubescat, cui cum spiritu vini tincturas etiam extrahe, & separa à fecibus, mixtas tincturas destilla quater cohobando, ut fiat extract. vel in frigido crystal. rubr. add. tinctur. croc. acidam.*

PHALEIA seu LAPIS Mineralis.

Licet mineralia longiùs à Natura humana discrepare videantur, ita ut nec medicamenti, multò minus alimenti loco à nonnullis admittantur, nihilominus à

perito artifice sic elaborari possunt, ut totam sanguineā massā, spiritus & corpus purificent, illuminēt & penetrēt, quemadmodū ab antimonio aurū splēdidius redditur & mundificatur: imò necilla, quę nutrimēti causa sumimus, panis pecudū pisciumq; carnes, quamdiu crudę sunt, appetūtur, sed prius arte praparātur & igne excoquuntur, si verò rem acuratius inspiciamus, semper aliquid de succis mineralibus per multas quoque naturæ segregationes, exaltationes, sublimationes, hærere, inque ipsum hominem derivari agnoscemus. Non jam loquor de vitriolo, ex corticibus juglandium Nucum, granatorum, foliis quercus & baccis alni extrahendo, nec de salibus sulphure & Mercuriis, aliarum rerum ex quibus homo nutritur & constat, sed de humoribus in nostro corpore, qui partes viventes alterare, immutare, & conservare debent. An non amaritiem nitrosam seu tartaream, salsedinem Marinam, stipticitatem aluminosam & acerbitatem, aciditatem vitriolatam, acrimoniam armeniacam, dul-

cedi-

cedinem saccharinam, Sal fixum & volatile, resolut. & coagulat. sulphur fœtidum & suaveolens, accensum, vel magis aut minus combustibile, Mercurium sublimatū, præcipitatum, imò vivum in iis deprehendimus? Mirum igitur non est, si ex regno minerali hos succos transplantatos in sanguinem vel carnem etiam corrigimus, figimus, expellimus, vel instar rubiginis consumimus, quod potissimum à vitriolo & antimonio obtinebitur, quorum lapides hoc modo confici possunt.

℞. *Vitrioli solaris optimi purificati & ab animâ seperante distincti, quantum vis destilla more solito per retortam, ūsq; ad olei rubicundi ascensum, spiritum à phlegmate separa, putrefac, & in 3. principia resolve, extrahe cum eo ex reliquiis suis internis rubedinem, donec non amplius tingatur, phlegma vel aq. pluviam destilla. terra calcinata affunde, & sal extrahe toties clarific. donec fiant crystalli, spiritum, rectif. ab ol. & ejus ℥vj. affunde salis ℥ß. solve in Phiola, adde iterum ℥vj. spiritus, digere donec*

nigre-

nigrescat, per menses continuando, usq; ad albedinem, huic affunde spiritus & olei rubri simul per alemb. still. vel anima, an. ℥iß. donec uniantur & fiat lapis rubicundus, vel *Sal p. j. ol. p. ij. spirit. q. s. ad solut. M. filtr. sigill. H. in phiol. coagul. per 9. Mens.* vel ℞. *ol. vitriol. rub. p. ij. sal vitriol. cryst all. p. iij. exsicc. repete toties humectand. donec sal dupletur, cui affunde ol. nec. an. sigill. H. pone per 8. d. in putrefact. deinde aren. calid. per 14. dies, ut coagul d. g. 3. 8.* Vel ℞. *vitrioli veneris & martis an. fiat pulvis ruber in ferreo* Cochleari, *super prunas continuè movendo, extrahe cum aqua pluviali omnem salsedinem & siccatum iterum igniatur ad colorem subfuscum, frigidum iterum ablue ab omni salsedine, siccum denuò igniatur ad colorem fuscum, salsedinem ablue, idq; toties repetendo, donec vel per cœmentationem vel reverberationem iterum rubescat; Huic croco mixto extrahe cum spiritu vini omnẽ tincturã, reliquias calcina per viginti quatuor horas, & cum spiritu aceti extrahe sal fixum, separa spiritum & elue cum aqua*

plu-

pluviali, ad remanentiam salis, cui affunde spiritum vini, solve, faces separa, & adde tincturam rubram ut omne rubesat, faces separa, spiritum destilla, ad olei apparentiam. Oleum separa, ex reliquiis cum destillato spiritu sal extrahe. Filtra. separa ad siccitatem. Hoc sal cum oleo uniatur in loco frigido, donec fiat lapis rubicundus.

Vel ℞. *Vitriol. opt.* ℔ij. *Antimonii* ℔.j. *f. pulv. destill. phlegm. tot. reaff. donec uniantur, tum fort. destill. per 4.* ♂ ℘ *separa nitr. ab oleo hoc rectific. per retort. circul. cum S. V. novies separando.*

℞. *Antimonii crud. vel sulphur ejus, vel flores ad rubedinem reverberet, q. v. infunde ol. nitr. vel spir. ror. majal. vel acet. stillatit. nitr. ad rubed. calcin. tinct. diger. tinct. M. destilla ad siccitat. & fixit. quod denuò extractum cum S. V. aut ror. majal. destill. toties cohobando, donec ol. ascend. dos. g. iij. vj.*

℞. *Vitri antimon. per se præparat.* ℔.j. *sal. armoniac. purific.* ℥4. *f. pulv. & in B. V. liquor. querc. in aren. coag. affund. spir. lign.*

querc.

querc. rectif. vel acet. tartarif. donec omnes tincturas extraxerit, separa ad remanent. pulv. diger. per 4. septiman. cum spir. salarmoniac. vel S. V. & urina unit. destill. per retort. 1. spir. 2. ol. rubr. in MB. rectificand. & in phiola per 14. dies coaguland. deinde pulverisand. in B. V. f. iterum ol. quod denuò coaguland. solvend. donec figatur dos. ℨ. 8. gutt.

Sic. ℞. ol. Antimonii rectificat ℔. ß. salis antimonii Crystallini ℥j. digere à facibus destilla toties, donec caput mortuum spongiosum & inutile maneat, destillatum in phiola coagula per gradus, donec fiat suo tempore pulvis ruber & fixus.

A S A.

℞. Crocum Metallorum edulcoratum vel Regulum Antimonii per ignem Athanoris ad rubedinem excoctum, vel vitrum antimon. hyacinth. affunde Spiritum aceti acerrimum, digere in MB. vase clauso donec tingatur menstruum rubro vel flavo colore, quo effuso alium affunde, quousq; non amplius coloretur, Menstrua hac commixta

eva-

evaporent ad remanentiam pulveris, qui in cella solvitur in oleum, omnibus externis ulceribus conveniens.

Si verò hic pulvis à spiritu iterum edulcoratus cum spiritu vini extrahatur ad remanentiam pulveris alius, & spiritus separetur, internis etiam morbis proderit, dosis à gr. iij. *ad* vj, *in vino vel alio vehiculo.*

Vel ℞. *Regulum antimonii solve in oleo salis, cum spiritu Nitri acuato, separa oleum ad remanentiam pulveris albi, affunde aquam pluvialem destillatam, toties repetendo donec dulcescat. Imple phiolam sigilla Hermeticè, digere ut rubescat, extrahe cum spiritu vini, separa per* MB. *ad remanentiam ~~extracti~~, usus internus à* gr. iij. *ad* vj. *Externus in vulneribus & ulceribus.*

PANACEA.

Contra omnes Morbos sive sint ex sale, sive sulphure, sive Mercurio.

℞. *Terra sigillata Adamica justo tempore collecta, q. s. ut destilletur spiritus & cum phlegmate sal fixum extrahatur. Ex cujus salis fixi parte* j. *& affusi spiritus.*

Pro-

Proprii 4. part. coagulatur Lapis, qui à gr. ij. iij. v. datur in vehiculo appropriato.

℞. *Mercur. heptastri q. v. præcipita seorsim per se, affund. acet. destillat. toties, donec omnem tincturam extraxerit, separa ad siccitat. & fixitat. extrahe denuò cum S. V. tartarisat. dos. g. j. ij. iij.*

℞. *Regul. antimon. stellat. sulph. ex cinnab. antimon. vel regulo an.* ℥ij. ☿ *purg. vel* ☿ *antim. q. s. f. amalg. cujus* p. iij. *add. amalg.* ☿ & ♄ p. j. *ol. vitriol. sulphur. ad 3. dig. eminent. M. diger. destill. quinquies cohobãdo ad fixit. extrah. cum spir. vitriol. philos. separa, extrah. denuò cum S. V. tartarisati. separa ad remanent. ol. quod calidum fundatur in vitrum dos. à* gr. v. *ad* xv.

PRIMUM ENS ex Tilia ita colligitur: Mense Februario seca radicem Tilię per transversum, suppone vas vitreum, bene tectum, collectus liquor rectificetur, & purificetur, quo epilepticum integrè restitui, idq; alii à me didicerunt, descripserunt, sibiq; falsò attribuerunt.

Mense

Mense Septembri si vas vitreum aut figulinum oleo olivarum impletum supponitur, ita ut ipse truncus oleo immergatur, & obturato vase linquatur, donec nux florescere incipiat, tunc oleo si testiculi in balneo immissi foveantur & ungantur, omnes pili canescentes reddentur nigri.

Si pari ratione ex Betulâ, accrescente Luna, colligatur liquor; & bene fermentatus cautè servetur, Phthisin nō adeò inveteratam curare poteris: si verò talibus Arboribus solut. Auri vel Argenti implantatum fuerit, nullis acidulis succus earum cedet, præsertim si quintâ Essentia vitrioli participent. sic ros. vitriol. à ʒij. ad ℥j.

Alii hanc commendant. ℞. Extract. Croci orientalis ℈j. spec. diamarg. frigid. Diarrhodon. Abbat. Liberant. sandal. Citr. Ligni Aloës, Rhabarb. salis Microcosmi an. ʒj. Confect. alkermes ʒiß. magist. Perlar. Corallorum lapid. 5. pretiosorum. Laudan. opiat. Lapid. Bezoar. antimon. diaphoret. an. ℈j. Crystållor. præparat. Calculorum hominis solutorum & præparatorum an. ʒis. misc. adde

adde solutionis auri & Lunæ, an. scrup. j. *Tinctur. Tartari, Corallorum, Croci Martis an.* ʒiß. *Rudiculâ quadrantem horæ probè in mortario marmoreo agitando. postea instilla spiritus vitrioli veneris, an.* ʒiß. *iterum agitando, & adjungendo extractum Theriac. Mithridatii. syrup. de succo Citri an. q. s. ad formam Electuarii, cum ambra Moschi an.* scrup. j. *Leviter tritis, ultimo immisce fol. auri, Lunæ. an.* Numero 25. *ol. succini, anthos, Cinamom. Maceris, majoran. Nucistæ, Caryophyll. perlarum an.* gr. viij. *guttatim instillando, & ad quadrantem hora bene agitando, serva in vase argenteo, foliis auri fini ubiq; cooperto, datur à* gr. vij. *ad* ʒß. *in forma pillulari, vel dissolutum in aq. Cordiali, aut syrupo Cinamomi, aut alio appropriato vehiculo, secundum septem membra principalia. conf. Croll.*

Alii ℞. *quod facit longitud. vit. id est, carn. viper. os quod reperitur in animali long. vit. i. e. os de Corde C. quod vegetatur in aëre i. e. ligno aloës, quod plantatur in terram, id est; flos anthos quod natat in mari.*

ad

[illegible] ambra gr. quod projicitur [illegible] margarita & gem. cordial. omnia [illegible] [illegible] ponantur [illegible] [illegible] rum. i. e. [illegible] V. rectif. cum [illegible] nis auri [illegible] Sole [illegible] ad de tinctura succhari q. s. M.

Arnold. Villanova. ℞. Aq. ros. [illegible] destill. ℔j. sacchar. [illegible] ℥j. solv. & [illegible] spiß. sine fumo. add aq. [illegible] vel cortic. citri, melis. an. ℥j. incorpor. ad Solem, bene agitando cum spatulâ, per 2. vel 3. dies, donec inspissentur. Add. spir. sanguin. human. [illegible] [illegible] destillat. ℥ij. cum [illegible] syrup. [illegible] con. ([illegible] vel antimon. [illegible] de Cinnabar.) ʒß. denuò ad Solem [illegible] add. pulv. croc. orient. scrup. [illegible] balsam. opt. scrup. j. mosch. scrup. ß. [illegible] ʒß. lign. aloës ol. ʒj. Auri foliat. scrup. j. corall. rub. scrup. ß. Margaritar. ʒß. Misc. f. [illegible] do Electuar. dos. à ʒß ad ʒ j ß. in vino opt. cui per noctem infusum sit lign. aloës, loco aquæ Citri destill. ex salv. scolopendr. buglos. rosmarin. an. Mij. f. aq. cui impon. rad. [illegible] ʒj.

id est ambra gris. quod projicitur à maris i. e. margarita & gem. cordial. omnia bene contusa ponantur in escas Æthiopum vel Indorum. i. e. vinum vel S. V. rectif. cum laminis auri decies extinct. vel in Sole potat. adde tincturæ sacchari q. v. M.

Arnold. Villanovan. ℞. *Aq. ror. majal. destill.* ℔j. *sacchar. albiss.* ℥iiij. *solv. & inspiss. sine fumo. add. aq. fl. vel cortic. citri, meliss. an.* ℥j. *incorpor. ad Solem, bene agitando cum spatulâ. per 2. vel 3. dies, donec inspissentur, add. spir. sanguin. human. sanissim. ter destillat.* ℥ij. *cum electiss. sang. dracon. (ol. nitri rub. vel antimon.* conf. Libav. de Cinnabar.) ℥ß. *denuò ad Solem inspiss. add. pulv. croc. orient.* scrup. iiij. *balsam. opt.* scrup. j. *mosch.* scrup. *ß. ros. sicc.* ℥ß. *lig. aloës ol.* ℥j. *Auri foliat.* scrup. j. *corall. rub.* scrup. *ß.* Margaritar. ʒß. *Misc. f. fermentando Electuar. dos. à* ʒß. *ad* ʒiß. *in vino opt. cui per noctem infusum sit lign. aloës, loco aquæ Citri destill. ex salv. scolopendr. bugloss. fl. rosmarin. an.* Mij. *f. aq. cui impon. rad. Ireos* ℥j.

Hen-

Henricus de Rochas, Consiliar. & Med. ord. Regis Gall. in tract. cui titulus: La Physique Demonstrative divisée en tres livres de die à Cardinal Richelieu par Henrii de Rochas paris, & se vend. chez Autheur rue baillet qui passe de la Monoye à la rue de l'arbre sec. 1643. p. m. 91. & 204. praparat sibi Acidulas artificiales longe efficaciores naturalibus, ob separationem superflua impuritatis, & utilitatem tam hyberno, quàm æstivo tempore, quas ex metallo in primam materiam redacto, auxilio Hermetici salis aut optima minera adhuc vivis & proprio spiritu impragnatis ac facilè solubilibus, certoq; membro appropriatis (ut sunt cerebro ☾ Vitrioli Cordi ☉. Epati ☿. O. pulmonibus ♃ sulphur. vesic. fell. ♂. lieni ♄. renibus ♀ nitri.) vi aqua menstrualis, ex sale hermetico & terra virginea composita, extrahit, iisq; admiranda præstari observavit ipse lateq; describit.

Andreas Goldtmeyer, Iatro Mathematicus, conficit panaceam seu Quintam Essentiam

tiam

tiam, juxta medum Raimundi Lulli [illegible] in Theatro [illegible] utriq; ob morbos [illegible], gemmas, [illegible] solutiones [illegible]. perl. corall. [illegible] Chrysolit. [illegible] Sapphyr. [illegible] unicorn. sal. [illegible] Crystall. Quinta Essentia [illegible] entia, [illegible] in omnibus morbis, à Deo [illegible] [illegible] nullas sedes, vomitus, sudores [illegible] Natura requirente, ubi [illegible] [illegible] & penetrantissima medicina [illegible] aggravato, læso aut impedito [illegible] quovis membro, ut proprias functiones fortius exercere possit. Et quia ab [illegible] fluentiis solitariis vel mixtis [illegible] Planetarum radiis, tempore Nativitatis, & [illegible] deinceps directionibus malis, revolutionibus, transitibus, progressionibus [illegible] [illegible], naturalem morborum [illegible] [illegible] non solum à parentibus mordin [illegible] in cibo & potu, irâ, timore, metu

S

tiam, juxta modum Raimundi Lullii & aliorum in Theatro chymico conjunctorum, additq; ob morbos tartareos, gemmas, magister. solutiones aur. argent. perl. corall. Marchasit. smaragd. hyacinth. Sapphyr. Amethist. Chrysolit. granat. rubin. Crystall. unicorn. sal. ♃ & ♂ aliaq; cordialia, ita ut Quinta Essentia duplo superet hæc ingredientia, præq; aliis medicamentis commendat in omnibus morbis, à Deo non ut peculiaris pœna & causa mortis immissis, quæ per se nullas sedes, vomitus, sudores efficiat, nisi Natura requirente, ubi tanquam spiritualis & penetrantissima medicina spiritui vita aggravato, læso aut impedito jungitur in quovis membro, ut proprias functiones eò fortius exerere possit. Et quia ab Astrorũ influentiis solitariis vel mixtis potissimũ, & planetarum radiis, tempore Nativitatis, eorumq; deinceps directionibus malis, revolutionibus, transitibus, progressionibus universalibus, naturalem morborum originem deducit non solum à parentibus inordinatæ diæta in cibo & potu, irâ, timore, metu, tri-

stitiâ , Ideò eandem hoc modo adhibet : in
morbis tamen incipientibus , ut Arthritide ,
dat per aliquot dies dosin , mane & vesperi,
& aperit venam. In inveteratis preserva-
tivè utitur singulis septimanis 3.4.dos.in pa-
roxysmo quotidie 2. 3. dos. ut & in odontalg.
affect. hypochondr. initio contractura.
In ♃ · ♄ . ut hydrope , scorbuto , hæmor-
rhoid. leprâ,cancro,scabie, Apostematis,ob-
struct. hepat. quotid. 1. dos. donec juvat. in
♂ ♄ vel ♂ ♃ ut pleuritide (simul cum
venæs.)diarrhæa colica quotid.3. 4. dos.cum
idoneo vehiculo . in utroq; ictero , Erysipel.
quotid.1. dos. in ☉. ♄ . ut apoplex. para-
lys. quotid. 4. 5. dos. singulis horis unam. in
☉ ♃ . & ☉ ♂. ut palpitat. cord. febrib.
syncope , cum aq. approp. quotid. 2. 3. dos. in
pest. venen.2.dos.in theriac.vel mithrid. ʒß.
siq; opus in 2.hor.repetit. in ♀ ♄ . ut gonor-
rhæ.fluor.alb.lue ♀ quotid. j.dos. in ♀ ♃ .
ut variolis , pustulis , quotid. 2. dos. donec e-
ruperint. in ♀ ♂ . ut calcul. priapism. sal-
tu S. Viti, quotid. 3. 4. dos. ut & in suffocat.
uteris

[illegible], quæ ♀ ☉ . & [illegible], [illegible]
[illegible], quæ sola ♀ [illegible]. in ♀ ♄ . ut
melanchol. tabe, [illegible], [illegible]
singul. mane & vesp. 1. dos. in ☿ ♃ . ut
[illegible] vagâ quotid. 2. 3. dos. ut & in ☿ ♂ .
angina, in [illegible] verò & [illegible] ☿ ☉ .
3. 4. dos. in Gonorrhæa ☿ ♀ . [illegible] 1. dos. in
☾ ♄ . ut quartana delir. catarrh. [illegible]
mane & vesperi 1. dos. in [illegible] ☾ ♃ . quo-
tid. 1. dos. in ☾ ♂ . in lue [illegible] febri
continua canina appetent. quotid. 1. dos. ut
& inanition. cruditat. ☾ ☉ . in [illegible]
vesica ☾ ♀ . quotid. 1. dos. in ☾ ☿ . ut E-
pilepsia, singulis ☾ quadris 1. dos. in [illegible]
Lunaribus, quotid. 2. dos. [illegible]
ta accuratè observetur, & [illegible]
latorum affectuum 1. 2. dos. usurpantur. Est
autem panacea coloris sanguinei, liquabil.
in quovis liquore. dos. 4. gran. potest exaltari
cum ☉ ☾ . & ☿ . philosoph. vid. Cur. de
le Philos. Quint. Essent. Ejusq; vehiculum
aq. appropriat.

Xkun

uteri, quæ ♀ ☉. & ſtranguria, defectuq;
lactis, quæ ſoli ♀ tribuuntur. in ♀ ♄. ut
melanchol. tabe, lycanthrop. terror. tuſſ.
ſingul. mane & veſp, 1. doſ. in ☿ ♃. ar-
thrit. vagâ quotid. 2.3. doſ. ut & in ☿ ♂.
angina. in iſthmate verò & aphoniâ ☿ ☉.
3. 4. doſ. in Gonorrha. ☿ ♀. noctu 1. doſ. in
☾ ♄. ut quartam delir. catarrh. anorex.
mane & veſperi 1. doſ. in tinea ☾ ♃. quo-
tid. 1. doſ. in ☾ ♂. in lue Vngaric. febri
continua canina appetent. quotid. 2. doſ. ut
& in tertian. cruditat. ☾ ☉. in affectibus
veſica ☾ ♀. quotid. 1. doſ. in ☾ ☿. ut E-
pilepſia, ſingulis ☾ quadris 2. doſ. in aliis
Lunaribus, quotid. 2. doſ. ita ut ſemper diæ-
ta accuratè obſervetur, & ſtatim initio mu-
tatorum affectuum 1. 2. doſ. uſurpentur. Eſt
autem panacea coloris ſanguinei, liquabil.
in quovis liquore. doſ. 4. gran. poteſt exalta-
ri cum ☉ ☾. & ☿. philoſoph. vid. Cund.
de Philoſ. Quint. Eſſent. Ejuſq; vehiculis &
aqq. appropriat.

Khunrath. ℞. quint. Essent. ror. sol. sacch.
perlar. chelidon, an. M. cum ☉ potab. vel
℞. lact. caprin. vin. malvat. an. ℔4. ova
rec. numero xij. rorell. M. j. pan. tritic. ℔j.
passular. minor. ℔ß. in fund. distill. vel ℞.
cremor. rubr. thermis & acidulis innatanti,
vel aqua pluvialis destillat. calid. in qua vi-
triol. solut. & aëri exposit. quem per chart.
filtrando aut cum cochlear. collige, donec nil
amplius appareat, & in tigillo calcin. ad ru-
bed. & fixitat. extrahe cum idoneo men-
struo, aut materia adhuc ignit. affund. fer-
vefactum oleum, toties repetendo, donec
tincturam omnem extraxerit, separa & cum
s. l. a. circula, destill. aliquoties cohobando.

Vel ℞. Cryst all. ♄ diger. cum spir. vitriol.
per 3.4. dos. abstrah. phlegm. affunde recens,
separa, toties, donec soluti sint, quos misc.
cum argill. per retort. distill. f. spirit. Mercur.

Vel ℞. ☿ ✱ an. ℔ß. pulv. in vitro lu-
tet. per aren. temperat. calid. f. Massa, tere
& in frigid. solv. in liquor. Menstrual. conf.
Beguin. Panacea.

Vel ℞. sal. gem. fusi, in vin opt. solut. filtrat. coagulat. ℔iij. sublim. in alembic. & simul in recipiens spirit. sublimatum extrahe cum S. V. separ. per inclin. residuum in priore vino solv. filtr. sicc. iterum sublima, extrah. idq; toties, donec nil amplius extrahatur, ultimò alembico S. V. sale impregnat. in MB. exicc. ut f. cryst all. fund. add. fol. ☉ ut f. rubicundiss. pulv. dos. g. 4. ℈ß.

Ego aliquãdo sumpsi Amalgamat. Auri & Argenti p. iij. Salis roris majal. philos. part. xj. posui in vase firmissimo ad colorem lenissimum per 7. menses, & in medio reperi granum instar rubini, huic affudi spiritum seu aquam salis naturæ viscos. & nutrivi per 10. menses, & coagulabatur per omnes colores, cui addidi denuò spiritum Roris majali essentif. cum lapide animali, coxi, coagulavi, & habui medicamentum universale, vocaviq; Tincturam Microcosmi.

Vel ℞. Cap. mort. ex vitriol. & nitr. an. extrah. cum aq. tepid. sal. tere, calcin. tere iterum, solve calc. idq; bis aut ter, cujus part.

7. vel 10. addi potest calc. Solis vel Lunæ p. j. M. fig[illegible].

PANACEA.

Contra omnes Morbos salinos & Tartareos.

℞. *Clysm. mei mineralis, 40. ℥. Spir. vitriol. coagul. Kesler. vel Tinctur. Microcosmi. gr. j. vel Tincturæ Tartari rubræ* scrup. v. *Julapii violacei q. s. ad saporem & colorem misc. serva in lagenis accuratè obturatis in cellario frigido dosis quotidiè* 12. ℥. *ita ut manè* ℥iiij. *propinentur, materia prius semper bene subcussa, & ad prandium jejunetur, tribus post prandium horis itidem tot* ℥. *jejunando usque ad cœnam, frugalem etiam, & tribus elapsis horis post cœnam reliq.* ℥iiij. *exhauriantur, tamdiu continuando donec juverit. Clysmus ita paratur:*

℞. *Nitri, Antimonii. Sulphuris purgati, Terræ sigillatæ, vitrioli optimi an.* ℔j. *f. pulvis, cujus cochl. j. post alterum injiciatur per tubulum in retortam ignitam, donec in recipiente cum tribus mensuris aquæ infusis, omnia*

[illegible] misceantur. Cremor [illegible] separetur, reliqua per colatura aqua, [illegible] impregnata, [illegible] vocatur Clysmus. conf. Kesler. num. 57.

EXTERNA.

℞. Sal armoniaci [illegible] Camphor. an. sublimata demùm, [illegible] ℥iij. adde Salis nitri Crystalli [illegible] [illegible] vel aq. [illegible] per lentum calorem, ut fiat aq. viridis, à fæcibus separanda, & penna membris podagricis & [illegible] illinenda.

PANACEA.

Contra omnes morbos Sulphureos [illegible] est.

℞. Sulphuris antimonii rubri quantum vis, calcina igni reverberatorio per dies & noctes j. aut 2. donec fiat pulvis albus, quem contere aliquamdiu, cum sale communi, postea edulcora & ablue cum aq. pluviali destillat. omnem salsedinem, dosis gr. ij. ad v.

℞. Sulphur. liquef. vel duodecies in aq. [illegible] extinct. ℔j. pumic. ℔ß. M. ut fiat [illegible] destill. lent. ign. non inferius dando [illegible]

sup

omnia misceantur. Cremor seu Cuticula separetur, reliqua percolata aqua, mineralibus impragnata, mihi vocatur Clysmus. conf. Kesler. num. 377.

EXTERNA.

℞. *Sal. Armoniaci sublimat. Camphor. an. sublima denuò, hujus sublimat. ℥iiij. adde Salis urinæ Crystallin. ℥j. m. solve in vino vel aq. arthritica per lenem calorem, ut fiat aq. viridis, à facibus separanda, & penna membris podagricis & tophaceis illinenda.*

PANACEA.

Contra omnes morbos Sulphureos hæc est.

℞. *Sulphuris antimonii rubri quantum vis, calcina igni reverberatorio per dies & noctes 3. aut 2. donec fiat pulvis albus, quem contere aliquamdiu, cum sale communi, postea edulcera & ablue cum aq. pluviali destillat. omnem salsedinem, dosis gr. ij. ad v.*

℞. *Sulphur. liquef. vel duodecies in aq. fervent. extinct.* ℔j. *pumic.* ℔ß. *M. ut fiat mass. destill. lent. ign. non inferius dando sed*

supra & ad latus vel ita solum vel spir. vin.
opt. aliquot abstrahẽdo, deinde separãdo sub
finem fortius, ut exstillet oleum instar Solis.

℞. Sulphuris pulverisat. pone in cucur-
bitula vitrea, affunde oleum Salis fusi (ex
tartaro & sale an. calcinatis & solutis in
cella super marmore) ad superεminentiam
quatuor digitorum, extrahe sub cineribus
calidis colorem flavum, separa, novum af-
fundendo, quamdiu tingitur. Tincturas ε-
vapora ad siccitatem, solve in cella & co-
agula aliquoties, ut fiat sulphur fixum, mi-
sce cum octava parte calcis Lunæ, liquefiat
& uniantur. Signetur Balsamus sulphuris
Lunaris dos. gr. viij. ad x.

℞. Sulphur. purgat. affund. ol. sulphur.
per campan. rectif. diger. donec solvatur, to-
ties repetendo, usq; dum sufficiat, solutiones
misc. ol. separ. ad remanent. sulph. alb. fixi,
quod ter affuso ol. sulphur. fiat pulchrius, di-
ger. tamdiu, donec rubescat, extrahe tinctur.
& ex reliquiis reverberatis cum aceto de-
still. sal. misc. ut uniantur f. essentia, dos. 6.
10. gutt.

℞. Vi-

℞. *Vitriolum ad rubedinem calcinatum, affunde ſpiritum Saturni ardentem & ſpiritum vini aliquoties, per calcem vivam percolatum, digere per menſem philoſophicum, deſtilla, ſublima, & adhærebit ſulphur album, quod per fixatũ datur à* gr. iij. *ad* vj.

Balſam. Catholic. quo uſus eſt Illuſtriſ. atque Celſiſ. Haſſię Princeps, ac Dominus, Dn. Johannes, Dn. Clementiſs.

℞. *Sulphur. pulv.* ℔ß. *Mumiæ, oliban. myrrh. maſtich. gumm. animæ, terr. ſigillat. benzoë, aloë patic. & ſocotr. an.* ℥j. *croc.* ʒj. *contuſ. & trit. Miſc. cum duplo ponderis omnium, bol. armen. & ſ. a. ſublim. f. flor. quorum* ℥ß. *vel* ij. *add. ol. Iuniper ſtill.* ℥ij. *ſpir. terebinth. venet.* ℥iij. *ol. aniſi.* ʒj. *carui.* ʒiß. *ol. chamom. ſapphiric.* ʒß. *ol. caryophyll. cinam. an.* gr. viij. *ol. roſ. ver.* ℈ß. *digerper H.* 24. *ol. rubicundiß. ſepar. doſ. præſervativa à* ℈ß. *ad* ʒß. *curativ. à* ℈j. *ad* ʒj. *præſtantius fit, ſi Magiſter. perlar. corall. C. Cerv. Auri, vel ol. vitriol. dulc. & ſal ex reliquiis addantur. Quia ex omnibus admiſtis flores elevari nequeunt.*

℞. Sal Armoniaci q. v. affunde in Phiola, charta solum obturata, aquam, solve & impuritates filtra. sine in loco calido per se sublimare, iterum solve & sublima per se, idq; septies repetendo, dosis hujus sublimati gr. iij. vj. & x.

℞. O. vel nitr. lb. vj. solve in. aq. cal. bull. in vase lign. & loco frig. f. cryst al. solv. coag. idq; quinquies sicc. calcin. per H. 12. donec vinum rubrè tingat, serv. calid. loco dos. ℈ß. ʒß. cum aq. nicotian.

Vel aliter.

℞. Nitri purif. ℥4. 4 eß. vin. coag. calcina, idq; quinquies dissolvendo.

EXTERNA.

Magnes Arsenicalis. ℞. Sulphur. flav. Arsenic. alb. an. lis solut. add. pulv. antim. quef. semper movendo, donec fiat glutinosa materia, ex qua amuletum seu placentulæ, digitis oleo Rosaceo humectatis, parentur. de collo suspendenda, serico rubro inclusa.

PANACEA.

Contra omnes Morbos Mercuriales.

℞. Mercurii sublimat. ℥iiij. Mercurii vivi

viv[illegible] purgati ℥vj. Veri antimonii [illegible] miscentur omnia [illegible], donec [illegible] appareat, Sublimatum [illegible], [illegible] semper rejectis, illud repetendo, donec [illegible] sint sine sapore.

℞. Mercurium per [illegible] sublimatum, affunde spiritum [illegible], cum sale acuatum, digere in Mariæ Balneo, donec rubescat, toties novum [illegible], usq; dum omnis tinctura extracta sit. Separa [illegible] acetum ad remanentiam [illegible] rubeam. dos. gr. ij. iij.

Mercurius Corallinus ℞. Mercurii vivi vulgar. purificati vel potius ex [illegible] ℥iiij. affunde spiritum Nitri, solve [illegible] Phiola donec tingatur, & [illegible], & liquor evanescat, Mercurio [illegible] iterum affunde spiritum Nitri, [illegible] prius, idq; toties, donec Mercurius rubescat instar Coralli, & dulcescat.

Mercurius Diaphoreticus. ℞. Mercurii vivi purificati ℥vj. solvitur in Aqua fortis lb. j. admiscet. auri purgati ʒß. solut. aqua Regia ℥ij. vel vitri antimon. [illegible]

vivi purgati ℥vj. Vitri antimonii ℥iv. misceantur omnia subtiliter, donec nihil vivi appareat, Sublima in cucurbita, fecibus semper rejectis; toties repetendo, donec flores sint sine sapore.

℞. *Mercurium per vitriolum sublimatum, affunde spiritum aceti, cum sale acuatum, digere in Mariæ Balneo, donec rubescat, toties novum reaffundendo, usque dum omnis tinctura extracta sit. Separa denique acetum ad remanentiam pulveris rubri dosis* gr. iij. iiij.

Mercurius Corallinus ℞. *Mercurii vivi vulgar. purificati vel potius ex antimon.* ℥iiij. *affunde spiritum Nitri, solve, coque in Phiola donec tingatur, & feces subsideant, & liquor evanescat, Mercurio pulverisato iterum affunde spiritum Nitri, procedens prius, idque toties, donec Mercurius rubescat instar Coralli, & dulcescat.*

Mercurius Diaphoreticus. ℞. *Mercurii vivi purificati* ℥vj. *solvitur in Aqua fortis* lb.j. *admiscet. auri purgati* ℥iß. *solut. in aqua Regia* ℥ij. *vel vitri antimon. sic solut.*

℥iß.

℥iß. destillatur & separatur spiritus, augendo calorem ad ignitionem, deinde calcina, ablue cum aqua calida salsedinem & denique spiritum vini rectificatum ab eodem saepius cohobando destilla, f. pulvis, cujus iterum tinctura extrahi potest cum idoneo menstruo.

℞. Mercurii in aq. fort. Sol. & Veneris sic sol. an. M. destill. toties cohobando, donec fixetur in colorem viridem.

℞. Mercurii purificati ℥iß sulphuris Citrini ℥j. vitri antimon. Salis armoniaci an. ʒvj. misce subtiliter, sublima. sublimatum cum facibus tritum denuò sublima, tandem augendo calorem, ut igniatur & fixetur, extrahe sal cum acet. destill. dos. ℈ß. ʒß.

EXTERNUM.

Amuletum meum Mercuriale hoc est.

℞. Mercurium vivum cum vitriolo & sale sublimatum, vivifica, cum sale armoniaco an. sublima, facibus rejectis iterum sublima, toties repetendo, donec nil amplius ascendat, sed in fundo fixum maneat. Huic affunde aquam Salis Armoniac. ad humectandum,

ctandum, coagula, iterum affunde [illegible]
& coagula, toties, donec nil amplius [illegible]
[illegible], sed [illegible] quod in fri[illegible]
tatur in liquorem. In quo Luna[illegible]
Luna, & Regulus [illegible]
lorum [illegible], & [illegible] 24. [illegible]
vantur, & per destillationem sep[illegible]
quore relinquatur massa cum aq. [illegible]
calida terenda in mortario [illegible]
Hujus igitur Mercurii currentis [illegible]
partem j. ex Argento partes ij. ex C[illegible]
tes iiij. ex ferro partes iiij. ex [illegible]
ex plumbo partes vj. ex Mercu[illegible]
nii partes vij. Misc. f. Mercurius [illegible]
netarum:

Vel via compendiosiori [illegible]

℞. Cinnabaris Montanae [illegible]
subtiliss. hujus pulveris part[illegible]
uri & Lunae part. ij. Vener[illegible]
part. iij. Iovis part. j. Saturn[illegible]
Antimonii ad pondus omnium [illegible]
[illegible], affunde & tere in pulver[illegible]
[illegible] urge vehementissime [illegible]
Mercurius vivum, cum [illegible]

standum, coagula, iterum affunde aquam & coagula, toties, donec nil amplius coaguletur, sed instar olei fluat, quod in frigido solvatur in liquorem. In quo Laminæ auri, Lunæ, & Reguli inprimis reliquorum metallorum impositi, & digesti per 24. horas, solvantur, & per destillationem separato liquore relinquatur massa cum aq. pluviali calida terenda in mercurium currentem. Hujus igitur Mercurii currentis ex Auro partem j. *ex Argento partes* ij. *ex Cupro partes* iij. *ex ferro partes* iiij. *ex stanno partes* v. *ex plumbo partes* vj. *ex Mercurio Antimonii partes* vij. *Misc f. Mercurius septem Planetarum:*

Vel via compendiosiori ita procedes:

℞. *Cinnabaris Montani partes* x. *tere subtiliss. hujus pulveris part.* iiij. *qui fit ex auri & Lunæ part.* ij. *Veneris ex Marte part.* iij. *Iovis part.* j. *Saturni part. semiss. Antimonii ad pondus omnium, solve ut fluant, effunde & tere in pulverem: Mixta sic omnia urge vehementissimo igne, ut ascendat Mercurius vivus, cum quo faces iterum*

rum miscentur, & septies ita destilletur, ut fiat Mercurius septem sphærarum.

Vel ℞. Regul. antimon. cum Marte præparat. lbiß. fund. in tigill. injice Vener. ℨvj. Iov. ℥ij. Saturn. ℥iiß. Lun. ℥j. Auri. ℥iß. f. Electrum, cujus p. j. add. Mercur. sublimat. p. ij. pelle per retort. Mercur. current. heptastrum.

Vel ℞. Lamin. metall. solv. in aq. fort. abstrah ad consistentiam olei, huic add. sal. urin. volatil. sal. armoniac. sublimat. spir. Tartar. putrefac in f. E. misc cum tartar. calcinat. & furfur. siligin. f. globul. destill. ex ciner. in aq. frigid. mercur. current. qui Mercurii demum septem Metallorum ita sunt coagulandi:

℞. Arsenic. sublimat. Mercur. sublimat. alumin. calcinat. rutæ ana pugillos duos, aloë patic. sal. armoniac. fixi, & æris virid. an. p. j. Misc: injice Mercuriis fumantibus.

Vel ℞. Mercurii septemplicis lb. j. Salis armoniaci, Vitrioli Ungarici an. ℥iiij. viridis æris lb. ß. coquantur in aceto vini, vel etiam aqua ferrariorum in nova sartagine.

gine, lenè semper cum spatula lignea movendo, donec spadiceus color appareat, & f. massa instar pultis, quæ abjecto liquore exsiccanda cautè, Mercurio prius [illegible] per pannum linteum [illegible], sicq; in armillam argenteam infundenda [illegible], die & hora Iovis, Solis, Veneris vel Mercurii, Luna & Sole ingredientibus Scorpionem, eiq; hi characteres cuspide [illegible] insculpantur, in medio triangulum inscribendo, ut in sequenti:

יה
אהיה
יהוה
אלהים
אל
אלהים גבור

gine, lentè semper cum spatula lignea movendo, donec spadiceus color appareat, & f. massa instar pultis, qua abjecto liquore exsiccanda cautè, Mercurio prius vivo per pannum linteum trajecto, sicq; in annulos argenteos infundenda, in horâ, die & anno, Iovis, Solis, Veneris vel Mercurii, Luná & Sole ingredientibus Scorpionem, eiq; hi characteres cuprea laminula insculpti, in medium triangulum inserendi, ut in facie unâ:

יה
אהיה
יהוה
אלהים
אל
אלהים גבור
α | ω

 In

In alterâ facie:

יה

אלוה

יהוה צבאות

אלהים צבאות

אלחי : שדי

אדוני

α | ω

Usus autem hic est: Ut collo ad foveam cordis appensum ita nudè vel suprà Indusium singulisque manè & vesperi cum sputo vel aq. calida aut panno abstersum. Interdum etiam in terram defossum & purgatum, donec iterum splendescat, gestetur. Sic 1. omnes superfluas & impuras fuligines ac vapores septem Membrorum Principalium attrahit & consumit. 2. Aërem

rem impurum, qui poros & anhelitum corpus ingredientem, intercipit, & debilitat. Κάθαρμα [illegible], Contagiosa & venena, ob similem substantiam. 3. Consumè indicat invasionem pestis, & alia venena, quando tusa, liquescit & rumpitur. Confert etiam, si lapsus renovetur, dum quilibet spiritus cum materiâ suâ necessariò ex naturâ sui affectus unitur, à materiâ fixâ simul figitur, coagulatur & fit maturus. 4. Exsiccat omnes catarrhos, unde dolores, ulcera, Scabies oriuntur. 5. Imaginationibus Melancholicis, [illegible] bus, Incantationibus, & Veneficiis resistitur ac prævenit, Spiritus turbulentos fugando antipathiâ suâ. Sic ipse D. Luther. testatur, primæ promissionis verba Gen. 3. v. 15. parietibus & januis adscripta, lemures, spectra, & Diabolos profligasse, quidni igitur nomina decem Divina Arboris Sephiroticæ hebraicâ & sanctâ originali linguâ consculpta idem valeant? Conf. Theophrast. l. 5. 6. Archidox.

Hic autem satis mirari non possum, non

rem impurum, per poros & arterias, corpus ingredientem, intercipit, & debilitat *Μιάσματα σηπεδονώδη*, Contagiosa & pestifera, ob similem substantiam. 3. Certissimè indicat invasionem pestis, & alia venena, quando dissilit, frangitur & rumpitur. Conficit etiam, si sæpius renovetur, dum quilibet spiritus cum materiâ suâ necessariò ex naturâ suâ affectans uniri, à materiâ fixâ simul figitur, coagulatur & frænatur. 4. Exsiccat omnes catarrhos, unde dolores, ulcera, scabies oriuntur. 5. Imaginationibus Melancholicis, Fascinationibus, Incantationibus, & Veneficiis medetur ac prævenit, spiritus turbulentos fugando antipathiâ suâ. Sic ipse D. Luther. testatur, primæ promissionis verba Gen. 3. v. 15. parietibus & januis adscripta, lemures, spectra, & Diabolos profligâsse, quidni igitur nomina decem Divina Arboris sephiroticæ hebraicâ & sanctâ originali linguâ consculpta idem valeant? Conf Theophrast. l. 5. 6. Archidox.

Hic autem satis mirari non possum, non-

nullos invidos & ambitiosos Medicastros
PseudoChristianos eò dementiæ venire, ut
Medicam Paracelsi doctrinam omnem ex
vita ipsius, quam fortassis falsò ipsi affin-
gunt (contrarium enim ipsius Epitaphium
Saltzburgense testatur; & insanire coram
mundo sæpè summa prudentia est) velint
judicare & condemnare, cum tamen nec
ipse Hippocrates, nec Galenus, nec ulli
Ethnici, quorum principia tam mordicùs
defendimus, adeò sanctè vixerint, sed poti-
us contra Christum & totius Evangelii
cursum pugnaverint acerrimè, dum veteri
Adamo nimis blandiuntur, omnibus vitio-
sis & impiis etiam Naturis conservandis,
propriisq; affectibus, etiam malis indul-
gendis nimiam locant operam, & quam
Naturam Christus & Apostoli docuerunt
perdere, crucifigere, mortificare, illam fo-
vere, nutrire & conservare docent, auram
vulgi captant, decipiendo, mentiendo, ver-
ba otiosa, imò fœtida, obscœna, & scanda-
losa loquendo, faciendo, ut sæpè verum sit
illud Talmudicum: Optimus Medicorum
venit

... in Gehennam, dum dicunt ...
& Naturæ, etiam ...
... & Galen. ...
Christo Apostolisq; & omniu...
... animadver...
propriâ ... neglecti. Majo...
stoliditas & phantasia ...
ignorantia ... Histo...
veterum de Hermete, ejusq; scrip...
totam Hermeticam sectam ...
... convincere, ... Mag...
... accusare. Cum tamen ...
Actor. 7. in omni sapientia Æ...
eruditus fuerit, & illa ratione ...
...pturæ fides in dubium trahi p...
Gen. contra Moysen disputa...
Testimonio Humano tantum ...
...mentari affirmatè, quid enim ...
...ici veteres Ethnici de SS ...
de Prophetis, Christo, Apo...
... Ponderent igitur potiu...
Cabbalistas, Talmudistas, ...
Scriptores Authenticos, cu...
T

venit in Gehennam, dum diætam suavem & Naturæ, etiam malignę, acceptam Hipocr. & Galen. præscribant, vitam verò Christi Apostolorumq; & omnium Sanctorum strenuam ac severam contemnant, aliorum lippitudinem animadvertentes, propriâ cœcitate neglectâ. Major autem stoliditas & phantasiæ ægritudo est, ex ignorantia nonnullorum Historicorum veterum de Hermete, ejusq: scriptis, velle totam Hermeticam sectam oppugnare, nullitatis convincere, imò Magiæ Dæmoniacæ accusare. Cùm tamen ipse Moyses Actor. 7. in omni sapientia Ægyptiorum eruditus fuerit, & illa ratione totius S. scripturæ fides in dubium trahi posset, ut Galen. contra Moysen disputat impiè, ac à Testimonio Humano tantum liceat argumentari affirmatè, quid enim sciverunt Historici veteres Ethnici de SS. Bibliis, quid de Prophetis, Christo, Apostolis judicarunt? Ponderent igitur potiùs Rabbinos, Cabbalistas, Talmudistas, & alios veros scriptores Authenticos, cum rei veritate,
 deinde

deinde discrepantiam aliquam inter Her-
meticos & veteres Israëlitas, eorumq; cu-
ram, & Ethnicam demonstrent. Imò nisi
ipsos Ethnicos cum Natura contulerint,
nunquam ullius Authoris verba rectè in-
tellexerunt, multominus eorum sensus ex-
presserunt, aut physica principia assecuti
sunt: Quid si insuper probare possemus,
quicquid boni habuerint Ethnici, illud eos
per traditiones vel ab ipsis Judæis accepis-
se, & ex Ægypto didicisse, aliisq; verbis pal-
liasse? sed de hisce alibi fusiùs, nunc hoc
unicum paucis indicabo, nimirum ineffa-
bilem esse Nominum X. Divinorum, ad
quę omnes Dæmones contremiscunt, vim
atque potestatem, & quidem ex Martin.
Petr. l. 6. Magic. disquis. c. 2. s. 3. q 3. ex Ori-
gine, qui cum in Lib. contra Cels. eorū effi-
caciam consideraret, inquit: In Divinis
Nominibus mirandam latere vim, ideoq;
non esse ex Hebraica Lingua in aliam trans-
ferenda, sed suis ipsis characteribus con-
servanda. Quod etiam ab ipso Pythago-
ra observatum fuisse legimus. Sic Plato in
Par-

firma. Divina Nomina ...
da, & id. 11. leg. ...
mendacio aut ...
gos vocat, jubet ...
Sic Socrat. in ...
ietur. Quam Divinorum Nomi...
rificam vim cognoscens Dionys...
git omnia Theologica ...
quisivit & decori ...
mum librum composuit. Tam...
Divinorum verborum Majestas ...
Dæmones, ipsorum potestate ...
licò, succenseant & contemn...
bus contemplandis tantopere ...
sudant, & eudæmonia cogitatio...
tis viribus conantur, ut sanc...
Dei Nominum sensum a...
dignoscant. Quibus analo...
Divina Oracula correspon...
cœlestes, X. Angelorum or...
ma membra hominis, ac X...
& eruditè l. 4. cœlest. ag...
Joseph. Castii. in port. Luc...
de pomis, & ex omni...

T

Parmen. Divina Nomina solùm commendat, & id. 11. leg. eos, qui Divina Nomina mendacio aut perjuriis inquinant, sacrilegos vocat, jubetq; à quovis impunè cædi. Sic Socrat. in Phylæb. Deum nominare veretur. Quam Divinorum Nominum mirificam vim cognoscens Dionys. Areopagit. omnia Theologica mysteria in iis exquisivit & decori excellentia elegantissimum librum composuit. Tanta est, ait, Divinorum verborum Majestas, ut vel ipsi Dæmones, ipsorum potestate fugentur illicò, succenseant & contremiscant, in quibus contemplandis tantoperè Theologi insudant, & nudati à cogitatione terrena totis viribus enituntur, ut sanctissimorum X Dei Nominum sensum altâ Mentis acie dignoscant. Quibus analogiâ quadam X Divina Oracula correspondent, X orbes cœlestes, X. Angelorum ordines, X potissima membra hominis, ac X prædicamenta, ut eruditè l. 4. cœlest. agricult. Risius & Joseph. Castil. in port. Luc. Rob. Flud. David de pomis, & ex omnium decreto elo-

quentissimè scripsit Levin. Lemn. de opt.
vit. c. 57. 58. 59. ubi tractat de Divinorum
Nominum, quibus Deus in Sacris literis
glorificatur, Majestate, potentiâ, varietate,
significatione, amplitudine, efficacia, aut
sola magicis & Diabolicis superstitionibus
oblistant.

Hîc verò notandum est ipsos characte-
res & literas materialiter intellectas hoc
ipsum non præstare, sed fidem duntaxat in
rem istam Nominibus hisce formaliter si-
gnificatam. Quæ fides est elevatio oculi
seu radius Animæ tam sublimis & emi-
nens, ut se proxime insinuet & uniat cum
Deo, Angelis & S. Animabus, atque ita
omnes formas & spiritus inferiores longè
antecedat & superet, hosq; tenebricosos
splendore suo Divino vincat, penetret ac
dissipet, præsertim quia sponte & naturâ
suâ ad originem suam tendit, & quando
per Eleemosynas fortificatur, cumq; simi-
libus conjungitur. Quæ vera cura est mor-
borum Apostolica, Israëlitica & Christia-
na, teste Matth. 17. 20. Jacob. c. 5. 14. eamq;

Para-

Paracelsus fidem appellat. Ex
vulgares Ethnici, solo externo
rum naturalium ..., ita ve
solis internis ... radiis &
quibus potissimum omnis actio
Animam verò nostram, quam D
proprio inspiravit, posse ... sol
ra & longinquiores radios
secretè, alibi demonstrabi
tem hanc emissionem credere
molitur, appellas fortem
attractionem Magneticam D
irati, sed per Christum placa
& Corpus, qui deinde facil
fortificabit, & quocunque v
remotiùs etiam, quam ac
corporale, imò omnia ext
pro voluntate sua expellet
verba quis usurpare possit
te, DEUS, donec benedix
bi. Sperabo in Dominum
tidat, & coram ipso vias
Quanquam DEUS O. M
& præsentissimus, non

T

Paracelsus fidelem appellat. Et ut Medici vulgares Ethnici, solo externo corpore rerum naturalium curarunt, ita veri pii sæpè solis internis formarum radiis & spiritibus, quibus potissimum omnis actio competit. Animam verò nostram, quam Deus ex ore proprio inspiravit, posse ipso sole illustriores & longinquiores radios subtilioresq; à se emittere, alibi demonstrabitur. Sin autem hanc emissionem credere non vis, per me licet, appellas fortem receptionem ac attractionem Magneticam DEI veri, non irati, sed per Christum placati, in Animam & Corpus, qui deinde facilè illuminabit, fortificabit, & quocunq; voluerit, vehet, remotiùs etiam, quam accensum lumen corporale, imò omnia extranea & impura pro voluntate sua expellet, ut ita Jacobi verba quis usurpare possit: Non dimittam te, DEUS, donec benedixeris. Et illud Jobi: Sperabo in Dominum, etiamsi me occidat, & coram ipso vias meas castigabo. Quanquam DEUS O. M. ubiq; locorum sit præsentissimus, non minùs in centro

omnium rerum, quam extra ipsum, ita ut tam longinqua inquisitio imaginanda non sit, modò Anima nostra per veram fidem purgata illustrataq; cum illo intimè uniatur, corporisq; sobria membra atque jejuna sequantur & adhæreant: Quæris enim Animam lucidam? quære eam in vitreo vasculo, id est, in corpore non nimis saginato, aut illam deorsum aggravante &c.

AVRVM POTABILE.

Aurum *aliud* est Astrale, interna rubedo & Essentia Aëris Macro vel Microcosmici, sal fixũ & rubrũ mercurii Philosophici, *aliud* Aurũ vivũ mercur. liquidũ, imperfectũ, in minerâ auriferâ, vapor & spiritus auri, primũ ens; Astrũ Solis Basilio, Electrum immaturũ, & prima compositio Solis Theophrasto, Saturnus Philosophorum, gluten, plumbago. *Aliud* Minerale, corporale perfectum quod in Minerâ delitescit, & exinde coquitur; *Aliud* Metallum, à scoriis jam separatum, fusum & excoctum. *Aliud* Elementare, sulphur Solis effractis repagulis

gulis

gulis Elementaribus, Extractum arte Spa-
gyrica, ut ex Marte, Venere, Antimonio,
Vitriolo, axungiâ Solis rorell. chelidon. &c.
Potabile fit ex perfecto & imperfecto Auro,
seu Radice Solis, accedente menstruo
solvente, sine corrosione & strepitu: Est
autem aurum illud immaturum, seu Ter-
ra Virginea, Magnes noster, Electrum mi-
nerale, Radix & primum Ens Solis, seu
Semen Maris, & fœminæ Macrocosmicæ
unitum, quo terra quædam imprægnatur:
Universale menstruum verò, non est spiri-
tus vini, nec spiritus Juniperi, nec spiritus
mellis Therebintinatus, nec vinum, Hy-
dromel, serum lactis, nec spiritus Roris
Majalis, acetum destillat. nec aq. vitæ Tar-
tarisata Quercetani, nec acetum Hydro-
melitis vinosum, nec aq. fortis, aq. Regia,
nec fit è vestâ Tartareâ veste involutâ: Sed
aq. nostra pontica, seu acetum Philosophi-
cum, aq. temperata Basilii, aq. cœlica Lul-
lii, est Mercurius Philosophorum ex sale
naturæ propriæ, vel Macro- vel Microco-
smicæ, hermaphroditico, fixo & volatili,

 para-

ęi certè ponderis non ſunt, ut ab unanimî
vera ſunt entia Philoſophorum abducere
valeant. Nam ſi datur Spiritus Univerſi
omnia penetrans, calefaciens, purgans, ſe-
parans, uniens, vivificans, augmentans, re-
ſtaurans, conſervans, qui certo tempore
corporalis redditur, In terræ cujuſdam cen-
tro, quæ non ſecundùm faciem externam,
ut inutile pondus & caput mortuum aſpi-
cienda eſt, ſed ſecundùm principia interna.
Sequitur in terra hâc quoque Univerſale
Menſtruum deliteſcere, quod arte extra-
ctum vires ſuas exerere poſſit, etiam in tale
corpus quod denſiſſimum & compactiſſi-
mum videtur viſui, & igni vulgari, qui va-
por mixtus & ſulphur accenſum eſt, non
verò naturæ ſpiritui: Si ex terra quadam
aqua poteſt extrahi, in qua aurum lique-
ſcit inſtar Butyri, Atqui ita ſolvitur, ut nun-
quam in Subſtantiã adeò denſam & com-
pactam reduci queat, ſequitur ſolutionem
Philoſophicam impoſſibilem non eſſe, ſed
quod talis aqua præparari poſſit, experien-
tia teſtatur propria & aliorum, quis ergò
dubi-

dubitabit amplius? Aurum potabile reddi posse, An verò eidem tantæ virtutes adſcribendæ ſint, ut omnes morbos per naturam & artem curabiles expellere, vel ſplendidiore Tinctura illuminare & purificare valeat, facilè apparebit, ſi aurum ſecundùm formæ internæ radios, quos à Sole Cœleſti participat, trahit, coagulat, & figit, non ſecũdùm ſplendorẽ duntaxat viſibilẽ ęſtimemus, quales igitur virtutes obtinet cor mariti Macrocoſmici, tales ſibi vendicat non ignobiliores, cor fœminæ Macrocoſmicæ, in quos duos ſexus à DEO T.O.M. Mundus diſtinctus eſt, ſicut ex uno Adamo Mas & Fœmina prodierunt, quorum duo ſemina conjuncta in idoneo utero ſimilem imaginem generant, Qui igitur influentias calidas auri, ſeu ſpiritum inſitum ejus Solarem captare, & per proprii ſalis ſpiritum liberare, vel duo ſemina Maris & fœminæ Macrocoſmicæ artificiosè conjungere, & in idoneo utero ad perfectum fœtum alere poterit, is medicinam utiliſſimam nanciſcetur, non quidem individua humana, ſu-

prà

prà naturæ ſuæ imbecillis & corruptæ ſortem, exaltando, ſed contra impuritates extraneas defendendo & eaſdem mundificando. Verum n. erit & manebit illud Chriſti, ſemper nobiſcũ fore ægros & imbecilles: Sed tamen ægritudinẽ illã & imbecillitatẽ iſtam incurabilẽ fore non dixit, nec naturæ mandavit: ſed potiùs juſſit, ut illos idoneis nec prohibitis remediis juvemus & ſublevemus, quod fieri poterit, ſi calidum innatum per ſimile roboremus, ut extrinſecus advenientes tenebras vel diſcutiat vel debilitet, quamdiu ſubſtantia iſtius calidi innati durabit, hęc n. ſi evaneſcit, vel medicamentum aſſumptum non actuat & ſuſcitat, idque vel per vomitum, vel alvum, vel alium modum viamque è corpore ejiciendo, vel prorſus non admittendo, antequam vires ſuas exercuerit, & abſolverit, fruſtrà effectus talis ſperatur. Quare terram illam, è quâ Adam creatus eſt, Arbor vitæ nutrimentum ſuum traxit, in qua ſpiritus univerſi tanquam à Magnete attrahitur, & concipitur, ſtudiosè inquiramus, & in

uſum

usum Christianum accommodemus. Sed quia ista Terra Virginea Radiis Astralibus gravida, non quovis loco reperitur, nec cuivis contingit adire Corinthum: Ideo nos interim hoc auro potabili utimur:

℞. *Spirit. Nitri rubri simpl. vel ol. Mercurii corallin. cum sale urinæ aut ror. majal. aut aq. tonitrual, aut terræ impragnat.* ℔ß. *auri, per ossa humana, columbarum vel gallinarum stratificata, subtiliter calcinati vel butyri m. Solar. per sal Mercurii fix. & acet. destill. præparati,* ℥ß. *Solve & circula, donec omne uniatur: Vel separa aliquoties cohobando, ad formam Extracti, cui affunde Spiritum è Mercurio Mannæ, vel quintam Essent. Terræ sigillat. iterum circulando, ut uniantur, vel cum ol. Saturn. aut Mart. aut Antimonii fixo in lapidem rubrum excoquendo. dos. à* gr. j. *ad* v. *Eodem modo fiunt* ☾ ♂ ♀ ♄ ♃ *, potabilia.*

Qui Medicinas universales negant, illi his potissimum utuntur rationibus: Quia

1. *Diversissimi* sunt morbi & causæ morbificæ, calidæ, frigidæ, humidæ, siccæ, varia

varia etiam venenorum genera, ideò tot contrariis medicamentis opus eſt.

2. *Solus Deus* valet omnes tollere morbos, nec naturaliter uni corpori naturali omnia peragendi vis data eſt.

3. *Sic claudenda* eſſent omnia pharmacopolia & omnes libri Medici abolendi.

4. *De terra* creavit DEUS Medicinam, teſte Eccleſiaſt. cap. 38. v. 4. Qui Medicos Pharmacopæosq; commendat, non verò univerſalem medicinam.

5. *Nihil ſpiritum* inſitum ſimul roborare; & humores vitioſos abſumere poteſt, niſi ſummam familiaritatem cum calido noſtro innato habeat.

6. *Homo non* totus eſt Spiritus E. non ſufficit ſola Medicina Spiritualis.

7. *Vbi nutriendum* & humectandum eſt, ut in hectica, ibi lapis Philoſophorum, qui inſtar ignis ſeſe habet, plus oberit quàm proderit.

8. *Obſtat Hippocratis* autoritas & antiquitas, qui Lib. de Nat. Hum. ita concludit: Si *unum eſſet homo, nunquam ſanè doleret,*

9. Galen. l. 1. de Elem. c. 3.

10. In quem uſum ...
medicamenta particula...
vegetabilia, mineralia?

11. Nemo artificum ...
dicam conſpexit, quo...
faciat ulli de veritate?

leret, neq; enim esset, à quo doleret, unum existens: Si igitur etiam doleret, necesse esset, & quod mederetur ac sanaret, unum esse, nunc verò multa sunt.

9. Galen. l. 1. de Elem. c. 3. *Si homo esset unum,* h.e. *unico ex Elemento conflatus, non esset ex quo dolorem posset accipere, quòd si aliquo dolore corriperetur, unica tantum esset medendi ratio, nam cùm à nulla causa externa perpeti possit, necessariò à sua ipsius natura internè pati deberet, cùm autem unica solùm fuerit uniuscujusq; natura, unius erit affectus, ratioq; redeundi ad statum naturalẽ unica, id quod absurdũ est, cũ infinita ferè sint, ut morborũ ita præsidiorum species.* Itẽ: *Si igitur Elementũ uno potest esse impatibile, non erit etiã specie unũ, siquidẽ quod est unũ, semper est impatibile, cùm nihil reliquũ sit, in quod trãsmutari, aut à quo pati queat.*

10. In quem usum erunt à DEO creata medicamenta particularia, ut Animalia, vegetabilia, mineralia?

11. Nemo artificum unquam talem medicinam conspexit, quomodo igitur fidem faciat ulli de veritate?

Sed

rum miscentur, & septies ita destilletur; ut fiat Mercurius septem sphærarum.

Vel ℞. *Regul. antimon. cum Marte præparat.* lbiß. *fund. in tigill. injice Vener.* ℥vj. *Iov.* ℥ij. *Saturn.* ℥iiß. *Lun.* ℥j. *Auri.* ℥iß. *f. Electrum, cujus* p. j. *add. Mercur. sublimat.* p. ij. *pelle per retort. Mercur. current. heptastrum.*

Vel ℞. *Lamin. metall. solv. in aq. fort. abstrah ad consistentiam olei, huic add. sal. urin. volatil. sal. armoniac. sublimat. spir. Tartar. putrefac. in f. E. misc cum tartar. calcinat. & furfur. siligin. f. globul. destill. ex ciner. in aq. frigid. mercur. current. qui Mercurii demum septem Metallorum ita sunt coagulandi:*

℞. *Arsenic. sublimat. Mercur. sublimat. alumin. calcinat. rutæ ana* pugillos duos, *aloë patic. sal. armoniac. fixi, & æris virid. an.* p. j. *Misc: injice Mercuriis fumantibus.*

Vel ℞. *Mercurii septemplicis* lb. j. *Salis armoniaci, Vitrioli Vngarici an.* ℥iiij. *viridis æris* lb. ß. *coquantur in aceto vini, vel etiam aqua ferrariorum in nova sartagine*

gine, leniè semper cum spatula lignea movendo, donec spadiceus color appareat, & massa instar paleæ, quæ abjecto liquore exsiccanda cautè, Mercurio prius vivo per pannum linteum trajecto, sicque in annulos argenteos infundenda in terrâ, die & horâ Iovis, Solis, Veneris vel Mercurii, Lunâ & Sole ingredientibus Scorpionem, eique hi characteres cuprea laminula insculpti, in medio triangulum inscribendo, ut in facie unâ:

יה

אהיה

יהוה

אלהים

אל

אלהים גבור

gine, lentè semper cum spatula lignea mo-vendo, donec spadiceus color appareat, & f. massa instar pultis, quæ abjecto liquore ex-siccanda cautè, Mercurio prius vivo per pannum linteum trajecto; sicq; in annulos argenteos infundenda, in horâ, die & anno, Jovis, Solis, Veneris vel Mercurii, Luná & Sole ingredientibus Scorpionem, eiq; hi cha-racteres cuprea laminulæ insculpti, in medi-um triangulum inserendi, ut in facie unâ:

יה

אהיה

יהוה

אלהים

אל

אלהים גבור

α | ω

In alterâ facie:

יה

אלוה

יהוה צבאות

אלהים צבאות

אל חי : שדי

אדוני

α | ω

Usus autem hic est: Ut collo ad foveam cordis appensum ita nudè vel suprà Indusium singulisque manè & vesperi cum sputo vel aq. calida aut panno abstersum. Interdum etiam in terram defossum & purgatum, donec iterum splendescat, gestetur. Sic 1. omnes superfluas & impuras fuligines ac vapores septem Membrorum Principalium attrahit & consumit. 2. Aërem

rem impurum, qui poros & [illegible], corpus ingredientem, intercipit, & [illegible] Μίασμα [illegible], Contagiosa & pestifera, ob eandem substantiam. 3. Con[illegible] sumè indicat invasionem pestis, & alia venena, quando dissiliunt, frangitur & rumpitur. Coeficit etiam, si sæpius renovetur, dum quilibet Spiritus cum materiâ suâ necessariò ex naturâ suâ affectans uniri, à materiâ fixâ simul figitur, coagulatur & fixnatur. 4. Exsiccat omnes catarrhos, unde dolores, ulcera, scabies oriuntur. 5. Imaginationibus Melancholicis, Fascinationibus, Incantationibus, & Veneficiis medetur ac præveniet, Spiritus turbulentos fugando antipathiâ suâ. Sic ipse D. Luther. testatur, primæ promissionis verba Gen. 3. v. 15. parietibus & januis adscripta, lemures, spectra, & Diabolos profligasse, quidni igitur nomina decem Divina Arboris Sephiroticæ hebraicâ & sanctâ originali linguâ consculpta idem valeant? Conf. Theoparast. l. 5. 6. Archidox.

Hic autem satis mirari non possum, no-

nu-

rem impurum, per poros & arterias, corpus ingredientem, intercipit, & debilitat Μιάσματα σηπεδονώδη, Contagiosa & pestifera, ob similem substantiam. 3. Certissimè indicat invasionem pestis, & alia venena, quando dissilit, frangitur & rumpitur. Conficit etiam, si sæpius renovetur, dum quilibet spiritus cum materiâ suâ necessariò ex naturâ suâ affectans uniri, à materiâ fixâ simul figitur, coagulatur & frænatur. 4. Exsiccat omnes catarrhos, unde dolores, ulcera, scabies oriuntur. 5. Imaginationibus Melancholicis, Fascinationibus, Incantationibus, & Veneficiis medetur ac prævenit, spiritus turbulentos fugando antipathiâ suâ. Sic ipse D. Luther. testatur, primæ promissionis verba Gen. 3. v. 15. parietibus & januis adscripta, lemures, spectra, & Diabolos profligâsse, quidni igitur nomina decem Divina Arboris sephiroticæ hebraicâ & sanctâ originali linguâ consculpta idem valeant? Conf Theophrast. l. 5. 6. Archidox.

Hic autem satis mirari non possum, non-

nullos invidos & ambitiosos Medicastros Pseudo Christianos eò dementiæ venire, ut Medicam Paracelsi doctrinam omnem ex vita ipsius, quam fortassis falsò ipsi affingunt (contrarium enim ipsius Epitaphium Saltzburgense testatur; & insanire coram mundo sæpè summa prudentia est) velint judicare & condemnare, cum tamen nec ipse Hippocrates, nec Galenus, nec ulli Ethnici, quorum principia tam mordicùs defendimus, adeò sanctè vixerint, sed potiùs contra Christum & totius Evangelii cursum pugnaverint acerrimè, dum veteri Adamo nimis blandiuntur, omnibus vitiosis & impiis etiam Naturis conservandis, propriisq; affectibus, etiam malis indulgendis nimiam locant operam, & quam Naturam Christus & Apostoli docuerunt perdere, crucifigere, mortificare, illam fovere, nutrire & conservare docent, auram vulgi captant, decipiendo, mentiendo, verba otiosa, imò fœtida, obscœna, & scandalosa loquendo, faciendo, ut sæpè verum sit illud Talmudicum: Optimus Medicorum

venit

venit in Gehennam, dum dicitur
& Naturæ, etiam neglig... accept...
pocr. & Galen. proclamabant, vit...
Christi Apostolorumq; & omni...
ctorum strenuam ac severam conte...
aliorum lippitudinem animadv...
propriâ cœcitate negebit. Maj...
stoliditas & phantasiæ agitando
ignorantia nonnullorum Histo...
veterum de Hermete, ejusq; scrip...
totam Hermeticam sectam o...
adulteratis convincere, imo Mag...
niacæ accusare. Cum tamen...
Actor. 7. in omni sapientia Æ...
eruditus fuerit, & illa ratione...
pturæ fides in dubium trahi p...
en. contra Moysen disput...
Testimonio Humano tantu...
mentari affirmare, quid enim...
torici veteres Ethnici de S...
de Prophetis, Christo, Ap...
mura? Ponderent igitur po...
Cabbalistas, Talmudistas...
scriptores Authenticos, c...

T

venit in Gehennam, dum diætam suavem & Naturæ, etiam malignę, acceptam Hipp. pocr. & Galen. præscribant, vitam verò Christi Apostolorumq; & omnium Sanctorum strenuam ac severam contemnant, aliorum lippitudinem animadvertentes, propriâ cœcitate neglectâ. Major autem stoliditas & phantasiæ ægritudo est, ex ignorantia nonnullorum Historicorum veterum de Hermete, ejusq; scriptis, velle totam Hermeticam sectam oppugnare, nullitatis convincere, imò Magiæ Dæmoniacæ accusare. Cùm tamen ipse Moyses Actor. 7. in omni sapientia Ægyptiorum eruditus fuerit, & illa ratione totius S. scripturæ fides in dubium trahi posset, ut Galen. contra Moysen disputat impiè, ac à Testimonio Humano tantum liceat argumentari affirmatè, quid enim sciverunt Historici veteres Ethnici de SS. Bibliis, quid de Prophetis, Christo, Apostolis judicarunt? Ponderent igitur potiùs Rabbinos, Cabbalistas, Talmudistas, & alios veros scriptores Authenticos, cum rei veritate, deinde

deinde discrepantiam aliquam inter Herã
meticos & veteres Israëlitas, eorumq; cu-
ram, & Ethnicam demonstrent. Imò nisi
ipsos Ethnicos cum Natura contulerint,
nunquam ullius Authoris verba rectè in-
tellexerunt, multominus eorum sensus ex-
presserunt, aut physica principia assecuti
sunt: Quid si insuper probare possemus,
quicquid boni habuerint Ethnici, illud eos
per traditiones vel ab ipsis Judæis accepis-
se, & ex Ægypto didicisse, aliisq; verbis pal-
liasse? sed de hisce alibi fusiùs, nunc hoc
unicum paucis indicabo, nimirum ineffa-
bilem esse Nominum X. Divinorum, ad
quę omnes Dæmones contremiscunt, vim
atque potestatem, & quidem ex Martin.
Petr. l.6. Magic. disquis. c.2. s.3. q 3. ex Ori-
gine, qui cum in Lib. contra Cels. eorũ effi-
caciam consideraret, inquit: In Divinis
Nominibus mirandam latere vim, ideoq;
non esse ex Hebraica Lingua in aliam trans-
ferenda, sed suis ipsis characteribus con-
servanda. Quod etiam ab ipso Pythago-
ra observatum fuisse legimus. Sic Plato in

Par-

Parm. Divina Nomina ...
dat, & id. 11. leg. eos, qui D...
mendacio aut perjurio ...
gos vocat, jubetq; a ...
Sic Socrat. in Phileb. Deum ...
tetur. Quam Divinorum Nom...
sticam vim cognoscens Diony...
git omnia Theologica myster...
quibus & decori excelle...
mum Bonum composuit. Ta...
Divinorum verborum Majesta...
Dæmones, ipsorum potestate...
licò, succenseant & contem...
bus contemplandis tantoper...
sudant, & tandem a cogitatio...
tis viribus ..., ut sanè
Dei Nominum sensum ...
dignoscant. Quibus anal...
Divina Oracula correspo...
cœlestes, X. Angelorum c...
ima membra hominis, ac...
..., ut eruditè l. 4. cœlest...
Joseph. Castil. in port. Lu...
ut de pomis, & ex omni...

T

Parmen. Divina Nomina solùm commendat, & id. 11. leg. eos, qui Divina Nomina mendacio aut perjuriis inquinant, sacrilegos vocat, jubetq; à quovis impunè cædi. Sic Socrat. in Phylæb. Deum nominare veretur. Quam Divinorum Nominum mirificam vim cognoscens Dionys. Areopagit. omnia Theologica mystéria in iis exquisivit & decori excellentia elegantissimum librum composuit. Tanta est, ait, Divinorum verborum Majestas, ut vel ipsi Dæmones, ipsorum potestate fugentur illicò, succenseant & contremiscant, in quibus contemplandis tantoperè Theologi insudant, & nudati à cogitatione terrena totis viribus enituntur, ut sanctissimorum X Dei Nominum sensum altâ Mentis acie dignoscant. Quibus analogiâ quadam X Divina Oracula correspondent, X orbes cœlestes, X. Angelorum ordines, X potissima membra hominis, ac X prædicamenta, ut eruditè l. 4. cœlest. agricult. Risius & Joseph. Castil. in port. Luc. Rob. Flud. David de pomis, & ex omnium decreto eloquen-

quentissimè scripsit Levin. Lemn. de opt.
vit. c. 57. 58. 59. ubi tractat de Divinorum
Nominum, quibus Deus in Sacris literis
glorificatur, Majestate, potentiâ, varietate,
significatione, amplitudine, efficacia, aut
sola magicis & Diabolicis superstitionibus
obsistant.

Hîc verò notandum est ipsos characte-
res & literas materialiter intellectas hoc
ipsum non præstare, sed fidem duntaxat in
rem istam Nominibus hisce formaliter si-
gnificatam. Quæ fides est elevatio oculi
seu radius Animæ tam sublimis & emi-
nens, ut se proxime insinuet & uniat cum
Deo, Angelis & S. Animabus, atque ita
omnes formas & spiritus inferiores longè
antecedat & superet, hosq; tenebricosos
splendore suo Divino vincat, penetret ac
dissipet, præsertim quia sponte & naturâ
suâ ad originem suam tendit, & quando
per Eleemosynas fortificatur, cumq; simi-
libus conjungitur. Quæ vera cura est mor-
borum Apostolica, Israëlitica & Christia-
na, teste Matth. 17. 20. Jacob. c. 5. 14. eamq;
Para-

Paracelsus fidelem appellat. Et ut Medi[...]
vulgares Ethnici, solo externo corpor[...]
rum naturalium contenti, ita veri p[...]
solis internis formarum radiis & spi[...]
quibus potissimum omnis actio com[...]
Animam verò nostram, quam Deus ex
proprio inspiravit, posse ipso sole illu[...]
ius & longinquiores radios subtiliores
se spargere, alibi demonstrabitur. Si [...]
tem hanc emissionem credere non vis, [...]
molitur, appellas fortem receptione[...]
attractionem Magneticam Dei verò, [...]
irati, sed per Christum placati, in A[...]
& Corpus, qui deinde facilè illum[...]
fortificabit, & quæcunq; voluerit, [...]
remotiùs etiam, quam accendum [...]
corporale, imò omnia extranea & in[...]
pro voluntate sua expellet, ut [...]
verba quis usurpare possit: Non di[...]
te, Deus, donec benedixeris. Et [...]
bi: Sperabo in Dominum, etiamsi [...]
derit, & coram ipso vias meas ca[...]
Quanquam Deus O.M. ubiq; [...]
& præsentissimus, non minus

Paracelsus fidelem appellat. Et ut Medici vulgares Ethnici, solo externo corpore rerum naturalium curarunt, ita veri pii sæpè solis internis formarum radiis & spiritibus, quibus potissimum omnis actio competit. Animam verò nostram, quam Deus ex ore proprio inspiravit, posse ipso sole illustriores & longinquiores radios subtilioresq; à se emittere, alibi demonstrabitur. Sin autem hanc emissionem credere non vis, per me licet, appellas fortem receptionem ac attractionem Magneticam DEI veri, non irati, sed per Christum placati, in Animam & Corpus, qui deinde facilè illuminabit, fortificabit, & quocunq; voluerit, vehet, remotiùs etiam, quam accensum lumen corporale, imò omnia extranea & impura pro voluntate sua expellet, ut ita Jacobi verba quis usurpare possit: Non dimittam te, DEUS, donec benedixeris. Et illud Jobi: Sperabo in Dominum, etiamsi me occidat, & coram ipso vias meas castigabo. Quanquam DEUS O. M. ubiq; locorum sit præsentissimus, non minùs in centro

omnium rerum, quam extra ipſum, ita ut tam longinqua inquiſitio imaginanda non ſit, modò Anima noſtra per veram fidem purgata illuſtrataq; cum illo intimè uniatur, corporisq; ſobria membra atque jejuna ſequantur & adhæreant: Quæris enim Animam lucidam? quære eam in vitreo vaſculo, id eſt, in corpore non nimis ſaginato, aut illam deorſum aggravante &c.

AVRVM POTABILE.

Aurum *aliud* eſt Aſtrale, interna rubedo & Eſſentia Aëris Macro vel Microcoſmici, ſal fixũ & rubrũ mercurii Philoſophici, *aliud* Au:ũ vivũ mercur. liquidũ, imperfectũ, in minerâ auriferâ, vapor & ſpiritus auri, primũ ens; Aſtrũ Solis Baſilio, Electrum immaturũ, & prima compoſitio Solis Theophraſto, Saturnus Philoſophorum, gluten, plumbago. *Aliud* Minerale, corporale perfectum quod in Minerâ deliteſcit, & exinde coquitur; *Aliud* Metallum, à ſcoriis jam ſeparatum, fuſum & excoctum. *Aliud* Elementare, ſulphur Solis effractis repagulis

gulis Elementaribus, Extractum arte Spagyrica, ut ex Marte, Venere, Antimonio, Vitriolo, axungiâ Solis rorell. chelidon. &c. Potabile fit ex perfecto & imperfecto Auro, seu Radice Solis, accedente menstruo solvente, sine corrosione & strepitu: Est autem aurum illud immaturum, seu Terra Virginea, Magnes noster, Electrum minerale, Radix & primum Ens Solis, seu Semen Maris, & fœminæ Macrocosmicæ unitum, quo terra quædam impraegnatur: Universale menstruum verò, non est spiritus vini, nec spiritus Juniperi, nec spiritus mellis Therebintinatus, nec vinum, Hydromel, serum lactis, nec spiritus Roris Majalis, acetum destillat. nec aq. vitæ Tartarisata Quercetani, nec acetum Hydromelitis vinosum, nec aq. fortis, aq. Regia, nec fit è vestâ Tartareâ veste involutâ: Sed aq. nostra pontica, seu acetum Philosophicum, aq. temperata Basilii, aq. cœlica Lullii, est Mercurius Philosophorum ex sale naturæ propriæ, vel Macro- vel Microcosmicæ, hermaphroditico, fixo & volatili,
 para-

parata, nec madefaciens manus. Unde Isaacus Hollandus ait: Scias, Fili, Mercurium esse primum omnium rerum, antequam enim tempus esset, erat aqua: sed fuit aqua sicca & pulverulenta, est tamen spiritus & volatilis, & qui hoc sal non novit, nihil unquam in arte præstabit: Nam DEUS omnia ex una materia prima creavit, & omnia in unum sal, terræq; cineres rediguntur, à spiritu autem mundi, qui per astra & Aerem in terram descendit, est vita omnis & vegetatio, quo separato caput mortuum oritur. Præsens autem omnia permeat & vivificat. Ex terra & aqua proximè miscentur corpora; Terra igitur est receptaculum omnium influentiarum & seminum superiorum, à Terra omnia nutriuntur, & in eandem proximè resolvuntur, qui nunc spiritum illum mundi in terrâ suâ propriâ captare, figere & retinere poterit, is habebit Menstruum, quod sine corrosione omnia penetrat, solvit & recludit, sibiq; assimilat, & unit. Quemadmodum spiritus Microcosmi omnia alimenta in propriam sub-

ſubſtantiam vertit, & per varias cõncoctiones præparat, exaltat, & denique aſſimilat, Terra autem virginea tam naturalis, quàm artificialis, nunc poſt maledictionem Divinam in centro Terræ viſibilis inquirenda eſt, præcipuè in mineris Metallorum, ubi pinguis & gravis quædam mirè colorata terra, radiisq; aſtralibus imprægnata, certoq; tempore inſtar Olympi ſeu Iridis cœleſtis ſplendida reperitur.

Diſputat quidem hîc acriter Angelus Sala, Chymiater aliàs Experientiſſimus, & fusè probat, nec dari ejuſmodi Menſtruum ſine corroſione, nec aurum ita ſolvi poſſe, ut liquidum fiat & potabile. Sed rationes potiùs fictitiæ ſunt, quam ab Experientia deſumptæ, quia materiam illam, unde menſtruum iſtud univerſale conficitur, nondum per vitæ hujus brevitatem ipſi cognoſcere licuit, quod tempus veritatis Mater nunc magis atque magis aperiet. Si enim perpendamus & rationes contrarias & authoritatem cum Experientia fide digniſſimorum Authorum conferamus, tanti cer-

ẹi certè ponderis non ſunt, ut ab unanimi
vera ſunt entia Philoſophorum abducere
valeant. Nam ſi datur Spiritus Univerſi
omnia penetrans, calefaciens, purgans, ſe-
parans, uniens, vivificans, augmentans, re-
ſtaurans, conſervans, qui certo tempore
corporalis redditur, In terræ cujuſdam cen-
tro, quæ non ſecundùm faciem externam,
ut inutile pondus & caput mortuum aſpi-
cienda eſt, ſed ſecundùm principia interna,
Sequitur in terra hâc quoque Univerſale
Menſtruum deliteſcere, quod arte extra-
ctum vires ſuas exerere poſſit, etiam in tale
corpus quod denſiſſimum & compactiſſi-
mum videtur viſui, & igni vulgari, qui va-
por mixtus & ſulphur accenſum eſt, non
verò naturæ ſpiritui: Si ex terra quadam
aqua poteſt extrahi, in qua aurum lique-
ſcit inſtar Butyri, Atqui ita ſolvitur, ut nun-
quam in Subſtantiã adeò denſam & com-
pactam reduci queat, ſequitur ſolutionem
Philoſophicam impoſſibilem non eſſe, ſed
quod talis aqua præparari poſſit, experien-
tia teſtatur propria & aliorum, quis ergò
dubi-

dubitabit amplius ? Aurum potabile reddi posse, An verò eidem tantæ virtutes adscribendæ sint, ut omnes morbos per naturam & artem curabiles expellere, vel splendidiore Tinctura illuminare & purificare valeat, facilè apparebit, si aurum secundùm formæ internæ radios, quos à Sole Cœlesti participat, trahit, coagulat, & figit, non secūdùm splendorē duntaxat visibilē ęstimemus, quales igitur virtutes obtinet cor mariti Macrocosmici, tales sibi vendicat non ignobiliores, cor fœminæ Macrocosmicæ, in quos duos sexus à DEO T. O. M. Mundus distinctus est, sicut ex uno Adamo Mas & Fœmina prodierunt, quorum duo semina conjuncta in idoneo utero similem imaginem generant, Qui igitur influentias calidas auri, seu spiritum insitum ejus Solarem captare, & per proprii salis spiritum liberare, vel duo semina Maris & fœminæ Macrocosmicæ artificiosè conjungere, & in idoneo utero ad perfectum fœtum alere poterit, is medicinam utilissimam nanciscetur, non quidem individua humana, supra

prà naturæ ſuæ imbecillis & corruptæ ſortem, exaltando, ſed contra impuritates extraneas defendendo & eaſdem mundificando. Verum n. erit & manebit illud Chriſti, ſemper nobiſcũ fore ægros & imbecilles: Sed tamen ægritudinẽ illã & imbecillitatẽ iſtam incurabilẽ fore non dixit, nec naturæ mandavit: ſed potiùs juſſit, ut illos idoneis nec prohibitis remediis juvemus & ſublevemus, quod fieri poterit, ſi calidum innatum per ſimile roboremus, ut extrinſecus advenientes tenebras vel diſcutiat vel debilitet, quamdiu ſubſtantia iſtius calidi innati durabit, hęc n. ſi evaneſcit, vel medicamentum aſſumptum non actuat & ſuſcitat, idque vel per vomitum, vel alvum, vel alium modum viamque è corpore ejiciendo, vel prorſus non admittendo, antequam vires ſuas exercuerit, & abſolverit, fruſtrà effectus talis ſperatur. Quare terram illam, è quâ Adam creatus eſt, Arbor vitæ nutrimentum ſuum traxit, in qua ſpiritus univerſi tanquam à Magnete attrahitur, & concipitur, ſtudiosè inquiramus, & in uſum

usum Christianum accommodemus. Sed quia ista Terra Virginea Radiis Astralibus gravida, non quovis loco reperitur, nec cuivis contingit adire Corinthum: Ideo nos interim hoc auro potabili utimur:

℞. *Spirit. Nitri rubri simpl. vel ol. Mercurii corallin. cum sale urinæ aut ror. majal. aut aq. tonitrual, aut terræ impregnat.* ℔ß. *auri, per ossa humana, columbarum vel gallinarum stratificata, subtiliter calcinati vel butyri m. Solar. per sal Mercurii fix. & acet. destill. præparati,* ℥ß. *Solve & circula, donec omne uniatur: Vel separa aliquoties cohobando, ad formam Extracti, cui affunde Spiritum è Mercurio Mannæ, vel quintam Essent. Terræ sigillat. iterum circulando, ut uniantur, vel cum ol. Saturn. aut Mart. aut Antimonii fixo in lapidem rubrum excoquendo. dos. à* gr. j. *ad* v. *Eodem modo fiunt* ☾ ♂ ♀ ♄ ♃ *. potabilia.*

Qui Medicinas universales negant, illi his potissimum utuntur rationibus: Quia

1. *Diversissimi* sunt morbi & causæ morbificæ, calidæ, frigidæ, humidæ, siccæ, varia

varia etiam venenorum genera, ideò tot contrariis medicamentis opus est.

2. *Solus Deus* valet omnes tollere morbos, nec naturaliter uni corpori naturali omnia peragendi vis data est.

3. *Sic claudenda* essent omnia pharmacopolia & omnes libri Medici abolendi.

4. *De terra* creavit DEUS Medicinam, teste Ecclesiast. cap. 38. v. 4. Qui Medicos Pharmacopæosq; commendat, non verò universalem medicinam.

5. *Nihil spiritum* insitum simul roborare, & humores vitiosos absumere potest, nisi summam familiaritatem cum calido nostro innato habeat.

6. *Homo non* totus est Spiritus E. non sufficit sola Medicina Spiritualis.

7. *Vbi nutriendum* & humectandum est, ut in hectica, ibi lapis Philosophorum, qui instar ignis sese habet, plus oberit quàm proderit.

8. *Obstat Hippocratis* autoritas & antiquitas, qui Lib. de Nat. Hum. ita concludit: Si *unum esset homo, nunquam sanè doleret,*

ret, neq; enim esset, à quo doleret
ipsius: Si igitur etiam doleret,
si, & quod mederetur ac sanaret,
s, nunc verò multa sunt.

9. *Galen. l. 1. de Elem. c. 3. S*
set unum, h. e. unicè ex Elemento
non esset ex quo dolorem posset acci
si aliquo dolore corriperetur,
esset medendi ratio, nam cùm à
externa perpeti posset, necess
natura interiùs pati deberet,
nica solùm fuerit uniuscujusq;
erit affectum, ratioq; remedi
turale unica, id quod absurdu
ferè sint, ut morborum ita pr
Itē: Si igitur Elementum unu
bile, non erit etiā specie unū
unū, semper est impatibile,
sit, in quod trāsmutari, aut

10. In quem usum cre
medicamenta particularia
vegetabilia, mineralia?

11. Nemo artificum un
dicinam conspexit, quom
stat ulli de veritate?

leret, neq; enim esset, à quo doleret, unum existens: Si igitur etiam doleret, necesse esset, & quod mederetur ac sanaret, unum esse, nunc verò multa sunt.

9. Galen. l. 1. de Elem. c. 3. *Si homo esset unum,* h.e. *unico ex Elemento conflatus, non esset ex quo dolorem posset accipere, quòd si aliquo dolore corriperetur, unica tantum esset medendi ratio, nam cùm à nulla causa externa perpeti possit, necessariò à sua ipsius natura internè pati deberet, cùm autem unica solùm fuerit uniuscujusq; natura, unius erit affectus, ratioq; redeundi ad statum naturalē unica, id quod absurdũ est, cũ infinitæ ferè sint, ut morborũ ita præsidiorum species.* Itẽ: *Si igitur Elementũ uno potest esse impatibile, non erit etiã specie unũ, siquidẽ quod est unũ, semper est impatibile, cùm nihil reliquũ sit, in quod trãsmutari, aut à quo pati queat.*

10. In quem usum erunt à DEO creata medicamenta particularia, ut Animalia, vegetabilia, mineralia?

11. Nemo artificum unquam talem medicinam conspexit, quomodo igitur fidem faciat ulli de veritate?

Sed

Sed hæc omnia, quæ obstrepere videntur, tanti roboris non sunt, ut antiquissimæ & verissimæ illi sententiæ de lapide Philosophorum & Medicina universali, vel etiam universalissima aliquid detrahere valeant.

Nam *ad* 1. omnes morbi & causæ morbificæ, licet quoad qualitates manifestas & accidentia externa diversissimi appareant, nihilominus tamen quoad radicem & formam internam nil sunt, nisi unum, quemadmodum ab uno corpore solari diversissimi radii, contrariæ etiam operationes proficisci possunt, ita ab unâ animâ, ab unâ formâ, sive partis sive humoris diversissimæ quidem & contrariæ etiam emanant qualitates, quæ forma ipsa expulsâ vel subactâ & correctâ, sponte suâ evanescunt, sic ipsi humores, quoad substantiam non differunt, sed tantum ratione accidentium, quòd unus alio calidior, volatilior, tenuior, frigidior, fixior, spissior & densior, quæ tamen qualitates substantia alterata consistere amplius nequeunt.

ant. Mirum igitur non est, tale medicamentum per Artem acquiri posse, quod cum substantia partis statim unitur, eandem confirmet & roboret, vitiosam verò substantiam coalemæ & dissipet, sicque contraria etiam accidentia profliget. Quemadmodum nebulæ Solem obscurare videntur, ita morbi nil aliud sunt, quam calidi innati in quavis parte labores vel impedimenta, quibus remotis & pluviæ & fulgura, & venti & alia meteora cessant, Solque se exerit, qui omnia vivificat. Unde ipse Aristoteles quoque & Galen. contendunt, omnes humores vitiosos prius delituisse, & unum fuisse in massa sanguinea, quemadmodum hæc in chylo; Sanguinem esse puriorem massæ substantiam, bilem ferventiorem, pituitam viscidiorem, melancholiam fæcem & terrestriorem, quæ tantum ratione accidentium differant, a calore v[illegible] frigore causatorum. Et hæc vitia a s[illegible] sanguine bono posse alterari & submer[illegible] Sicut in uno liquore vini, quoad visum aliud apparet, quàm humor, in quo d[illegible]

unt. Mirum igitur non est, tale medicamentum per Artem acquiri posse, quod cum substantia partis statim uniatur, eandem confirmet & roboret, vitiosam verò substantiam consumat & dissipet, sicque contraria etiam accidentia profliget. Quēadmodum nebulæ Solem obscurare videntur, ita morbi nil aliud sunt, quàm calidi innati in quavis parte læsiones vel impedimenta, quibus remotis & pluvię & fulgura, & venti & alia meteora cessant, Solq; se exerit, qui omnia vivificat. Unde ipse *Aristoteles* quoque & *Galen.* concedunt, omnes humores vitiosos prius delituisse, & unum fuisse in massa sanguinea, quemadmodum hæc in chylo; Sanguinem esse puriorem massæ substantiam, bilem ferventiorem, pituitam viscidiorem, melancholiam fæcem & terrestriorem, quæ tantum ratione accidentium differant, à calore vel frigore causatorum. Et hæc vitia à solo sanguine bono posse alterari & submergi: Sicut in uno liquore vini, quoad visum, nil aliud apparet, quàm humor, in quo diversissimæ

fissimæ etiam qualitates quidem delitē-
scunt, sed tamen unitæ sunt. Eadem ratio
est cum venenis, quæ quidem varia sunt, &
diversas sæpè partes humani corporis affi-
ciunt, nihilominus tamen calidum inna-
tum proximè afficiunt, quà talia, quod in
toto humano corpore unum est; Si igitur
hoc fortificetur, quemlibet hostem infrin-
gere & debellare conabitur, etiam in mor-
bis solutæ unitatis quaterosa Arte sola non
est opus, sed naturâ etiam.

Sufficit igitur tale medicamentum,
quod substantiam & calidum innatum
partis roborat, & cum substantiâ contrariâ
pugnat, sicq; Natura cujuslibet partis ro-
boratâ, vitium extrinsecus adveniens, de-
inde ipsa consumet, & instar rubiginis ex-
pellet. Quod ipse *Hippocr.* agnovit: αἱ φύ-
σιες τῶν νόσων ἰητρόν. conf. de prisc. Med.

Ad 2. Absurdum & impium est, DEUM
à posteriori, quem Moyses vidit, ut ens ra-
tionis imaginarium phantasticum & à na-
turâ separatum, duntaxat concipere & elo-
qui, cùm is non tantùm immediatè, sed
medi-

mediatè, per naturam seu calidum inna-
tum, tam Macro quàm Microcosm[illegible]
imò animam & corpus salvet, [illegible]
tum omniū rerū, omnia in omnibus & ex-
tra supràq; omnia, totus à toto, & totus
in quâlibet parte, atq; ita non magis bene-
[illegible] arbori vitæ ante lapsum, quàm Me-
dicinis universalibus sive particularib. post
lapsum. Quod n. natura ipsa ante lapsum
valuisset, id post lapsum ars compensare
studet. Imò, quemadmodum Christus est
Medicina supernaturalis, ita in natura si-
milem medicinam universalem corporis
invenire licet, quæ quidem non omnia per-
agit, nihilominus una[illegible] spiritum & for-
mam corporis fortificare valet. Quemad-
modum cibus & potus partes solidas etiam
nutrit, non tamen sine sed cum [illegible], nec
ipsum *Aristoteli* & *Hippocrati* adversa-
[illegible], dum Aërem omnia penetrare, trans-
mutare, corrumpere, à ere & conservare
scribunt, panem & vinum unicè corpus
[illegible] statû sano conservare posse, qui [illegible]
medicamentum unicum statum ægri
corrigere valeat?

mediatè, per naturam ſeu calidum innatum, tàm Macro quàm Microcoſmi curet, imò animam & corpus ſalvet, ſitq́; centrum omniũ rerũ, omnia in omnibus, & extra ſúpràq; omnia, totus in toto, & totus in quâlibet parte, atq; ita non magis benedixerit arbori vitæ ante lapſum, quàm Medicinis univerſalibus ſive particularib. poſt lapſum. Quod n. natura ipſa ante lapſum valuiſſet, id poſt lapſum ars compenſare ſtudet. Imò, quemadmodum Chriſtus eſt Medicina ſupernaturalis, ita in natura ſimilem medicinam univerſalem corporis invenire licet, quæ quidem non omnia peragit, nihilominus tamen ſpiritum & formam corporis fortificare valet. Quemadmodum cibus & potus partes ſolidas etiam nutrit, non tamen ſine ſed cum DEO, nec id ipſum *Ariſtoteli & Hippocrati* adverſatur, dum Aërem omnia penetrare, tranſmutare, corrumpere, alere & conſervare ſcribunt, panem & vinum unicè corpus in ſtatu ſano conſervare poſſe, quidni igitur medicamentum unicum ſtatum ęgrum corrigere valeat?

Ad 3. Nec sequitur, omnia pharmacopolia esse claudenda, nam in iis ipsis Medicina universalis præparari & asservari debet, & licet tot & tantis officinis tantæque farragini medicamentorum, etiamnum opus non sit, & multa supervacanea & inutilia vendantur. Quis scit an tempore Judæorum veterum & Christianorum iis opus fuerit? Nec libri Medici omnes exinde comburendi erunt, unde enim Medicinam universalem addiscemus, usum, præparationem, Macro & Microcosmi cognitionem in posteros derivabimus?

Ad 4. Nulla est consequentia, quia *Ecclesiast.* ibi potius pro Medicina universali, quàm tot particularibus loquitur. Textus quidem Græcus habet φάρμακα, sed Hebræus, quo, *teste Iohanne Drusio*, primitùs hic liber conscriptus est, habet Rephuah, h. e. medicina, per quam è terrâ creatam Medicus sanat, tollitque dolorem Hominis, referente *Ioseph. Michel. Patricio Lucensi. de ver. Medicin.* p. m. 238. Rectè igitur *If. Casaubon. Epist. ad Haschel. pag.* 813.

[illegible] ait: *Utinam Ebraa extarent* [illegible] unde ille liber est desumptus, [illegible] magna deprehenderemus ex [illegible] ptura. Eadem cum [illegible] Hermetis quoque sententia in tabula Smaragd. Quod est superius, est sicut id, quod est inferius [illegible] ubi terram expressè nominat, & quod terra nutrix sit unius rei, a qua omnes res natæ sunt adaptatione; Separandam esse terram ab igne, subtile à spisso suaviter magno cum ingenio; Ascendat à terra in cœlum, iterumq; descendat in terram, & recipiat vim superiorum & inferiorum. Unde particularia medicamenta non excludunt universalia; & quos ille Medicos & [illegible] copæos intelligit? An solùm illos, qui Medicinam universalem usurparunt & præpararunt, an illos solùm, qui [illegible] fuerunt dediti?

Ad 5. Calidum nostrum innatum est quidem non purè æthereæ, nec purè elementaris naturæ, sed potius mistæ ex calido innato utriusque Parentis, quemadmodum [illegible] enim radii Astrales, vel multarum [illegible]

la

813. ait: *Vtinam Ebraa extarent (Siracidis) unde ille liber est desumptus, haud dubiè magna deprehenderemus ex scriptorum flagitia.* Eadem enim est *Hermetis* quoque sententia in *tabula Smaragd.* Quod est superius, est sicut id, quod est inferius &c. ubi terram expressè nominat, & quod terra nutrix sit unius rei, à quâ omnes res natæ sunt adaptatione; Separandam esse terram ab igne, subtile à spisso suaviter magno cum ingenio; Adscendat à terra in cœlum, iterumq; descendat in terram, & recipiat vim superiorum & inferiorum. Deinde particularia medicamenta non excludunt universalia; & quos ille Medicos & Pharmacopæos intelligit? An solùm illos, qui Medicinam universalem usurparunt & præpararunt, an illos solùm, qui particularibus fuerunt dediti?

Ad 5. Calidum nostrum innatum est quidem non purè æthereæ, nec purè elementaris naturæ, sed potius mistæ ex calido innato utriusque Parentis, quemadmodum enim radii Astrales, vel multarum

lampadum subtilissimè uniri possunt, ita ut nemo possit lumina secernere, nec quicquã aliorũ luminũ si quis lampadẽ unã auferat, secũ trahere, nec ex suo cæteris relinquere, nihilominus tamen calores specie inter se invicem non differunt, quemadmodum nec humores radicales, quæ omnia continuos emittunt radios invisibiles in longissimum etiam spatium, unde sympathiæ, antipathiæ, actiónes & passiónes in multa milliaria observantur. Quoniam igitur calidum innatum rerum Macrocosmicarum specie convenit cum calido innato Microcosmico, nec ut pedes seu mẽbra organica, diversos requirit calceos, cur non ita exaltari possit Quinta Essentia per artem, ut summam familiaritatem cum calido nostro innato sortiatur, eiq; uniatur, id fortificet & meteora morbosa totius corporis vel partis dissipet abigatq;, præsertim si ex materia universali extrahatur & præparetur, qualis in alimentis est panis & vinum, inter medicamenta essentia aëris, verum aurum Philosophorum, in certâ terrâ visibiliter

[illegible] singulis momentis coagulabilis, [illegible] dis singularum partiũ fibris [illegible] ea ac superflua [illegible], & partim per in-sibilem transpiratioẽ, partim quò [illegible] commodius esse videatur, appellant, sicque sanguis purior & totum corpus pulchrius, sanguine renovato, tamen similitudinem, quam cum calido innato habeat, & propter incorruptibilitatẽ, qui omnibus morbis contrarii sunt.

Ad 6. Corpus quidem Humanum tribus constat partibus, quæ Hippocr. [illegible] [illegible] vocantur. [illegible] bus quid cerebrum & nervi aliud sunt, quàm spiritus animalis coagulatus? Quid cor & arteriæ cum contento sanguine aliud sunt, quàm spiritus vitalis coagulatus? Quid Epar cum venis & sanguine aliud est, quàm spiritus naturalis coagulatus? Quod enim *juxta Hermetem* est superius, est sicut id, quod est inferius &c. & quo quid nutritur, ex illo etiam constat. Quod ipsis quoque destillationibus artificia[illegible] apparet, sic spiritibus vini è faeci[illegible]

liter singulis momentis coagulabilis, cujus radii in singularum partiũ fibris omnia inutilia ac superflua fugant, & partim per insensilem transpirationẽ, partim quò naturę commodius esse videtur, expellunt, fitque sanguis purior & totum corpus pulchrius, sanguine renovato, ratione similitudinis, quam cum calido innato habent, & propter incorruptibilitatẽ, quâ omnibus morbis contrarii sunt.

Ad 6. Corpus quidem Humanum tribus constat partibus, quæ *Hippocr.* ἴσχοντα, ἰσχόμενα καὶ ἐνορμῶντα vocantur. Nihilominus quid cerebrum & nervi aliud sunt, quàm spiritus animalis coagulatus? Quid cor & arteriæ cum contento sanguine aliud sunt, quàm spiritus vitalis coagulatus? Quid Epar cum venis & sanguine aliud est, quàm spiritus naturalis coagulatus? quod enim *juxta Hermetem* est superius, est sicut id, quod est inferius &c. & quo quid nutritur, ex illo etiam constat. Quod in ipsis quoque destillationibus artificialibus apparet, sic spiritibus vini è fæcibus tan-

tantum ratione subtilitatis differt. *Conf.*
Scharff. Physic. recogn. l.4.c.1.q.1. Etsi igi-
tur verum sit, unicum alimentum pro spi-
ritibus non sufficere, sed partes etiam soli-
das nutriri debere, quamvis si omnes con-
coctiones perpendamus, natura solùm
intendat, ut spiritus augeantur, corpore
non amplius crescente: nihilominus tamen
cur non sufficiat Medicina spiritualis & ad
spiritus subtilisandos, & corpus detergen-
dum, clarificandum? Præsertim si spiritua-
le sumatur pro corpore subtilissimo, quoad
vires, quoad substantiam verò fixa & in-
combustibili.

Ad 7. Lapis Philosophorum dicitur qui-
dem agere instar ignis propter motus velo-
citatem & subtilitatem, sed hic elementa-
ris, corrumpens & exsiccans non est intelli-
gendus, sed æthereus potius & solaris,
quemadmodum enim sol uno momento
totum aërem irradiare & illuminare potest;
ita etiam Philosophorum lapis non opus
habet concoctione in ventriculo, intestinis,
mesenterio, epate, cerebro vel singulis par-
tibus,

tibus, sed quamprimum corp...
resolvitur in radios, qui cum ...
turalibus, vitalibus, animali...
tum corpus, ...
sum, illuminant ...
penetrant, quamvis ...
substantia deficiat, ...
Deus animam evocet, ...
nequeat, ut in Marasmo & ex...
Hecticæ evenit, nihilominus ...
stantiſcè quoque humectat ...
combustibile & suppedita...
quamdiu Ellychnii substa...
in carbonem, vel cineres a...
um versa est.

Ad 8. *&* 9. In textu Hip...
vocabulum elementi va...
vel quatenus elementum ...
cosmi integrans, *vel* qua...
xti corporis, *vel* quate...
jus rei, cujus est elemen...
in omnibus unum elem...
ti, *vel* quatenus est pri...
macrocosmi, vel calidum ...

tibus, ſed quamprimùm corpus ingreditur, reſolvitur in radios, qui cum ſpiritibus naturalibus, vitalibus, animalibus uniti totum corpus, ſanguinem bonum & vitioſum, illuminant & denſam etiam materiam penetrant, quamvis ſi ſpirituum inſitorum ſubſtantia deficiat, hæreditaria & ingenita, DEUS animam evocet, eandem reſtituere nequeat, ut in Maraſmo & extremo gradu Hecticæ evenit, nihilominus tamen ſubſtantificè quoque humectat, ut oleum incombuſtibile & ſuppeditat fomentum, quamdiu Ellychnii ſubſtantia durat, nec in carbonem, vel cineres aut caput mortuum verſa eſt.

Ad 8. *&* 9. In textu *Hippocrat. & Galen.* vocabulum elementi variè intelligi poteſt, *vel* quatenus elementum eſt pars macrocoſmi integrans, *vel* quatenus eſt pars mixti corporis, *vel* quatenus eſt minimum ejus rei, cujus eſt elementum, quibus modis omnibus unum elementum non ſufficit, *vel* quatenus eſt primum principium macrocoſmi, vel calidum innatum, humi-

dum radicale , seu spiritus universi , & cui
hoc modo unum non sufficiat , non video ,
quemadmodum unum semen Microco-
smi , quod totum hominem essentialem in
se continet, licet nondum omnia adsint or-
gana integrantia ; Et unum calidum inna-
tum in corde & singulis membris humanis.
Deinde loquuntur ibi ; *vel* de unitate nu-
merica , quæ certè nec in elementis suprà
dictis sufficit, nec aliis elementatis , *vel* de
unitate specifica , formali; quâ omnia Ele-
menta unum sunt , quemadmodum cor-
pus unum habens plurima diversa membra
& principalia & minus principalia , *vel* de
unitate seu continuitate , sic omnia conti-
nua sunt , nec ullum datur vacuum , quod
Arist. quoque concedit , qui in 1. *meteor.* 2.
Medium mundū ex necessitate continuum
esse ait , superioribus lationibus , ut omnis
ipsius virtus inde gubernetur. *vid.* 8. *phys.* &
2. *de gen. an.* 3 & 4. *de gen. an. ult.* & 3. *de gen.
an.* 11. & 2. *de gen. an.* 1. *vel* de unitate seu
simplicitate . Sic *Scalig. in comm. de insomn.
Hipp. apotelesm.* 22. Laxè nimis Hippocra-
tem

gem ibi locutum dicit, præterea nec verè: Patitur enim elementum ab elemento, & tamen simplex est, sive unum, itaq; addendum esse, non pati intus ab internâ causâ!

Ad 10. placet *respons. Michel de ver. Medic. p. m.* 240. cui aliquando objecit Anglus in convivio, si talis Medicina à DEO fuisset creata, sequeretur frustrà herbas, animalia ac mineralia fuisse producta: Sed ille retorsit, & rogavit, num homo præstantissima esset omnium animalium creatura? quod negare cum non posset, intulit conclusionem similem, ergò reliqua Animalia frustrà creata fuissent. O stultum genus hominum, qui tàm futilia somniant, nedum indigna philosophis, sed fatuis etiam ridicula. Nam quemadmodum homo præstat reliquis omnibus animalibus, ita hæc Medicina κατ' ἐξοχὴν rebus omnibus creatis reliquis præstantior est, quæ tanquam pedissequæ suæ inserviunt reginæ.

Ad 11. Falsum est, neminem talem Medicinam conspexisse unquam, quod enim *Mesue* nominat perfectum Magisterium,

& in oriente viguisse pridem ante *Avicennam*, ex *ejus commentariis* constat, id multi usurparunt, ut *Saraceni & Mauri*, quibus olim etiam Hispania paruit, & ex quorum Gente dicitur ipse *Geber*, ille Princeps Saracenicæ Alchymiæ. Sic *Regerius Bacho* dicit Chymiam esse scientiam, docentem facere & generare Medicinam, quæ vocatur elixyr. *Lull. in princip. sui codicill.* demonstravit Artem, per quam suprema Medicinarum Medicina componi possit, *Anaxagoras Clasomenus* ante Aristotelem de summæ Medicinæ præparatione Græcè scripsit. Et *Democriti* de eadem re Græcum carmen extat, impudentis insuper arrogantiæ est tot viros tam excellentes Philosophos, Medicos, Theologos clarissimos, constantes, fidos, veritatis inquisitores, mendacii arguere, *conf. Fernel. l.2. de abdit. rer. caus. c. 18. Cornel. Drebbel. Hadrian. à Mynsicht. Robert. Fludd.* Et etiamsi pauci aut ferè nulli optatum consequantur finem, quid tamen hoc ad Artem? Artifex enim errare potest, & suâ expectatio-

nes

aspirari, præsertim si ido...
Vidit Crollius non ...
reparante, unâ nocte, ad ...
incolumitatē revocatū. ...

Per Medicinam igitur ...
ligimus non unum & sim...
tum, sed per artem com...
ra Hermaphroditica, ...
turam humani corporis ...
Hammel dicit, est aqua ...
& Luna, non quod calid...
am mutare, & melior...
quàm à Deo T. O. M. ...
triduali concessum est, ...

ne privari, præsertim si indoctus vel ἐκ βίβλων κυβερνήτης eandem tractet, Sic *Claud. Deodat. in Panth hygiast. l. 3. c. 20.* scribit: *Vidit Crollius non sine maximo Animi stupore & admiratione, unicâ tanti laticis exhibitâ guttulâ, per humidam antiquorum viam concinnatâ, omniumq; & cœlestium & terrestrium virtutibus impregnata, hominem Morti vicinissimum & jam Animã agentẽ, igneâ suâ cœlesti & invisibili Naturâ, vitæ naturalis radiũ cordi influente, vitæ organa renovante, & defunctã penè naturã reparante, unâ nocte, ad firmam & perfectã incolumitatẽ revocatũ. conf. Croll. p. m. 43.*

Per Medicinam igitur universalem intelligimus non unum & simplex medicamentum, sed per artem compositum ex Natura Hermaphroditica, in ipsam quoque naturam humani corporis exaltatâ, & ut *Hammel* dicit, est aqua congelata in Sole, & Luna, non quod calidi nativi substantiam mutare, & meliorem reddere queat, quàm à DEO T. O. M. cuivis naturæ individuali concessum est, qui omnia mensura,

ra, numero ac pondere disposuit, sed quod ejus supervenientes vitiosas tincturas emendare & illustrare possit, ut illæsè ardeat, quàm diu substantia durat, nec Anima à DEO evocatur. Quemadmodum igitur reliqua particularia dispersim alterant, ita universale conjunctim & simul præstat τῆς φύσεως ἀλλοίωσιν, & potest usurpari in omnibus morbis eorumq; temporibus, omnibus indicationibus simul satisfacit, quod particularia divisim, hinc alterat, calorem discutiendo, vel extinguendo, frigus pellendo aut temperãdo humiditatem imbibendo, siccitatem instar olei incombustibilis oblinendo, morbificas causas evacuando, insensibiliter & sensibiliter, Naturam in toto corpore & singulis partibus roborando, utque contra hostem externum & internũ assurgat & pugnet pro viribus. Exinde apparet, Medicinam Universalem non omnia quidem posse, nec suprà Naturam vel Artem agere, ut falsè calumniatores & ignorantes affingunt; Plus tamen præstare, quàm reliquas Medicinas omnes

tiones particulares. Quod cer
Hippocr. in jurament. & *Galen*
teria dogmaticu contrarium est,
sæpè remedium diversissimis
morbis eorumq; causis adhiben
mnibus doloribus à quacunq
leum amygd. dulc. laudan. opiat.
terna adhibentur, imò in febribu
entia interna & externa profun
utitur nostra Ætas ad omnia m
& externa. In quem finem etia
generales inventæ sunt, ut
vel ignoratis particularibus
quam sacram anchoram,
mnes etiam Galenici. Re
in theor. test. scribit: *Fili*
desideras esse perfectus Me
complacentia particularit
quia confusa sunt integra.
tolerare non potest, propter
mam, sed contemplare &
quare in Unicâ Medicinâ
una est, nisi una sanativa
infirmitatis, & confort

omnes particulares. Quod certè nec ipsi *Hippocr. in jurament. & Galeno*, nec aliis *veris dogmaticis* contrarium est, qui unum sæpè remedium diversissimis subjectis & morbis eorumq; causis adhibent; sic in omnibus doloribus à quacunque causâ oleum amygd. dulc. laudan. opiat. & alia externa adhibentur, imò in febribus calefacientia interna & externa prosunt. Tabaco utitur nostra Ætas ad omnia mala interna & externa. In quem finem etiam Methodi generales inventæ sunt, ut deficientibus vel ignoratis particularibus ad ea, tanquam sacram anchoram, confugiant omnes etiam Galenici. Rectè igitur *Lullius in theor. test.* scribit: *Fili monemus Te, si desideras esse perfectus Medicus, ne dedas te complacentia particularitatum Medicina, quia confusa sunt integra. Natura enim eas tolerare non potest, propter confusionem nimiam, sed contemplare & complacentiam quære in Unicâ Medicinâ universali, quia non est, nisi una sanativa omnis ægritudinis & infirmitatis, & confortativa spiritualium*

um virtutum. Quare ſequere & tene opinionem ſecuram Methodicorum, quia tota ſcientia Medicinæ poteſt ſtabiliter reduci ad opinionem illorum, quæ tantum contemplantur univerſalitatem, in quâ ſtat operativarum virtutum congregatio in toto curſu Naturæ: Quia, qui multas & plures particularitates ſciet ad univerſalitatem reducere, inter alios erit melior, quia in particularitatibus ſunt virtutes confuſæ; In univerſalitate autem ſunt virtutes reales in unum congregatæ, ſicut totius Naturæ curſus manifeſtat, & eſt Medicinarum Medicina. Et qui talem habet Medicinam, donum DEI habet, quia Theſaurus eſt incomparabilis.

Placet hîc concludere Verbis Andr. de Blawen/in Epiſt. ad Pett. Andr. Matthiol. l. 4. circa fin. quæ ita habent: Sæpius ego ſum admiratus plurimos noſtræ ætatis Summos & Clariſſimos Medicos Naturæ indagatores acerrimos, qui cum in materia medica cognoſcenda & explicanda plurimum navarint operæ & laboris, interea tamen

men

men aureæ illius aquæ, magni inprimis & nunquam satis laudati remedii, mentionem omninò nullam faciant, quam tamen adeò nobis commendârunt ex Veteribus quidam, ut cæteris eam omnibus Medicamentis facilè prætulerint. Quippe quâ vires, utut eæ languéant, restituantur in tantum, ut rejuvenescere utentes, vigoremq; inde incredibilem facultatum omnium corporis recipere videantur. Ejus rei caussam an in difficultatem ejus aquę parandę, quòd in conficiendo Chymicos labores requirat, quos pauci sciunt, vel tanquam sordidos abhorrent, an in avaritiã & sumptuum parsimoniam referam, dubito. Complures certè esse scio, qui cùm ipsi rem ita arduam, vel ignaviâ vel mentis hebetudine non voluerint assequi, conatus in eo aliorum industriorum hominum summopere contemnant & elevent. Quorum ego impudentem & insciam temeritatem deplorans, mihi ipsi gratulor &c.

ROBORANTIA PARTICULARIA.

Calida sunt.

Vinum generosum, Malvaticum, Hispanicum, Petrosimena, Clareta, Hippocratica, omnia Aromata, Moschus, Ambra. Cortices Citri. Xyloaloë, lap. bezoar. conf. Anodyn.

Spec. Diamosch. Diambr. DiaCinam. Cordial. temperat. modò in potu cum syr. cord. aquâ dilut. modò cum conserv. modò in aq. sol. cordial. aut cum brod. carn.

Elect. de Gemmis Calid. lætificant. Galen. Dianthos. Diamargarit, calid. conf. Alkerm. Mes. Nostradam.

Conserv. flor. Rosmarin. Leucoilut. Theriaca Mitridat.

Condit. Caryophyl. Nux muscat. Cortic. Cit. cum carn. contus. Gallin. Capon.

Aq. pretiosæ. ut Cinamom. Carbuncul. Elix. vit. Extract. cord. Norimb. Ros Solis Kunrad. Meliss. Magnanimitat. Imperat.

rat. Maximilian. Carol. V. A...

℞. *Ambr. gris.* ℈j. *moschi orient.* ℈ß. *Sacchar. Cand. alb.* ℥ß. *terantur in ... subtill. add. ol. Cinamom. Cortic. Cit. an.* ℈j. *m. dos. gr. j. vel ij. in vin. o.*

℞. *ambr.* ℨß. *Sacchar.* ℔ß. *misc.*

℞. *Amygd. dulc. excortic. & tenuissimè incisar.* ℥ß. *pulv. Cinamom. acerr.* ℥ß. *Cortic. Citri, Maceris, succini præparat. an.* ℈iiij. *præparat. Coral. albor. rubror. margarit. an.* ℈j. *manus Christi perlat.* ℥j. *vel placent. Normbergens. frixarum* ℥j ß. *Tragea.*

℞. *aq. Cinam.* ℥vj. *Man. Chr. perlat.* ℥ß. *conf. alkerm.* ℨß. *m.*

Frigida sunt.

Os de corde Cervi, Unicornu, Margarit. Corall. Succin. Terræ sigillat. Bolus armenus, Camphor. Lapid. v. pretiosi, Argentum, Aurum, 4. fl. cordial.

Aq. Rosarum, Acetos. Borrag. Buglo...

Conserv. acetos. Borragin, Bugloss. ... sarum.

Condit. Cortic. Citri flor. aurant. ...

zat. Maximilian. Carol. V. Anhaldin.

℞. *Ambr. griss.* ℈j. *moschi orient.* ℈iß. *Sacchar. Cand. alb.* ℥ß. *terantur. in porphirit. subtill. add. ol. Cinamom. Cortic. Cit. an.* ℈ij. *m. dos.* gr. j. *vel* ij. *in vino.*

℞. *ambr.* ʒß. *Sacchar.* ℔ß. *misc.*

℞. *Amygd. dulc. excortic. & tenuissimè incisar.* ℥ß. *pulv. Cinamom. acerr.* ℥ß. *Cortic. Citri, Maceris, succini praparat. an.* ℈iiij. *praparat. Coral. albor. rubror. margarit. an.* ℈j. *manus Christi perlat.* ℥j. *vel placent. Norinbergens. frixarum* ℥j. *f. Tragea.*

℞. *aq. Cinam.* ℥vj. *Man. Chr. perlat.* ℥ß. *conf. alkerm.* ʒß. *m.*

Frigida sunt.

Os de corde Cervi, Unicornu, Margarit. Corall. Succin. Terrę sigillat. Bolus armenus, Camphor. Lapid. v. pretiosi, Argentum, Aurum, 4. fl. cordial.

Aq. Rosarum, Acetos. Borrag. Bugloss.

Conserv. acetos. Borragin, Bugloss. Rosarum.

Condit. Cortic. Citri flor. aurant. Spec.

ROBORANTIA PARTICULARIA.

Calida sunt.

Vinum generosum, Malvaticum, Hispanicum, Petrosimena, Clareta, Hippocratica, omnia Aromata, Moschus, Ambra. Cortices Citri. Xyloaloë, lap. bezoar. conf. Anodyn.

Spec. Diamosch. Diambr. DiaCinam. Cordial. temperat. modò in potu cum syr. cord. aquâ dilut. modò cum conserv. modò in aq. sol. cordial. aut cum brod. carn.

Elect. de Gemmis Calid. lætificant. Galen. Dianthos. Diamargarit, calid. conf. Alkerm. Mes. Nostradam.

Conserv. flor. Rosmarin. Leucoilut. Theriaca Mitridat.

Condit. Caryophyl. Nux muscat. Cortic. Cit. cum carn. contus. Gallin. Capon.

Aq. pretiosa. ut Cinamom. Carbuncul. Elix. vit. Extract. cord. Norimb. Ros Solis Kunrad. Meliss. Magnanimitat. Impe-

rat,

gat. Maximilian. Carol. V. Anhaldin.

℞. *Ambr. griſſ.* ℈j. *moſchi orient.* ℈iß. *Sacchar. Cand. alb.* ℥ß. *terantur. in porphirit. ſubtill. add. ol. Cinamom. Cortic. Cit. an.* ℈ij. *m. doſ.* gr. j. *vel* ij. *in vino.*

℞. *ambr.* ʒß. *Sacchar.* ℔ß. *miſc.*

℞. *Amygd. dulc. excortic. & tenuiſſimè inciſar.* ℥ß. *pulv. Cinamom. acerr.* ℥ß. *Cortic. Citri, Maceris, ſuccini præparat. an.* ℈iiij. *præparat. Coral. albor. rubror. margarit. an.* ℈j. *manus Chriſti perlat.* ℥j. *vel placent. Norinbergenſ. frixarum* ℥j. *f. Tragea.*

℞. *aq. Cinam.* ℥vj. *Man. Chr. perlat.* ℥ß. *conf. alkerm.* ʒß. *m.*

Frigida ſunt.

Os de corde Cervi, Unicornu, Margarit. Corall. Succin. Terræ ſigillat. Bolus armenus, Camphor. Lapid. v. pretioſi, Argentum, Aurum, 4. fl. cordial.

Aq. Roſarum, Acetoſ. Borrag. Bugloſſ.

Conſerv. acetoſ. Borragin, Bugloſſ. Roſarum.

Condit. Cortic. Citri flor. aurant. Spec.

Cordial. Alexandr. benedict. diarrhodon. abbat. Diamarg. frigid. Diatrion. Sandalon. Rob. & rabb. è ſucco ribium, Berberum, Manus Chriſti perlat. Morſuli de ſucco Citri. conf. Narcotic.

℞. *Manus Chriſti perlat.* ℥iß. *pulv. margarit. Corall. alb. rub. oſſis de Corde Cervi lap. S. pretioſ. præparat. an.* ℈j. *f. Tragea.*

℞. *Scob. Unicorn. oſſis de cord. Cerv. Corn. Cervi præparat. an.* ʒß. *margarit. Corall. lapid. pret. ſem. Citr. an.* ℈ij. *Scob. Eboris. Sandal. Citrin, Boli armen. terræ ſigillat. Succin. an.* ℈j. *f. pulvis.*

℞. *Aq. roſarum.* ℔vj. *Vini Malvatici* ℔ß. *Camphor.* ℥ß. *moſchi* gr. iij. *deſtill. igne lent.*

℞. *Camphor.* ʒj. *Cinamom. Zeduariæ* ʒß. *ligentur in Nodulo, pro vino.*

℞. *aq. borrag. bugloß. roſ. an.* ℥4. *ſp. de gemm. frig. præpar. marg. coraſ. utror. an.* ʒiß *man. Chriſti perlat* ℥j. *M.*

℞. *Aq. acetoſ. borrag. bugloß.* Roſarum *an.* ℥v. *man. Chriſti perlat. Syr. Granat. an.* ℥iß. *Margarit. præparat.* ʒiß. *m. f. aq. perlat.*

℞. *aq. Ceraſorum, nigr. Roſarum. bor-*

ragin. bugloß. Tilia. Violar. an. ℥vj. *Cinamom. opt.* ℥iß. *margarit. præparat.* ℈ß. *Corall. alb. præparat.* ℈ß. *Corall. rub. præparat.* ℈j. *Corn. C. præparat.* ℈iß. *Manus Christi perlat.* ℥ß. *m.*

Ventriculum Calidum roborant.

Cichoreum Endiviæ, Plantag. Rosæ, Sandala, Violæ, Lactuc.

Frigidum roborant.

Absinthium, Aloë, Aromata, anis. cinamom. Zingib. Mastix, Mentha, succo vel chocolada. ʒ. ol. stomachica sunt: absinth. cydon. mastich. *Nocent.*

Ingrata, nimis salsa, & corrosiva, attenuantia & relaxantia, admodum frigida, fortia purgantia.

℞. *Conserv. Melis. Anthos. Menth flor. Tunicæ aurantiorum. an.* ℥ß. *confect. alkerm.* ʒiß. *Cinamom. elect.* ℥iß. *Nuc. muscat* ʒiij *fœniculi. Caryophyll. an.* ʒiiß. *Crasse contusis adde vini generos.* ℔vj. *aq. ros. opt.* ℔j. *Infunde per triduum postea l. a. destill. f. aq. stomachica, cui impend. ambr. opt.* gr. ij. *moschi* gr. v. *in Nodul.*

℞. *Panis biscocti* ℥j. *Coriandr. præpa-rat.* ʒvj. *ventricul. Gallin. siccat.* ℥ß. *Ca-ryophyll. Cinamom. rosarum rubr. sandal. alb. an.* ʒj. *sacch. q. s. f. Trag. post. past.*

℞. *ol. Nuc. muscat. express.* ʒß. *Cina-mom. Caryophyll. Menth. an. gutt.* iiij. *extr. Calam. aromat.* ℈j. *spec. aromat. rosat.* ʒj. *Imperat. Diambr. an.* ʒiß. *Sacchar. in aq. rosar. & Cinamom. cum Cordial. destillat. an. q. s. f. solut. f. Morsul.*

℞. *Spirit. Salis & spirit. Vini optimi. an. destill. ter rectificando, adde Sacchari Rosac. vel manus Christi perlat. q. s. f. Elæosac-charum. dos.* ʒj.

℞. *Iulab. rosac. part.* iij. *aq. Cinamom. part.* v. *Spirit. Vini part.* viij. *m. signetur a-qua vitæ ex temporanea.*

℞. *Carnium Nuc. Indic. Condit.* ℥ß. *Conserv. rosarum rub.* ℥j. *flor. Tunic.* ʒvj. *Confect. alkerm.* ʒj. *rob. ribium.* ʒv. *Syrup. Corall. q. s. f. Condit. additis aliquot granis moschi cum fol. auri obducendum.*

E X T E R N A.

℞. *Fol. menthæ.* Miß. *absinth. Majoran. an.* Mß. *rosar. Damasc. Chamomill. roman.*

an. Mj.*fl.Keirthym. an.*℥ß.*Caryophyll.cort. aurant. calam. arom. mastich. an.* ʒij. *maceris* ʒj. *concisa & conquassata insuantur sacculo, pro fomento sicco, vel cum aq. menthæ vapore humectando.*

℞. *Pulv. majoran. Absinth. Rosar. rub. Rosmarin. Calami aromat. an.* ʒiij. *Caryophyll. Cinamom. Nuc. muscat. Galang. Macis an.* ʒijß. *ligni Aloës, Cyperi, squinanthi an.* ℈iiij. *masticbes* ʒij. *ol. masticis & cera q.s.f. Cerotum, vel pulvis inspergatur Gossipio moschato. & interpassetur.*

INTESTINA ROBORANT.

℞. *Perdices mediæ ætatis, exenteratas & concisas Numero* ij. *mastiches* ʒß. *rosar. siccarum* ℥j. *Carnis Cydoniorum immatur.* ℔j. *pyrorum. Omphac. an.* ℔ß. *Sem. lactuc. papav. alb. Cydoniorum. Portulac. plantag. an.* ℥ß. *Sorborum, Mespilorum. an.* ℥j. *Sandal. Citrin. rub. an.* ʒiij. *Michleta* ℥j. *rad. bistort* ℥ij. *fol. acetos. plantag. an.* Mij. *album ovorum. Num.* x. *Conserv. symphyt. major.* ℥iij. *Rosarum antiquarum.* ℔ß. *vini rub.* ℔ij. *Chalyb. præparat.* ℥viij. *Coq. in* MB. *do-*

nec carnes mollescant. express. destilla. dos. ab ℥ß. ad ℥j. & *Vitellum ovi duriter coctum. Nuc. muscat. Num. j. mista super tegulam ignitam, assentur & exhibeantur.*

EXTERNA.

℞. *Ligni aloës* ʒiij. *Eupatorij. Scœantis. an.* ℳj. *Myrobalan. Chebulorum emblic. torrefactorum. an.* ℥j. *mastich. macis an.* ℥ß. *Coriandr. præparat.* ℥iß *Spodij* ʒij. *Rosar.* ℥ß *Boli armeni, Terra sigillat. lapid. Hamatit. an.* ʒvj *Spec. Diatrion. Sandal. sine Camphor.* ℥ß. *Scoriæ ferreæ præparat.* ℥j. *farin. hord.* ℥ij. *spicæ Indic.* p ß *ol. mastiches, Myrtini, an. q. s. f. cum modico Aceto Emplastrum.*

LIENIS ROBORANTIA.

Calidi.

Acetum, Poma, Cydonia, Corallia, Incybacca, Sandala.

Frigidi.

Cappar. Thamarisc. Scolopend. filix, Amygdal. amar cuscat.

Nocent.

Dulcia, Aceta, Acida, nisi pituita simul adsit. Ut & valde adstringentia.

℞.

℞. *Succ. pomor. depurat.* ℔iij. *aq. bugloss.* ℔j. *rosar. vini malvat. an* ℔ ß. *aceti caryophyllat.* ℥iiij. *flor. bugloß. violar. an.* M j. *Calendul.* M ß. *Cortic. Citri* ℥iß. *rasur. ligni rodij* ʒx. *Cardamom.* ʒij. *rad. Ireos, florent. Galang. an* ℥ß. *Spica Indica* ʒiß. *Infunde & macera per* 8. *dies, post levem coctionem colat. Expressa adde Spirit. anisi & fœniculi* ℔ iß. *Syrup. Cinamom. q. s. ad gratum saporem.*

℞. *Mercurii Diapheretici* ʒ ſ. *Salis Antimonii* ʒj. *Absinthii, Meliss. Card. benedict. an.* ℈iiij. *Corall. rub. margarit. praparat. an.* ℈j. *Croci Martis* ℈iiß. *extract. Granorum juniper.* ℈iiij. *Pimpenell. Card. benedict. an.* ℈ij. *Trochisc. de cappar. de Terra sigillat. an.* ℥iß. *Sacchar. in aq. filicis soluti q. s. f. Morsul. addendo ol. Anisi Corticum Citri an.* ℈ß. *moschi ambr. an. gr.* v.

℞. *Rad. althea Lil. fœnicul. Cappar. an.* ℥ß. *Malva, Violaria. Ceterach. absinth. menth. melilot. Chamomil. summitat. Aneth. an.* M ß. *sem. anisi, Lini, fœnugrac. an.* ʒij. *Cyperi, Calami Aromatici an.* ʒj.

 f. Sacc

f. Sacculus coq. in aq. ferrariorum pro fomento.

℞. *Furfuris Tritici* lb.ß. *Ammoniaci in aceto squillitic. soluti* ℥j. *oximelit. simpl. q.s.f. Cataplasma.*

HEPAR ROBORANT.

Calidum.

Cichoreum, sem. frigid. major. minor. Sandala, Rosæ, Endiv. acetos.

Frigidius.

Absinthium, Asarum, Eupator. Mastix. Myrobalan. Indic. Rhapontic. Spicanard. agrimon. asparag. fœnic. fumar.

Nocent.

Mere laxantia & dulcia.

℞. *Pulp. passul. cum vino expreß.* lb.ß. *succi pomorum inspissat.* ℥iiij. *carnis citri condit. Nuc. Ind. cond. Rad. Bugloß. Condit. an.* ʒß. *cond. Scorzon.* ʒv. *Conserv. flor. anth.* ʒiij. *bugloß.* ʒx. *ligni aloës* ʒiß. *Cinam. opt. Spec. Aromat. rosat. Diarrhod. abbat. an.* ʒj. *cubebarum* ℈j. *Croci* ℈ß. *Rob. juniper.* ʒij. *Syr. Granat. q.s.f. Condit. addito interdum Spirit. Vitrioli ad Grat. acidit.*

℞. He-

℞. *Hepatis humani sani* ℔j. *luporum, perdicum, an.* ℥iij. *Gallinarũ, Anserũ, an.* ℥j. *Caprini, Asinini, Apri an.* ℥ij. *Arietis* ℔ß. *minutim incisa ablue cum vino opt. & aq. vitæ, adde Carnis Cochl.* ℥iij. *Sang. porcin.* ℥ij. *Calami aromatic.* ℥j. *Cinamom.* ℥ß. *menth.* Mj. *Cortic. Cit.* ℥ij. *Spec. aromatic. rosat. Diacimini, Dianisi, Diarrhod. abbat. Diacalaminth. Theriac. Mitridat. an.* ʒij. *passul.* ℥ß. *mellis & sacch. optimi an.* ʒiij. *vini alb. opt.* ℔iij. *Sandal. omnium. Scenanti an.* ʒiij. *rosarum* ℥ß. *Confect. alkerm.* ʒß. *aq. Eupat.* lb. ij. *Infunde per triduum in* MB. *& destilla rectif. S. aq. Hepatum.*

℞. *Succi apii, Petroselini, fœniculi, senecionis, Cichorei an.* ℥ß. *aceti* ℥j. *ol. absinthii,* ʒiiß. *bulliant ad succorum consumptionem. Add. pulv. Scœnanthi, Spicanard. an.* ʒß. *Ceræ. q. s. f. Vnguent.*

℞. *Ros. rub. & alb. flor. Nymph. an.* Mß. *Capill. Veneris. Summitat. Absinth. Spic. Nard. Endiviæ, Cuscutæ, portulac. Eupator. an.* p. iß. *Spodii, Scœnanthos Rhabarb. Corall. rub. an.* ℈ij. *rasur. Eboris. Sandal.*

 omni-

omnium. Sem. 4. frigid. major. excortic. ligni Aloës. Cinamom. Sem. anethi, an. ʒß. *Basilicon. croci, an.* ℈j *camphor.* gr. v. *mosch.* gr. ij. *ol. absinth. Nymphaa, an. q. s. f. Empl.*

Contra Hydropem.

℞. *Spirit. Salis* ʒiß. *tinctur. tartar. Mart. Sal. absinth. an.* ʒß. *misc. add. conf. Alkerm.*

℞. *Vitrum antimon. solv. in spir. sal. diger. percol. f. inde acidul. pro potu quotidian. residentia exiccata, movet vomitum & alvum absq; violentia, dos. à* gr. ij. *ad* vj.

℞. *Conserv. flor. cichor. Tanacet. absinth. cochlear. Batava an.* ℥j. *flor. salvia primul. Veris an.* ℥ß. *limat. chalyb. optime praparat. Rhabarb. elect. an.* ʒß. *cremoris Tartar. spec. Diarrhod. Abbat. Diacurcum. Trochisc. de Eupatorio an.* ʒj. *Spodii ex Ebore, corallorum margar. praparat. an.* ℈j. *condit. radic. cichor. carn. Myrobalan. cortic. citri an.* ʒß. *Syrup. aperitiv. q. s. f. conditum. Vel cum Sacchar. in aq. rosarum solut. f. Morsuli.*

Ex-

EXTERNA in Hydrope.

℞. *Salv. Majoran. an.* M j. *stœchad. Rosmarin. an.* ℥ß. *Pulegii cort. in ter. sambuc. Ebul. Origani, Thymi, an.* Mß. *Meliloti* ℥j. *Chamomeli* M. iij. *sem. lini, fœnugræci, an.* ℥j *Salis* ℥ijß. *Nitri sulph. an.* ℥ij. *Baccar. lauri,* ℥j. *Coq. in aq. ferrariorum ad remanent.* lb. iij. *adde stercoris Caprini* ℥iij. *Columborum.* ℥ij. *Furfuris.* ℥j. *Farin. Orobi. Lupini, an.* ℥ij. *Oximelitis q. s. f. Cataplasm.*

RENES ET TESTES ROBORANT.

Calidiores.

Tragacantha, Myrthus, sem. frig. major. Malva, Gramin. Nymphæa.

Frigidiores.

Radic. aperient. Saxifrag. Ciceres. Rubi. Amygd. amar. Nucl. pini.

Nocent.

Nimius usus Diureticorum, Caseus & Alia mucilaginosum & Tartareum sanguinem generantia.

SEMEN AUGENTIA.

Radices. Aſparagi cum turionibus. Allium. Bulbi eſculenti ſeu Cinaræ. Cepæ. Eruc. Eringii, Galangæ. Porrum, Rapæ ſativæ. Satyrionis major. & ſucculent. Zingiber.

Herba. Horminum, Naſturtium.

Semina. Aniſi, Fraxini. Lini Urticæ. Ciceres rubri, Fabæ, nuces pineæ, Piſtachia, Ficus, Oryza, Amygd. dulc. cum paſſul. majoribus, Medulla Nuc. Indic.

Ex Animalibus. Priapus Tauri & Cervi. Stincus Marinus, Teſtes Gallinac. & Apri, Cerebell. paſſerum, Oſtreæ. Lac. Conchæ, Moſchus, Zibetum.

Aromata. Crocus, Piper, Nux muſcata, Caryophyll. Cubeb. Ambra cum ovo ſorbili.

Condit. rad. Satyrion. Eringii, Zingib. in China.

Electuar. Diaſatyrion. confect. Anacardin. Sem. aniſi, Eruc.

Spec. Diambr. Diamoſch. dulc.

Ol. Pinearum, Piſtachiorum, Seſami, Formicarum nuc. muſcat. ℞.

℞. *Pinearum non rancidarum, Pistacheorum cum malvatico infusorum, an.* ℥j. *Rad. satyrionis* ʒj. *sem. pistach. Eruc. Vrticæ an.* ℈ij. *Pyretri, boleti Cervin. Priapi cervin. an.* ℈j. *caud. stincci marin.* ʒj. *Diacydon. simpl. sem. coriand. præparat. an.* ʒ ß. *cinamom. acutiss.* ʒij. *sacch. in aq. rosarum solut. q. s. f. Morsuli.*

SEMEN MINUUNT.

Radix. Cynosorchidos minor. Nymphæa, Lactuca, Camphora etiam brachio alligat.

Folia. Calaminth. Cicut. Portulacæ, Rutæ, Salicis, Salviæ, Menthæ, Verbenæ extrinsecus gestatæ.

Flores. Rosarum, Violarum.

Semina. Agni Casti, Aneth. Coriand. Carui, Cannabis. Cucurbit. Cucumer. Paaver. Castoreum, Corallia, Crystal. Smaragd. Thus.

Syrupus. de Portulac. Nymphæa.

Aqua, ex Herbis & floribus. Succus Citri.

Conserv. Nymphææ, Menthæ.

Con-

Condit. Lactuc. in Italia, Trochisc. de Camphor.

Ol. Rosarum, Violarum, Nymphæa.

Vnguent. Rosaceum, Refrigerans Galeni. Cerotum Sandal. Saccharum Saturni intus & extra ad Umbilicum & penem.

CYSTICA.

℞. *Tunicarum interior. Ventricul. Gallinac* ℥j. *Cineris Erinacei combust. Vesicarum Capreti, apri sylvestris masculi vel fœminæ pro ratione sexus ægri, ovis nigræ, vulvæ suis, Coriandr. præparat. mirabal. nigr. an.* ʒj. *pulv. Cachectic. Quercetan.* ʒiß, *m. f. pulv.*

Alii

℞. *Agrimon.* ℥j. *membran. interior. ventricul. gallinac.* ℥ß. *Cineris Erinac. Terrest.* ʒiij. *vel* ℥iij. *seminis Eupatorii* ℥j. *m. f. pulv.*

Alii ℞. *Succi millefol. cum aq fol. Querc.*

Alii ℞. *Gummi Arabic. Tragacanth. mastiches. cum Succino exhibent.*

Alii ℞. *Agrimon.* ℥ß. *cum vino astringente ituris cubitum.*

EX-

EXTERNE.

Vesica Capreti in oleo convenienti calefacta & regioni extrinsecus imposita.

UTERI ROBORANTIA.

Calidioris.

Acacia, Sandal. Cichoreum, Rosæ.

Frigidioris.

Artemisia, Betonica, Matricaria, Melissa, Nux muscata, Salvia, puleg. nepeta, calamint.

Nocent.

Acetum, Coagulum hœdi & leporis partum enecant.

℞. *Ossis de Corde Cervi* ℈ß. *Corall. rub. margarit. præparat. an.* ʒj. *cinamom. Macis, Nux muscat. an.* ʒß. *sem. anisi fœniculi an.* ʒiß. *Croci* ʒß. *Nucleorum Pinearum* ℥j. *sem. melonum* ℥ß. *manus Christi perlat.* ℥ij. *m. f. Trag. dos.* ʒß.

Cranii humani corall. rub. unicornu, ungulæ alcis, margarit. præp. ossis de corde cervi, succini præparat. an. ʒij. *semin. pœoniæ* ʒiß. *affunde aq. flor. Tiliæ* ℥iiij. *Spirit. Vitriol.* ℥ß. *ol. camphoræ.* ℈ß. *digere donec exsiccen-*

ſiccentur ut f. pulv. cui adde ol. majoranæ, lavendulæ an. gutt. vj. f. pulv. ſubtil. doſ. ℈j. ſex vel 8. dies ante partum.

℞. *Spec. Diambr.* ℈j. *aromat. roſat.* ʒß. *Diaxyloaloës* ℈j. *Diamargar. cal. Diamoſchi dulc. an.* ℈ß. *macis, nuc. muſcat. ſantal. citrin. an.* ſcrup. j. *caryophyll.* ʒß. *corallor. rub. albor. præparat. an.* ſcrup. ß. *ſpodii præparat.* ſcrup. j. *cinamom. opt.* ℥j. *Amygd. dulc. Pinearum an.* ʒij. *cortic. cit. conditorum* ℥j. *ſacchari in aq. Lavend. ſolut. q. ſ. f. Morſuli.*

℞. *Radic. Imperat. Valerian. cardopacia, polypodii. an.* ℥iij. *frutis viridis Iuniperi. cupreſſ. alb. an.* ℥ß. *Herb. majoran. Roſmarin. Menthæ criſp. calaminth. Origani, Verbaſci. agrimon. Meliſſæ, Artemiſiæ, trifolii humilis, chamomill. Melilot. an.* Mj. *Nidi formicarum Num.* j. *coq. in aq. ad tertias f. l. a. Balneum.*

THORACIS ET PULMONUM Roborantia.

Calidiorum. Jujubæ, Sebeſten, Liquiritia, Hordeum. paſſul. viol.

Frigi-

Frigidorum. Helenium, Marrubium, Scabiosa, Urtica, Terebinth. Ammoniac. Aromata. capill. Vener. hyssop. croc. 4. aq. pleurit. card. Mar. bened. tarax. scabios.

Nocent.

Valdè frigida, vehementer adstringentia, valdè sicca, acida, Gravia motum impedientia. Lepus marinus, oleum nucum, Vitrioli, & ex eo parata medicamenta. Vomitoria fortia.

℞. *Aq. vit.* ℥iiij. *aq. tuss. scab. an.* ℥iij. *sacch.* ℥ij. *cinam.* ʒvj. *f. per manic. hippoc. claret.*

℞. *Vini usti* lb. j. *pulv hyssop.* ʒiß. *sacch. cand.* ℥ ß. *M.*

℞. *Rob. Sambuc. Ebul. an.* ℥ß. *C. Cerv. phil. prap.* ʒj. *Syr. de Eupat.* ℥ß. *croc.* ℈j. *M.*

Vel ℞. *Oxymel. squill. syr. flor. pap. an.* ℥j. *aq. asthmat.* ℥ij. *Ess. sacch.* ʒß. *M. f. tinct. cum ol. sulph. acid.*

℞. *Spiritus Vini opt.* lb. j. *aq. anisi, Vrtica, an.* lb. ß. *Sacchari candi albi* lb. ß. *solve in Cineribus. In colatura per chartam facta solve gummi tragacanth.* ℥ß. *dos. Cochl.* j.

per

per se vel cum vehiculo convenienti.

℞. *Diacodii* ℥iij. *Syrup. de farfara. Pilosella an.* ℥iß. *Spirit. Anisi, Veronicæ an.* ʒiij. *misc.*

℞. *Cassiæ recent. extract. sacchari cand. an.* ℥j. *Succi glycyrrhizæ* ℥ij. *spec. diamarg. frigid. Diambr. Dianthos. Diarrhod. Abbat. an.* ʒij. *Panis tritic. recent. calid.* ℥iiij. *aq. vitæ optimæ* lb. iiij. *infunde per* 14. *dies. destill. dos. Cochl.* j. *vel* ij.

LAC AUGENTIA.

Anethum, Apium, Ocymum, Petroselinum, Radix & herba fœniculi, costus dulcis. Galanga, Zingiber, Piper, *Semen* Anisi, fœniculi, anethi. Nuces pineæ, passulæ, oriza. lumbric. terrest. Cancri fluviat. Lac. Vitelli ovorum, ubera ovis. Succus Taraxaci. Ptisana, Pulvis crystallorum præparat, ʒj.

℞. *Lactis Lunæ.* ʒj. *ol. fœnicul. gutt.* iij. *m. f. pulvis detur cum jusculo petroselini.*

℞, *Agarici Saxatil.* ℥ß. *confection. fœnicul.* ℥j. *pro nodulo potus quotidiani.*

EXTERNE.

Mercurius vivus collo appensus, *Radic.*

Al-

Altheæ. *Folia* Anethi, Malvæ. *Semen* Lini, Flor. Chamomeli pro Cataplasmat. & foment.

LAC MINUUNT.

In causa frigida. Origanum Ruta, Calamintha, Salvia, Agnus castus. absinthium, Castorium, Theriaca.

In calida causa: Portulaca, sempervivum, Cucurbita, Camphora, Lactuca, Nymphæa.

EXTERNA.

Crocus de collo gestatus. Linteola omphacio humectata & imposita. Apium cum aceto applicatum. Spongia immersa in decocto Cumini vel Coriandri facto cum aceto acerrimo.

ROBORANTIA CORDIS.

Calidioris.

Violæ, Rosæ, Smaragdus, Hyacinthus. Corallia. Ebur. Camphora, Sandala, Margarit. Man. Christ. perlat.

Frigidioris.

Borrag. Bugloss. Meliss. spicanard. Rosmarin. cinamom. Caryophyll. Nux muscat.

scat. Crocus. Sem. Citri. Moschus. Ambra. Rorell. aurum.

Nocent.

Valdè calida aut frigida, aut adstringentia aut flatulenta.

℞. *Syr. corallorum ℥j. acetosit. citri ℥iß confect. Alkermes. ʒß. aq. bugloss. Acetos. an. ℥j. m.*

℞. *Rad. bugloss. flor. anthos. borragin. rorell. Mj. croci ʒj. miva cydonior. an. ℥iiij. vini albi optimi ℔ij. infunduntur per 24. horas, deinde destilla ter vel quater rectificando dos. ℥j.*

℞. *Cordium aprorum, cum pulmonibus; cervorum, taurorum, an. Numero 3. rorell. Mj. vini malvat. ℔iij. aq. rosar. borragin. bugloss. an. lb. i. ß. semin. acetos. basilicon. pulv. caryophyllor. Galang. an. ʒj. flor. Tunica, bugloss. Violar. borragin. an. p. ix. anthos, stœchad. arabic. an. p. vj. macis ʒ ix. nuc. muscat. ʒvj. cinamom. elect. ʒß. man. Christi perlat. Sacchari rosat. an. ℥iij. f. destillatum cordiale.*

Balsami vitæ descriptione ex communicat.

cat. Illuſtr. Comitiſſ. Wittgenſtein. tali utor, paucis correctâ:

℞. *Baccar. Iuniper. rec. laur. trochiſc. viper. gum. anime, Elem. carann. tacamahac. ladan. ſtyrac. liq. nuc. moſch. cinamom. caryophyll. Zedoar. galang. ſpic. rom. puleg. cardam. cubeb. ſantal. utriuſq; cort. citri, aurant. an.* ℥ß. *croc.* ʒiij. *C. cerv. raſp. juſt. t. collect.* ℥iiij. *f. pulv. ſubtil. affund. in retort. ſpir. terebinth.* lb. ß. *ſpir. vini rectif.* Mij. *bene lutat. diger. per* 14. *dies, interim ſolv. cum acet. rut. vel cum phlegm. vitriol. proprio ſuo ſpir. impragnat. myrrh. el. aloe. pat. thur. maſtich.* Bdellii, *ſarcocoll. ammoniac. caſtor. ana* ℥ß. *Galban. benzoe. an.* ℥ij. *Terra ſigill.* lb. *ß. purificat. Miſc. cum ſuperiorib. diger. adhuc per* 4. *dies in* MB. *poſtea lento igne ciner. deſtill.* 1. *S. V. ad membra paralytica utilem,* 2. *fortiori igne oleum, cui adde opobalſam. ol. juniper. ſuccin. nuc. moſch. ceræ an* ʒj. *ol. Aniſi* F*œnicul. carui roſmarin.* H*yſſop. puleg. ſalv. major. chamomill.* T*hym. ſatureja, lavendul. ſpic. cubebar. Zedoariæ an.* ℥ß. *ol. cinamomi caryophyll.*

 citr

citri aurantior. Rosar. Angelic. camphor. an. ℈j. vel ℈. ʒj. ambra ʒij. mosch. elect. Drach. j vel ℈. E. rorell. S. V. rectif. lb. j. Misc. destilla lent. separ. ex cap mort. extrah. sal. l. a. uni cum ol. per circulat. & digest. ut f. balsam. conf. Hartmann Practic. pag. m 43.

℞. Aceti Bezoartic. ol. amygdal. dulc. an. ℥j. vini malvat. mitridat. optimi. Theriac. Androm. an. ℥ß. Succi citri ʒv. succi salviæ express. ʒij. m. ad calorem lenem, adde ol. Iuniper. citri an. ʒj. Scorpionum ℥ß. ceræ q. s. f. Linimentum cum mosch. ambr. Zibet. an. gr. ij.

℞. Aq. borragin. bugloss. Rosmarin. majoran. an. ℥iij. spec. cordial. temp. ʒj. sandal. rub. albi an. ʒß. nucis muscat. ʒj. moschi gr. ij. vel iij. m. pro Epithemate.

FEBRIFUGA.

℞. Specific. febril. crollii scrup. j. præpar. ocul. cancr. matr. perl. an. ℈ß. nitr. cum sal. armon. sublim. gr. v. ol. camphor. gutt. ij. m. f. pulv. in aq. flor. omn. chamomill. sambuc. propinetur calidè.

℞. Herb. salv. absinth. Burs. pastor. urtic. minor.

[illegible]. Rutæ an. [illegible] pulveris [illegible] salis communis an. ℥ß. Vel [illegible] nuc. muscat. [illegible] an. ʒj. [illegible] alb. an. q. s. vel cum [illegible] integra [illegible] quassato [illegible] ad [illegible] dull. Emplast. ad [illegible]

℞. Vngt. ros. ʒj. [illegible] ʒj ol. camph. ℈j. [illegible] camphor. [illegible]

CEREBRI ROBORANTIA.

Calidiora.

Rosæ, Violæ, Lactuc. Nymphæa, [illegible] tia.

Frigidiora.

Salviæ, Betonica, [illegible] mosch. pzon. Stœchad. Lavendul. [illegible] ran.

Necessæ.

Semina. Cannabis, Dauci, [illegible] Urticæ, Lolium, Dactyl. Cepe [illegible] Glandes Qu[illegible], Avellanæ, [illegible] Castaneæ, Ervum, fructus Arbuti, [illegible] Oenanthos. Crocus, Cyclamen [illegible] [illegible], Cicuta, Absinthium, [illegible] Columbæ.

minor. Rutæ an. M ß. *pulveris pyrii fuligin. salis communis an.* ℥ß. *Tel. aranearum minii, nuc. muscat. oliban. an.* ʒj. *Therebinth. ceræ alb. an. q. s. vel cum ovo integro conquassato f. duo vel etiam 6. ad spinalem medull. Emplaß. ad puls.*

℞. *Vngt. ros.* ℥j. *sal armon.* ʒiij. *ol. sulph.* ʒj *ol. camph.* ℈j. *M. semen hyoscyam. cum camphor. collo appens.*

CEREBRI ROBORANTIA.

Calidioris.

Rosæ, Violæ, Lactuc. Nymphæa, Lunaria.

Frigidioris.

Salviæ, Betonica, Anthos, cubeb. nux mosch. pæon. stœchad. Lavendul. Majoran.

Nocent.

Semina. Cannabis, Dauci, Erucæ, Lini, Urticæ, Lolium, Dactili, Cepe, olivæ nigræ, Glandes Quercini, Avellanæ, juglandes, Castaneæ, Ervum, fructus Arbuti, Lentisci, schœnanthos. Crocus, Cyclamen. Mandragora, Cicuta, Absinthium, potus lactis, Columbæ.

℞. Conserv. betonic. ʒj. fl. anth. lavend.
an. ℥ß. M. cum sp. vitriol. ad grat. acid. add.
potest mithrid. theriac. an. ʒj. pulv. herb.
lunar. ʒij. specif. antepil. pretios. ʒß. syr. co-
rall. q. s. ut f. condit.

℞. ol. nuc. muscat. express. ʒß. succini alb.
praparat. scrup. ij. ambr. gris. scrup. ß. mo-
schi gr. v. sacchar. in succ. cydon. solut. q. s. f.
morsuli.

℞. Formicarum cum ovis Mense Iunio
aut Majo in plenilunio captarum M. v. s. vj.
alkohol. Vini crocat. ad Emanentiam tri-
um digitorum. Digesta per Mensem destill.
in MB. ad dimid. ultimi v. spiritus ℔ß. add.
cinam. ʒij. aq. nicotian. scrup. ß. diger. ad
Solem per Mens. donec rubescat, colatura
servetur, vel primo infuso, adde Herb. Lu-
nar. flor. anthos rosar. rubrar. buglos. majo-
ran. meliss. cichor. an. Mj. Tiliæ. lil. convall.
an. p. ij. aq. bugloss. Betonicæ. Tiliæ an. lb. j.
m. destill. & adde ex capite mortuo extra-
ctum sal. confect. anacardin. specier. diamo-
schi dulc. an. ℥j. croci ʒj. moschi Ambr. an.
scrup. ß. misc. f. aq. magnanimitat. Tin-

Tinctur. Lun. ℞. Calcinat. Lun. q. v. ...
...
bezoartic. ...

℞. C. Cerv. ...

Dornerelius ℞. Cubebarum ...
praparat. an. scrup. ij. ...
luna decrescens. collect. & ...
ragdi praparat. an. scrup. j. ...
de ol. nuc. muscat. ...
Rosmarin. gutt. ij. lavendul. ...
char. in aq. Epileptic. ...
conval. q. s. solut. lb j. m. f. ...

Ejus aqua Sophorum ℞. ...
mari candidi aromatici ʒj. ...
ʒij. summitat. Majoran. fl. anth ...
cordial. an. Mij. ...

Tinctur. Lun. ℞. *Calcinat. Lun. q. v. extrah. cum liquor. Menstr. sup. pag.* 312. *separ. combure aliquoties cum sulph. duplo, edulcor. cum S. V. accenso, extrah. iterum cum S. V. vel sp. vitriol nitr. q. s.*

bezoartic. pretios. antepilept.

℞. *C. Cerv. præpar.* ℥vj. *ocul. cancr. præpar.* ʒij. *os de C. Cerv.* ʒiß. *troch. viper.* ℈4. *sal. scord. cochlear. card. bened. an.* ℈j. *lap. bezoar. or.* ʒß *lap. 5. pret. an.* ℈j. *Marg præpar.* ʒß. *sem. lunar.* ℈4. *fol. Lun. Sol. an. numer.* vj. *M. f. pulv.*

Dorncrelius. ℞. *Cubebarum, margarit. præparat. an.* scrup. ij. *sem. pœoniæ maris luna decrescent. collect. & exsiccat. Smaragdi præparat. an.* scrup. j. *pulverisatis adde ol. nuc. muscat. stillat.* ʒj. *macis* scrup. j. *Rosmarin. gutt.* vj. *lavendul. gutt.* iij. *Sacchar. in aq. Epileptic. aureæ* ℥ß. *& aq. lil. conval. q. s. soluti* lb. j. *m. f.* Rotulæ.

Ejus aqua Sophorum ℞. *Rad. Costi amari candidi aromatici* ʒj. *Cyperi rotund.* ʒij. *summitat. Majoran. fl. anth. betonic. cordial. an.* Miij. *stœch. Arab. sem. 4. frigid. maj.*

maj. excort. an. ʒvj. *frig. min. croc. an.* ʒiiij.
sandal. alb. citrin. rubr. an. ʒv. *myrobal.*
bellir. chebul. Ind. piper. long. nigr. castor.
an. ʒj. *bacc. laur. excort.* ʒiij. *incis. pulve-*
ris. misc. infund. per 8 *dies in aq. lil. conval.*
fl. til. rosmar. antepilept. aur. an. ℥ix. *Vin.*
Malvat. lb. xj. *destill. in* MB.

EXTERNA.

℞. *rad. caryophyllat. pyreth. asari an.* ℥j.
fol. Betonicæ meliss. origan. salv. cum sum-
mitat. majoran. rosmarin. laur. euphras. cum
fl. verben. rosar. rub. cichor. artemis. an M ß.
flor. chamomill. lavendul. stæch. citr. Keiri,
spicæ celticæ pœon. primulæ veris an. Miß.
agarici elect. fol. Senæ visc. q. oliban. succin.
citr. an. ℥ ß. *Concis. coq. in lixivio, utere*
cum vini lb. j. *admixt.*

℞. *Sapon. venet.* lb. j. *ol. majoran. la-*
vendul. an. gr. xx. *fœnic.* g. xxv. *macis.* g v.
succin. alb. g. viij. *ol. amygd. in quo mosch. zi-*
bet. an solut. ʒx. *ol. tartar.* ℥j. *alum. sacch.*
℥ ß. *pulv. rad. ir. flor. santal. rub. an.* ʒij. *M.*
f. globus.

℞. *Succini albi Styracis calaminth. ma-*
stiches

[illegible] an. ʒß. [illegible]
[illegible] citrin. ʒij. [illegible]
Tacamahac. [illegible] lavendul. [illegible]
[illegible] an. ʒj. Trochisc. è Benzoe [illegible]
m. f. pulv. pro [illegible]

℞. Ras. ligni rhod. sandal. citr. [illegible]
riandr. nigell. rom. [illegible] an. scr.
j. benzoe, macis, storac. calam. [illegible]
scrup. ß. caryophyll. gr. viij. [illegible]
arab. [illegible], nard. celt. [illegible]
ran. an. p. j. lil. conval. [illegible]
cis. & contus. [illegible] lavendul. [illegible]
f. ol. cinam. gr. vj. [illegible]
gr. viij. Misc. in cucuph. vel [illegible]

℞. Spec. pro Cucupha ℥j. [illegible]
troch. è benzoe ʒj. [illegible]
& ol. fœnicul. an. scrup. j. m.

OCULOS ROBORANT.

Calidiores.

Rosæ rub. Plantag. Vinum Grat[illegible]

Frigidiores.

Euphrasiæ, Chelidon. Valerian.
[illegible] fœniculi, Caro Viperarum.

ſtiches an. ℥ß. *Ligni aloës opt. raſi* ℥j. *ſantal. citrin.* ʒij. *oliban. anime myrrh. rub. Tacamahac. Caranna roſ. lavendul. flor. papav. errat. an.* ʒj. *Trochiſc. è Benzoe* ℥iß. *m. f. pulv. pro fumo.*

℞. *Raſ. lign. rhod. ſandal. citr. ſem. coriandr. nigell. rom. cinamom. opt. an.* ſcrup. j. *benzoë, macis, ſtorac. calam. nuciſt. an.* ſcrup. ß. *caryophyll. gr.* viij. *fl. pæon. ſtœch. arab. anthos, nard. celt. roſar. herb. majoran. an.* p. j. *lil. convall. thym. an.* p. ij. *inciſ. & contuſ. irror. ſpir. roſ. lavendul. an. q. ſ. ol. cinam. gr.* vj. *ſpec. diambr.* ʒij. *Moſch. gr.* viij. *Miſc. in cucuph. vel aliarum.*

℞. Spec. *pro Cucupha* ℥j. *diambr.* ʒij. *troch. è benzoë* ʒj. *conſperſ. ſpirit. roſarum & ol. fœnicul. an.* ſcrup. j. *m.*

Oculos roborant.

Calidiores.

Roſæ rub. Plantag. Vinum Granat.

Frigidiores.

Euphraſiæ, Chelidon. Valerian. ſem. rutæ. fœniculi, Caro Viperarum.

Nocent.

Fumi acres, amara, acida, Raphanus, Cepe, Allium.

℞. *Euphrasia cum toto, herb. fœnicul. si-
ne summitatibus, anagallid. cum flore pur-
pureo, an.* M xij. *Ruta* M vj. *radic. herb. flor.
Valerian.* M xviij. *affund. aq. Rosarum*
lb. iiij. *digerantur per dies* 4. *destilla in* MB.

℞. *Rad. Valerian.* ℥ß *lign. sassafras. ci-
namom. elect. an.* ʒij. *flor. betonic. Euphras.
sem. fœnicul. an.* ʒj. *nuc. muscat.* scrup. ij.
membran. interior. Gallinarum ventricul.
℥ß. *manus Christi perlat.* ℥vj. *m. f. Tra-
gea, sumenda jejune & post pastum.*

℞. *Aq. Rosar. fœnicul. vel vini optimi
an.* lb. *ß. macis, tutia preparat. lapid. Cala-
minar. an.* ℥ß. *m. pro collyrio.*

AURES ROBORANT.

℞. *ol. nuc. muscat. exp.* scrup. *ß. caryo-
phyll. gut.* vj. *fœnicul. gutt.* viij. *cinamom.
gutt.* iij. *succini cardamom. an. gutt.* iij *sac-
chari in. aq. Verbenæ vel Lavend. solut. q.
s. f. morsuli dos.* ʒj. *possunt addi spec. Diam-
br. Diamoschi dulc. an.* ʒiß.

Cydon.

Cydon. exteriores & cum [illegible]
[illegible] cocta, calida apponantur.

DENTES ROBORANT.

℞. Spiritus [illegible] ʒij. aq. [illegible]
aquilegii, Salviæ an. ℥j. m.

℞. Ossis sepiæ, radic. [illegible], caryophyll.
an. ʒiij. corall. alb. rubr. an. ʒß. [illegible]
aluminis usti, cornu Cervi usti an. ʒj. [illegible]
pumicis, cortic. [illegible] an. ʒj. mosch.
ij. m. f. dentifric.

ARTUS ET JUNCTURAS roborant.

Calidiores.

Cichor. Endivia, bolus armen. [illegible]
dal. rub. solan.

Frigidiores.

Hypericon, Betonica, Ira [illegible]
cus. Asar. acor. chamæd. calamint. [illegible]
Epithema ex vino generoso, in [illegible]
Rosar. Violat. absinth. Pulv. [illegible]
[illegible] lin. flor. sambuc. verbasc. [illegible]
terrestr. urtic. mori. ol. cum [illegible]
[illegible] axung. Echin. vulp. verve[illegible]

Cydon. excorticat. & cum majoran. impleta cocta, calida apponuntur.

DENTES ROBORANT.

℞. *Spiritus Aluminis* ℥iij. *aq. Prunell. aquilegii, Salviæ an.* ℥ij. *m.*

℞. *Ossis sepiæ, radic. Ireos, caryophyllat. an.* ʒiij. *corall. alb. rubr. an.* ʒß. *mastich. aluminis usti, corn. Cerv. usti an.* ʒj. *lapid. pumicis, cortic. ovorum an.* ʒvj. *mosch. gr.* ij. *m. f. dentifric.*

ARTUS ET JUNCTURAS roborant.

Calidiores.

Cichor. Endivia, bolus armenus, Sandal. rub. solan.

Frigidiores.

Hypericon, Betonica, Iva arthetica, crocus. Asar. acor. chamęd. calamint. epithym.

Epithema ex vino generoso, in quo flor. Rosar. Violar. absinth. Pulv. farin. sem. fœnic. lin. flor. sambuc. verbasc. lumbric. terrestr. urtic. mort. ol. cum sale, limac. nigr. axung. Echin. vulp. vervec. Muscus

Quercin. sunt macerata , aut cataplasma
ex iisdem, Idem oleum lumbric.terr. se-
sam. chamill. mastichinum , Rosaceum ,
Hypericonis. Absinth. Emplast. Oxycro-
cion, diapalm.

℞. *Aq. rosarum , Lavendul. Nymphaa,*
cichor. an. lb. ij. *sem. 4. frigid. major. an.*℥j.
papav. alb. unc. ij. *portulac. lactuc. an.*
unc. j. *Vini albi* lb. vj. *ol. succini* unc. ij. *ca-*
ryophyll. Galang. an. unc. ſ. *nucis muscat.*
unc. j. *cinamom.* unc. iſ. *macis* ʒij. *croci* ʒj.
misc. Infund. destill. add. marg. corall. pra-
par. an. ʒj. *Mosch* gr. xv. *dosis* unc. j *in aq.*
Vrtica, vel alio vehiculo convenienti.

℞. Spec. *diatrion sandal. diarrhodon.*
abbat. an. unc. iiſ. *caryophyllorum cinam.*
Zingib. an. unc. j. *Zeduar. calami aromat.*
Macis an. unc. iſ. *rad. Pyretri. sem. cumini*
an. ʒvj. *piperis long.* ʒij. *spiritus salis Tarta-*
ri an. unc. ſ. *spirit. vitrioli* unc. iſ. *f. Tra-*
gea.

℞. *Sanguinis ipsius agri , vel alius sani,*
aut cervin. porcin. aceti vini tantundē, Salis
parum , ebulliant simul , removendo spumā
sub-

[illegible]inde , mox [illegible] cinerum [illegible]
[illegible] Genista p. j. [illegible] [illegible]
[illegible] petia loco [illegible] [illegible]
repetendo , & semper aliquid [illegible]
dendo. Vel

℞. aq. [illegible] [illegible]
pro Epithem.

℞. ol. [illegible] lb. j. [illegible] [illegible]
subtil pulv. sapon. [illegible] an. ℥ij. M. [illegible]
guent.

℞. *Axungia humana* , [illegible]
rum, an. unc. j. medulla cervi [illegible]
ri unc. ij. mastiches, Turis an. unc. j. [illegible]
rebinth an. unc. iij ossium human[illegible]
cinatorum, lb j. misc. destill. [illegible]
chamomill. stillatit. camphor. [illegible]
exp. q. s. f. Balsam.

℞. mellis lb iij. vitell. ovor. [illegible]
croci unc. ſ. farina later. lb. ij. [illegible]
retort. f. Balsamum. Emplastr. [illegible]
Sennerti.

℞. fol. laur. betonic. rosmar. [illegible]
pimpinel. ver. an. Mj. fl. lavendul.
[illegible]. hyperic. Mj. lumbric. vini l[illegible]

subinde, mox injiciatur cinerum ex stipitibus Genistæ p. j. *agitando ne effluat, cui immersæ petiæ loco affecto imponantur, sæpius repetendo, & semper aliquid cinerum addendo.* Vel

℞. *aq. cancror. arthritic. Aug. an.* M. *pro Epithem.*

℞. *ol. cheirin.* lb. j, *cal. mar. decrepit. subtil. pulv. sapon. venet. an.* ℥iij. *M. f. unguent.*

℞. *Axungiæ humanæ, murium alpinorum, an.* unc. j. *medulla cervi* unc. iij *Tauri* unc. ij. *mastiches,* T*uris an.* unc. j. *ceræ,* T*erebinth. an.* unc. iij. *ossium humanorum calcinatorum,* lb. j. *misc. destill. oleum add. ol. chamomill. stillatit. camphor. Nuc. muscat. exp. q. s. f. Balsam.*

℞. *mellis* lb. iij. *vitell. ovor. Numero* xx. *croci* unc. ſ. *farinæ later.* lb. ij. *destilla per retort. f. Balsamum. Emplastr. Nervinum Sennerti.*

℞. *fol. laur. betonic. rosmar. chamæpit. primul. ver. an.* Mj. *fl. lavendul.* Mß. *summit. hyperic.* Mj. *lumbric. vino lot.* ℥iij. *coq. in*

in vino bono calef. add. ol. chamill. ℥iij. *irin.* ʒiſs. *coq. ad vini conſumpt. deinde add.* *therebinth. clar.* ℥ ij. *ſevi hircin.* ʒiſs *gumm.* Elem. ʒij. *tacamahac. diſſolut. picis naval.* *reſin. an.* ℥j. *coq. add. lithargyr.* ℥iij. *cer. q.* *ſ. f.* Emplaſtr. *cui ſub finem add. ol. there-bint. è bacc. junip. an.* ʒiſs. *roſmarin. ſalv. an.* ʒj. *M.*

Thermæ artificiales ℞. *Sulphur citrin.* lb. iij *miner. alum. ſal marin. rad. pyrethr. an.* lb. j. *tartar. alb. nitri an.* lb. *ſs. bacc. junipor. laur. an.* ℥vij. *lumbr. terr.* S. V. *lot. & exicc.* ℥vj. *herb. roſmarin. ſalv. min. majoran ſpic. noſtr. hyſſop. chamæpyth. thymi an.* ʒj. *flor. chamill. verbaſc. melilot. hyper. an.* ʒ *ſs. coq. in aq. l. a.*

REPELLENTIA.

Mitiora in Humoribus tenuioribus & minus copioſis:

Ex communicatione Generoſi Pro Principis à Pleſs, ordinatione verò D. Münſteri, Medici Bensheimenſis, contra Podagram

℞. *Singulis menſibus ſumatur mane je-june*

REPELLENTIA.

Mitiora in Humoribus tenuior

& minus copioſis.

Atriplex, Succus cucurbit. L

juno stomacho die ante Novilunium ℥ß. spirit. purgantis Num. 1. per Mensem Martium, Iunium, Septemb. Decemb. quotidiè manè sumatur ʒj. Electuar. Num. 2 singulis verò septimanis semel aut bis sumatur ℈ß. pilular. Num. 3. seqq.

1. ℞. Rad. Ialapp. hermodactyl. mechoac. turbit. scammon. an. ℥ß. helleb. nigr. alb. an. ʒj. sem. cartham. ℥ij. cinam ℥ß. caryophyll. ʒß. spir. vini mens. j. digere per Mens.

2. ℞. lign. sarsaperill. ℥4. aq. fum. pœon. an. ℥vj. f. decoct. add. rad. chin. condit. ℥ij. sem. hyper. ℥vj. rad pæon. gr. pœon. an. ʒj fol. chamædr. chamæpit. an. ℥v. antimon. diaphoret. ʒij. rad. aristol. rot. ver. ℥iij. angelic. ℥ij. cinam. ℥ß. caryophyll. ℈ij. Croc. ℈j. M. cum syr. chamæpit. pro Electuar.

3. ℞. Extr. chamæpit. an. ʒj. centaur. min. gentian. mag. cran. hum. an. ℈ij. mass. pill. angel. ℥ß. misc. pro pilul.

REPELLENTIA.

Mitiora in Humoribus tenuioribus & minus copiosis.

Atriplex, Succus cucurbit. Lens Palu-

ftris, Intybum, femper vivum. Nymphæa cum oleo, &c. frigida aqua. Umbilicus Veneris, Pfyllium minus repellunt, quàm fempe vivũ, Lactuca, Portulaca, Solanũ. Oxycratum, mucilag. fem. Pfillii, cydon. cum aq. Rofarum extract.

℞. *album ovi & aq. Rofac. an. conquaffata mifc. poteft addi, Bolus armen. fanguin. Dracon. an.* ʒj. *rad. confolid. major.* unc. ſ. *farin. Hordei* unc. ij. *f. Cataplafma.*

Vel coquantur in Oxycrato Herb. plantagin. rofar. lactuc. Portulac. an. Mj. *f. cum farin. Hord. Cataplafma.*

Fortiora cum adftrictione funt : Rofarum flores & capita cum oleo, Unguento, aceto, Rofaceo, Folia Rubi, vitis, falicis, Sandala, Mefpila, Sorba, mora immatur. Pyra fylveftr. mala Cydon. myrti folia & fructus cum oleo. Balauftia, Malicorium, Acatia, Thus. Gummi Arabicum, maftix, Bolus Armenus, Terra figillat. Sanguis Draconis, Nuces & folia Cupreff. Quercus folia & Gallæ immaturæ, Ceruffa, Litargyrium Corallia. *Cerotum* infrigidans Galeni

Galeni, Sandalinum. Emplaſt: Diant-
thos in ol. Rofac. feu Myrtino fol-
Vnguent. Populeon. de Ceruff. Sacchar
Saturni. Emplaftrum Saturninum.

℞. Plumb. ufti, vel potius fpuma
Ceruffa. Litargyrii, Tutia an unc. j. ol
far. immatur. q. f. Coq. & in aq. frigi
fundatur ut fiat maffa D. Arculan.

Emplaftrum de Spermate Ranaru

℞. Spermat. Ranarum ℔ v. ceruf
ol. omphac. ℔. j. acet. Æfculap. unc.
leniter ad humiditat. confumptionem
Sacchar. Saturn. unc. iß. Ceræ albæ
camphor. in fpirit. vini folut. unc.
Cerotum Kefleri.

DEFENSIVA.

Succi Cydoniorum, Granatorum
tagin. Sempervivi, Solani, Rubi.

Decoctum Sandalor. Balauft.
lorum, fumach. Rofarum. Terr
Bolus Armenus oriental. aq. Rofa
gu. fempervivi. Unguentum alb

℞. Boli armen. fanguin. Dr

Galeni, Sandalinum. *Emplast*: Diacalcythios in ol. Rosac. seu Myrtino solutum. *Vnguent*. Populeon. de Ceruss. *Saccharum* Saturni. *Emplastrum Saturninum*.

℞. *Plumb. usti, vel potius spuma ejus, Cerussa. Litargyrii, Tutia an*. unc. j. *olei rosar. immatur. q. s.* Coq. & *in aq. frigid. effundatur ut fiat massa. D. Arcular.*

Emplastrum de Spermate Ranarum.

℞. *Spermat. Ranarum* ℔. v. *cerussa* ℔ß. *ol. omphac.* ℔. j. *acet. Æsculap.* unc. iij. *coq. leniter ad humiditat. consumptionem, adde Sacchar. Saturn.* unc. iß. *Cera alba* unc. iij. *camphor. in spirit. vini solut.* unc. ß. *m. f. Cerotum Kesleri.*

DEFENSIVA.

Succi Cydoniorum, Granatorum, Plantagin. Sempervivi, Solani, Rubi.

Decoctum Sandalor. Balaust. Myrtillorum, sumach. Rosarum. Terra sigillat. Bolus Armenus oriental. aq. Rosar. Plantagin. sempervivi. Unguentum album.

℞. *Boli armen. sanguin. Dracon. an.*

unc. ß. *flor. Rosar. rubr. Balaust. Myrtillorum, Sandal. rub. cortic. granat. an* ℨij. *f. pulv. misce cum aceto vel oxycrato vel album ovi vel aq. Rosarum.*

℞. *Boli armen.* ℨij. *Sanguin. Draconis* ℨj *pulver. mastiches, Gallarum, an.* unc. ß. *alb. ovor. & acet. q. s. f. cataplasma frontale.*

℞. *Farin. Hordei* unc. j. *cortic. granat. balaust. an.* ℨij. *pulv. rosar. rub. myrtillorum, succi prunorum sylvest. immatur. inspissat. an.* ℥j. *f. cum aq. Plantagin. Betonic. paucoq; aceto rosaceo cataplasm. frontale.*

℞. *Boli Armeni, Terra sigillat. an.* ℥vj. *farina hordei* unc. ß. *ol flor. sambuc. Rosac. an.* unc. ij. *cera alba* unc. j. *m. f. cerotum contra dolores Vulnerum.*

ANODYNA.

Lac tepidum, Butyrum recens insulsum, oleum, Adeps suillus, Anseris, Caponis, Gallinaceus, Humanus.

Vnguent. Dialtheæ. *Emplast.* Diachylon. simpl.

Radic. Altheæ, lil. alborum. *Herbæ,*

Herb. & fol. altheæ, malvæ, Linariæ.

Flor. Anethi, Chamomil. Melilot. sambuci Verbasci.

Medulla panis similagin. in lacte macerata, cum pauco croco. Vitellum ovorum. aq. rosat. pro cataplasm.

Semina Lini, fœnugræci, Triticum, eorumq; farinæ.

Medulla ex ossibus cervi, vituli.

Aqua Chamomæli.

Oleum Anethi, Amygdal. dulc. chamomil. Liliorum. alb. Lini, Lumbric. Rosaceum.

Vnguent. Anodyn. Emplast. de Melilot. Oxycroceum.

℞. *ol. Nucist. Vnguent. alabastr. populionis an.* ℨj. *majoran. absinth. Anet. stillat. an. gutt.* iij. *Camphoræ gutt.* ij. *m. f. Linimentum pro fronte & tempor. in dolore capitis & vigiliis.*

℞. *Rad. Bryon. alth. malv. ficuum an* ℥j. *flor. chamæm. sambuc. melil. an.* ℨiij. *sem. fœnugræc. lin. an.* ℨv. *medul. pan. alb.* ℥j. *coq. in lact. caprin. in fine add. sem. cymin.* ℨvj. *ol.*

ol.chamam.aneth.an. ℥j. *M. pro cataplasm.*

In Odontalgia.

℞. *ol.nuc. muscat.* gr. ij. *ol. Caryophyll. Camphor. an.* gutt. j. *illine, vel impone cum exuviis serpentum , quibus etiam involvi potest Laudanum opiatum.*

NARCOTICA.

Mitiora.

Sem. papav. alb. & nigr. Nuclei Persic. cum aq. rosac. & solani, & pauco aceto Rosaceo.

Semin. Lactuc. Anethi. 4. frigid. major.

Flor. Rosar. Violar. Nymphεæ, Anethi, papav. erratici.

Fol. Nymphεæ, Lactuc. Nicotian, Crocus, Styrax.

Fortiora.

Sem. Hyosciami cum radicibus. radic. mandragor.

Fol. Solani somniferi, Cicuta, opium.

Aqua. Lactuc, Violar. Solani.

Syrup. Violat. Nymphææ, Papav. simpl. & composit. Paracelsi Acetum Hyoscyamites. Con-

Conserv. Rosarum, Violarum, Nymphææ, Lactucæ in Ital. condit. Diacodium simpl. Theriaca recens. Philonium persicum, Roman. Requies Nicolai, Triphera magna. Diaspermatum, Gal. Pillulæ de Cynogloss. Laudan. opiat.

Ol. Rosar. Violar. Nymph. Papaveris, Seminis Hyoscyami, Anethi, Nucis muscat. express. Nuclei Persicorum, Absinth. destillat. Unguent. Populeonis.

℞. *Laudan. opiat.* gr. iij. *vel* iiij. *Syrup. de papav.* unc. *ß. vel* j. *m.*

℞. *Pomorum Stramonii* lb. x. *contundantur & bulliant in aq. Lactuc.* lb. xx. *ad consumpt. tertia, exprime, & expone soli. Quod reliquum est, tanquam tela aranearum, vin. ardent. immisceatur, & denuò exsiccatum rursus vin. ardenti conspergatur, & iterum exsiccatum extrahatur è vase, cuius succi inspissati unc. singulis adde pulv. croci,* unc. ſ. *ol. cortic. citri* scrup. ij. *f. massa pillul. dos.* gr j. *ad* iij.

ATTENUANTIA.

Radic. Aristolog. rotund. Ireos, sigill. mariæ.

Herb. Absinth. abrotani, Calaminth. Hyssop. Origani, Pulegii, Thymus.

Flor. Chamomil. stœchad.

Fructus. Amygd. amar. Baccæ Juniperi.

Aromata. Piper longum, cinamom.

Ex Animal. stercus Caprinum cum Urina coctum pro Cataplasmate.

Aqua Calcis, Lixivium è cineribus vitis.

Oleum. Cumini, Ceræ, Nardin. Petroleum, Philosophorum, Rutaceum, Quajaci, Saponis.

Vnguent. Agrippæ, Arragonis, de Altanit. Dialtheæ, simpl.

Spiritus Becabung. Cochleariæ.

℞. *Spiritus salis*, unc. j. *Terebinth.* ℥ij. *aq. artriticæ* unc. i ſſ. *salviæ composit.* unc. j. *misc. pro inunctione.*

Aqua Mirabilis Evonymi: ℞. *ol. Laterini* ℔. ij. *Thuris albi, mastiches electi gummi Arabic. Terebinth. claræ an.* ℥iij.

m. de-

m. destilla per Alembic. adde cineris terræ ℔. ſ. destilla.

℞. *Emplastri Diaphoretic.* unc. j. *Rad. Aronis* ʒj. *ol. Laterum, q. ſ. f. Emplastrum.*

GRUMOS DISSOLVENTIA.

Pulveres & Potus ad Casum. Acet. Rosaceum, Cerefol. Rutaceum, Lixivium vulgare & Magistrale, Coagulum Hœdi, Leporis. Conserv. Rosar. Vitriolat. ol. Rutæ, Juniperi.

℞. *Coagul. Lepor.* ʒj. *Hœdi* ℈ß. *decocti calaminth.* ℥v. *Syrup. acetoſ.* ℥j. *miſc. pro potu.*

℞. *Abſinth.* Miij. *aſar. plantag. an.* Mij. *Nitri, Dauci an.* ℈j. *Cimini Sulphuris ſubtil. pulveriſ.* ʒiij. *Croci* ℈j. *vitell. ovor. Num.* ij. *Succi conſolid. mediæ q. ſ. f. Emplast. cum Cer. q. ſ.*

EMOLLIENTIA.

Rad. Altheæ, Brancæ Urſin. Lil. albor. Malvæ.

Herb. Altheæ, atriplicis. Brancæ Urfin. Malvæ, Mercurialis.

Flor. Chamomil. melilot. Lil. albor.

Semen Altheæ, Malvæ, Fœnugræc. Lini. Sesami. Passulæ, Caricæ ping.

Ammon. Galb. Bdell. Ladan. Opopanacum, Resina, Styrax calamith. Pix liquida. Aurum in quo lapis molaris aut pyrites extinct. Adipes, Medullæ ferè omnes. Vitulina, Cervina, Sevum Hircinum, Butyrum recens insulsum. Lac. Oesipus, Vitell. ovor. Pingued. Gallin. Anserin.

Oleum amygdal. dulc. chamomill. Lil. alb. Irinum. populeum. Oleum vetus in quo Radices Cucumeris Asinini & Altheæ sunt coctæ.

Vnguent. Dialtheæ simpl. & compos. Diachylon simpl. & composit. Emplastr. de Melilot. Oxycrocium, Cerotum Oesypi. Empl. contra strumas emolliens & discutiens.

℞. *Succ. Nicotian. maj.* ℔ß. *succ. absinth. pont.* ℥iij. *ol. hyperic. irin. vel sambuc. an.* ℥iß. *fol. absinth. pont. prunell. vel symphyt.*

phyt. minor. ſcrophular. maj. an. Mj. *vini alb.* ℥iß. *coq. ſemper movend. exprim. per torcular. in colat. ſolv. cer. flav.* ℥4. *adip. hirc. & extra ignem terebint. an.* ℥ij. *cum fermè refrixerint, add. pulv. thur. maſtich. myrrh. an.* ℥j. *f. magdal.*

ATTRAHENTIA.

Mitiora.

Rad. Ariſtolog. utrius. arundinis, Hermodactyl. Narciſſi, Pyretri.

Anagallis cum floribus purpureis, Naſturtium, Polyganum.

Lac Titymalorum, ſtercus Columbarum, Anſerinum, pili Leporis, Gummi Ammoniacum, Opopanac. Galbanum, Myrrha.

Validiora.

Euphorbium Thapſus. *Emplaſt.* Oxycrocium, Melilot. de Bacc. Laur. Sticticum Crollii, è Gumm. Hœder. Elemi.

Extr. Mittidat. Theriacæ.

℞. *Theriac. Mithridat. an.* ʒij. *ferment. Terebinth. an.* ℥j. *mellis Roſac.* ʒvj. *Butyr. recent.*

recent. ℥j. *Sal commun.* ℥ß. *fuligin. Camin.* ʒx. *Saponis* ℥ß. *Croci* ʒiß. *Vitelli ovorum Num.* ij *pistentur f. Emplast.*

℞. *Terebinth. ol. Busonum, scorpion. an.* ℥j. *magnet. mastich. succin. Citrin. myrrhæ rub. sarcocoll. gummi ammoniac. an.* ʒij. *Bdellii asa fœtid. an.* ʒß. *Canthari d. sal. Vitrioli* ℥j. *resinæ ceræ* ℔j. *f. l. a. Emplast.*

Vel cum Angel. Salâ.

℞. *Gummi serapin. Ammoniac. Galban. an.* ℥iij. *Solve in* ℥xx. *aceti squillitic. exprime per pannum, coque ad mellis consistentiam, liquefac Ceræ flavæ, Terebinth. an.* ℥4ß. *Misc. cola, add. pulv. magnet. arsenical.* ℥iij. *ol. succini* ℥ij. *terr. vitriol. lot* ʒj. *pulv. rad. bryon.* ℥ß. *aron.* ʒij. *m. f. l. art. Emplast. digitis ol. Scorpion. humectat.*

EXTRAHENTIA.

Capita Lacertarum trita, Dictamnus Creticus, *Radix* Anemonæ, Glatioli, Pix, Resina pini. *Vnguent.* ex Betonica, Cancer retrogradus pulveris. Lingua Vulpis siccat.

℞. Rad.

℞. *Rad. Nymphææ, in umbra siccat, ana ronis Polypod. an.* ℥j. *Raphani* ℥ij. *Baccarum vel Cymarum juniperi* ℥j. *Lingua Cervinæ* ℥ß. *Exsiccentur f. pulvis mis. cum pingued. Leporum,* ℥j. *liquefac. ad ignem, adde Dactylorum major.* ℥ij. *Petrolei* ℥j. *f. Emplast. Pelle Leporin. inducend.*

CONTRAPELLENTIA.

Axungia Leporis ex opposito applicata.

MATURANTIA.

Fotus aquæ calid. Hydrolci, ol. dulc. Lini; Butyrum vetus œsipus, adeps Suillus, pingued. Anserin. Gallin. Medulla Cervi, Crurum Vitulin. Farina Tritici, Fœnugræc. Lini cum mucilagin. seminum. Sævum Hircinum, Bovinsi, Panis Triticeus, Triticum jejuna saliva præmansum, ficus pingues.

Radix, altheæ, Cepæ sub cineribus coctæ, Liliorum.

Folia Tussilagin. sub cineribus cocta. Althea, Branca ursina, Malva Parietar.

Flor. melilot. chamomill. Vitell. ovo-

rum, Styrax liquida, Ammoniac. Bdellium, Galbanum, Terebinth. Resina. Pix, mel, lac, Butyrum recens.

Vnguent. Basiliconis, de Altheæ, Agripp. Tetrapharmac. Emplast. Diachyl. de Melilot. ol. Lil. alb. Chamomil.

Temperatum in humoribus calidis.

℞. *pulv. rad. althea, fol. malvæ, an.* ℥ij. *farin. Tritic.* ʒiij. *sem. fœnugræc. Lini an.* ʒj. *Croci* gr. v. *decoctis ficuum vel lactis q. s. coq. adde pingued. suill. Vnguent. Dialtheæ, an.* ℥ß. *f. Cataplasm.*

In Frigidioribus.

℞. *Radic. Lil. alb. altheæ, fol. altheæ an.* ℥iij. *Cepar.* ʒij. *coq. ad mollitiem, contusis & per setaccum trajectis adde farin. tritic. sem. Lini ferment. an.* ʒij. *Terebinth.* ʒj. *Croci* ℈ß. *ol. chamomil. pingued. Gallin. an. q. s. f. Cataplasm.*

RUMPENTIA.

Cauter. actual. & potential. ficus, ferment. fimus columb. calx. sapo. phlebotomus, magnes arsenic.

℞. Sa-

℞. Sabinæ rad. arundin. an. Siccati pulver. dentur ʒij. in vino cùm itur cubitum.

℞. farin. tritic. Hord. sem. fænugr. an. ℥j. *rad. lil.* ℥iß. *ficuum Num.* j. *Levistici, Chamomill. melilot. Malvæ, an.* M ß *fermenti acris* ʒiß. *coq. in aq. f. Cataplasm.*

DETERGENTIA ET MUNDIFICANTIA.

Saccharum in vino seu aqua solutum, serum lactis, vinum austerum, Hydromel. Oxymel. simpl. Syrup. acetos. simpl. Mel. Rosat. & simpl. ℥j. cum vitell. ovi j. duriter coct. M. ℥j. cum Mercur. ʒj.

Chelidon. major. Centaur. min. flor. & herb Hyperici, Chamepith. Cuscut. Eupatorii Persicariæ, Fumariæ, Sabinæ, Hœderæ, Agrimonii, Aspargi, Betonicæ, Brassicę, Apii, Prassii, Cynogloss. Succi, decocta, pulveres,

Farina Cicerum, Fabarum, Hordei, Orobi, Lupinorum.

Pulvis Aristolog. utriusq;.

Semen. Urticæ, Nigell, Amygd. amar.

Radix

Radix Aſphodeli. Cappar. Ireos, Gentianæ. Ononidis, Valerian.

Aloë Myrrha, Sagapœnum, Terebinth.

Ol. Myrrhæ, è vitellis ovorum.

Validiora.

Radic. vitis alb. Helleb. nigr. fiſtuloſis Ulceribus inſerta Pulvis vitri uſti, & bene lotus. Aluminis uſti, vitriolū calcinat. Mercurius præp. Spiritus aluminis, Mellis, apii.

Oleum. Tartari per deliquium. Vitrioli, Sulphuris.

Vnguent. Ægyptiac. Apoſtolicum, Citrinum, Fuſcum, Auguſtan. & Felicis Würtzen. de Cynogloſſ. Nitrum: Sulphur. Tartarum, Gerſa ſerpentariæ, lapides corroſivi.

Liniment. ex ſucco Apii:

℞. *Succ. apii, vel cochlear. abſinth. an.* ℥j. *farin. hord. orob. an.* ʒj. *myrrh. vel thur.* ʒij. *terebinth. Mellis an.* ℥j. *miſc. vel add. vitell. ovi* j. *Mercur. præp.* ℈ij. iij.

Contra carnem excreſcentem. ℞. *Alumin. Crudi. viridis æris an.* ʒij. *coq. in vini* ℥xviij. *ad conſumptionem quartæ part, Colat.*

lat. adde Camphora ʒj. *solut. in spirit. vini* ℥j. *mis.*

Vel

℞. *Alum. roch. aq. ros. plantag. succ. ros. plantag. portulac. an.* ℥iij. *succ. nicotian.* ʒiij. *alb. ovor.* xv. *M. destill. lent. ign.*

DISCUTIENTIA.

Mitiora.

Rad. Altheæ, Lil. alborum. Chamomil. fœnugræc. melilot.

Farina Lupini, Fabarum, Orobi, Lini, Fœnugræci, Cicerum rub. Panis ferment. Adeps Anserin. Oleum vetus, Amygdal. amar. Chamomelin.

Fortiora.

Radix Ebuli, Ireos, Rutæ, Salviæ.

Anethum, Calaminth. Majoran. Marrubium Hyssop. Origanum. Pulegium, Thymus.

Semen anisi, carui, Dauci, fœniculi.

Flor. & fol. Sambuci, Ebuli. Ammoniacum Bdellium, Galbanum, Sagapenum, Styrax, pix sicca.

Adeps Taurin. Ursin.

Oleum Irinum, Laurinum, Nardin, Rutaceum, Vulpinum.

Fortissima.

Nitrum, Spuma Nitri, Sulphur. calx, sal. *Artificialia*: Unguent. Dialthea. Emplast. Diachyl. Melilot.

Minus discutiens, plus autem repellens.

℞. *farin. hord.* ℥ij. *sem. Lini* ℥j. *pulv. flor. Chamomill.* ℥ß. *coq. in aceto & adde ol rosac. Chamomel. pingued. Gallin. an. q. s. f. Cataplasm.*

℞. *Aceti* ℔iij. *myrrha* ʒij. *Coctis adde Camphor.* ʒij. *Nitri* ʒß. *m.* Vel ℞. *Aceti.* ℔ij. *Litharg.* ℔j. *alb. ov. conquassat. vel lixiv. misc. pro lact. virgin.*

Æqualiter discutiens & repellens.

℞. *Pulv. flor. Chamomil. Ros. rub. absinth farin. hord. an. Coq. in aq. pura. f. Cataplasma.*

Solum discutiens.

℞. Rad.

℞. Rad. Althea ℥j. fol. malva, Origani flor. Chamomel. Melilot. an. Mß. sem. Lini fœnugrac. anethi an. ʒij. coq. in aq. f. fotus cum spongia. In materia crassiori addenda sunt Emollientia.

PYROTICA.

Mitiora & Vesicantia.

Rad. Allii, Cyclaminis, Pyretri, Scillæ, Ranunculi, Tapsiæ.

Lac. Tithymalorum, Succus melleus ex Anacardo.

Herb. Flammulæ: persicar. *Semen.* Erucæ, Nasturtii, Sinapi, staphis agriæ, Urticę.

Adeps: Ranarum viridium, Leporinus, Cantharid. cum fermento. Stercus Caninum, Fimus Columbin. Euphorbium, Theriac. Andromach. Emplastr. Vesicator.

℞. Spec. Diamarg. fridid. ℈j. Camphor. ℈ß. Cantharid. sine alis & pedibus ℈iß. Vnguent. Rosac. q. s. f. Linimentum in febribus malignis.

℞. Cantharid. in succ. ranuncul. flammul. persicar. nutrit. ℥ß. sem. eruç. ʒij. Magnet.

unc. ß. *flor. Rosar. rubr. Balaust. Myrtillorum, Sandal. rub. cortic. granat. an* ℥ij. *f. pulv. misce cum aceto vel oxycrato vel album ovi vel aq. Rosarum.*

℞. Boli *armen.* ℥ij. *Sanguin. Draconis* ℥j *pulver. mastiches, Gallarum, an.* unc. ß. *alb. ovor. & acet. q. s. f. cataplasma frontale.*

℞. *Farin. Hordei* unc. j. *cortic. granat. balaust. an.* ℥ij. *pulv. rosar. rub. myrtillorum, succi prunorum sylvest. immatur. inspissat. an.* ℥j. *f. cum aq. Plantagin. Betonic. paucoq; aceto rosaceo cataplasm. frontale.*

℞. *Boli Armeni, Terra sigillat. an.* ʒvj. *farina hordei* unc. ß. *ol flor. sambuc. Rosac. an.* unc. ij. *cera alba* unc. j. *m. f. cerotum contra dolores Vulnerum.*

ANODYNA.

Lac tepidum, Butyrum recens insulsum, oleum, Adeps suillus, Anseris, Caponis, Gallinaceus, Humanus.

Vnguent. Dialtheæ. *Emplast.* Diachylon. simpl.

Radic. Altheæ, lil, alborum. Herb.

Herb. & fol. altheæ, malvæ, Linariæ.

Flor. Anethi, Chamomil. Melilot. sambuci Verbasci.

Medulla panis similagin. in lacte macerata, cum pauco croco. Vitellum ovorum. aq. rosar. pro cataplasm.

Semina Lini, fœnugræci, Triticum, eorumq; farinæ.

Medulla ex ossibus cervi, vituli.

Aqua Chamomæli.

Oleum Anethi, Amygdal. dulc. chamomil. Liliorum. alb. Lini, Lumbric. Rosaceum.

Vnguent. Anodyn. Emplast. de Melilot. Oxycroceum.

℞. *ol. Nucist. Vnguent. alabastr. populionis an.* ʒj. *majoran. absinth. Anet. stillat. an. gutt.* iij. *Camphoræ gutt.* ij. *m. f. Linimentum pro fronte & tempor. in dolore capitis & vigiliis.*

℞. *Rad. Bryon. alth, malv. ficuum an* ℥j. *flor. chamam. sambuc. melil. an.* ʒiij. *sem. fœnugræc. lin. an.* ʒv. *medul. pan. alb.* ℥j. *coq. in lact. caprin. in fine add. sem. cymin.* ʒvj.

ol.chamam.aneth.an. ℥j. *M. pro cataplasm.*

In Odontalgia.

℞. *ol.nuc. muscat.* gr. ij. *ol.* Caryophyll. Camphor. *an.* gutt. j. *illine, vel impone cum exuviis serpentum, quibus etiam involvi potest Laudanum opiatum.*

NARCOTICA.

Mitiora.

Sem. papav. alb. & nigr. Nuclei Persic. cum aq. rosac. & solani, & pauco aceto Rosacco.

Semin. Lactuc. Anethi. 4. frigid. major.

Flor. Rosar. Violar. Nymphææ, Anethi, papav. erratici.

Fol. Nymphææ, Lactuc. Nicotian, Crocus, Styrax.

Fortiora.

Sem. Hyosciami cum radicibus. radic. mandragor.

Fol. Solani somniferi, Cicuta, opium.

Aqua. Lactuc, Violar. Solani.

Syrup. Violat. Nymphææ, Papav. simpl. & composit. Paracelsi Acetum Hyoscyamites.

Con-

Conserv. Rosarum, Violarum, Nymphææ, Lactucæ in Ital. condit. Diacodium simpl. Theriaca recens. Philonium persicum, Roman. Requies Nicolai, Triphera magna. Diaspermatum, Gal. Pillulæ de Cynogloss. Laudan. opiat.

Ol. Rosar. Violar. Nymph. Papaveris, Seminis Hyoscyami, Anethi, Nucis muscat. express. Nuclei Persicorum, Absinth. destillat. Unguent. Populeonis.

℞. *Laudan. opiat.* gr. iij. *vel* iiij. *Syrup. de papav.* unc. *ß. vel* j. *m.*

℞. *Pomorum Stramonii* lb. x. *contundantur & bulliant in aq. Lactuc.* lb. xx. *ad consumpt. tertia, exprime, & expone soli. Quod reliquum est, tanquam tela aranearum, vin. ardent. immisceatur, & denuò exsiccatum rursus vin. ardenti conspergatur, & iterum exsiccatum extrahatur è vase, cuius succi inspissati* unc. *singulis adde pulv. croci,* unc. ß *ol. cortic. citri* scrup. ij. *f. massa pillul. dos.* gr j. *ad* iij.

ATTENUANTIA.

Radic. Aristolog. rotund. Ireos, sigill. mariæ.

Herb. Absinth. abrotani, Calaminth. Hyssop. Origani, Pulegii, Thymus.

Flor. Chamomil. stœchad.

Fructus. Amygd. amar. Baccæ Juniperi.

Aromata. Piper longum, cinamom.

Ex Animal. stercus Caprinum cum Urina coctum pro Cataplasmate.

Aqua Calcis; Lixivium è cineribus vitis.

Oleum. Cumini, Ceræ, Nardin. Petroleum, Philosophorum, Rutaceum, Quajaci, Saponis.

Unguent. Agrippæ, Arragonis, de Artanit. Dialtheæ, simpl.

Spiritus Becabung. Cochleariæ.

℞. *Spiritus salis*, unc. j. *Terebinth.* ℥ij. *aq. artriticæ* unc. iß. *salviæ composit.* unc. j. *misc. pro inunctione.*

Aqua Mirabilis Evonymi: ℞. *ol. Laterini* ℔. ij. *Thuris albi, mastiches electi gummi Arabic. Terebinth. claræ an.* ℥iij. *m. de-*

m. destilla per Alembic. adde cineris terræ ℔. ſ. *destilla.*

℞. *Emplastri Diaphoretic.* unc. j. *Rad. Aronis* ʒj. *ol. Laterum, q. ſ. f. Emplastrum.*

GRUMOS DISSOLVENTIA.

Pulveres & Potus ad Caſum. Acet. Roſaceum, Cerefol. Rutaceum, Lixivium vulgare & Magiſtrale, Coagulum Hœdi, Leporis. Conſerv. Roſar. Vitriolat. ol. Rutæ, Juniperi.

℞. *Coagul. Lepor.* ʒj. *Hœdi* ʒß. *decocti calaminth.* ℥v. *Syrup. acetoſ.* ℥j. *miſc. pro potu.*

℞. *Abſinth.* Miij. *aſar. plantag. an.* Mij. *Nitri, Dauci an.* ʒj. *Cimini Sulphuris ſubtil. pulveriſ.* ʒiij. *Croci* ʒj. *vitell. ovor. Num.* ij. *Succi conſolid. mediæ q. ſ. f. Emplaſt. cum Cer. q. ſ.*

EMOLLIENTIA.

Rad. Althea, Brancæ Urſin. Lil. albor. Malvæ.

Herb. Althex, atriplicis. Brancæ Ursin. Malvæ, Mercurialis.

Flor. Chamomil. melilot. Lil. albor.

Semen Altheæ, Malvæ, Fœnugræc. Lini. Sesami. Passulæ, Caricæ ping.

Ammon. Galb. Bdell. Ladan. Opopanacum, Resina, Styrax calamith. Pix liquida. Aurum in quo lapis molaris aut pyrites extinct. Adipes, Medullæ ferè omnes. Viculina, Cervina, Sevum Hircinum, Butyrum recens insulsum. Lac. Oesipus, Vitell. ovor. Pingued. Gallin. Anserin.

Oleum amygdal. dulc. chamomill. Lil. alb. Irinum. populeum. Oleum vetus in quo Radices Cucumeris Asinini & Altheæ sunt coctæ.

Vnguent. Dialtheæ simpl. & compos. Diachylon simpl. & composit. Emplastr. de Melilot. Oxycrocium, Cerotum Oesypi. Empl. contra strumas emolliens & discutiens.

℞. *Succ. Nicotian. maj.* ℔ß. *succ. absinth. pont.* ℥iij. *ol. hyperic. irin. vel sambuc. an.* ℥iß. *fol. absinth. pont. prunell. vel symphyt.*

phyt. minor. scrophular. maj. an. Mj. *vini alb.* ℥iß. *coq. semper movend. exprim. per torcular. in colat. solv. cer. flav.* ℥4. *adip. hirc. & extra ignem terebint. an.* ℥ij. *cum fermè refrixerint, add. pulv. thur. mastich. myrrh. an.* ℥j. *f. magdal.*

ATTRAHENTIA.

Mitiora.

Rad. Aristolog. utrius. arundinis, Hermodactyl. Narcissi, Pyretri.

Anagallis cum floribus purpureis, Nasturtium, Polyganum.

Lac Titymalorum, stercus Columbarum, Anserinum, pili Leporis, Gummi Ammoniacum, Opopanac. Galbanum, Myrrha.

Validiora.

Euphorbium Thapsus. *Emplast.* Oxycrocium, Melilot. de Bacc. Laur. Sticticum Crollii, è Gumm. Hœder. Elemi.

Extr. Mitridat. Theriacæ.

℞. *Theriac. Mithridat. an.* ʒij. *ferment. Terebinth. an.* ℥j. *mellis Rosac.* ʒvj. *Butyr.*

recent. ℥j. *Sal commun.* ℥ß. *fuligin. Camin.* ʒx. *Saponis* ℥ ß. *Croci* ʒiß. *Vitelli ovorum* *Num.* ij. *pistentur f. Emplast.*

℞. *Terebinth. ol. Busonum, scorpion. an.* ℥j. *magnet. mastich. succin. Citrin. myrrhæ rub. sarcocoll. gummi ammoniac. an.* ʒij. *Bdellii asa fœtid. an.* ʒß. *Canthar. rid. sal. Vitrioli* ℥j. *resinæ ceræ* ℔j. *f. l. a. Emplast.*

Vel cum Angel. Salâ.

℞. *Gummi serapin. Ammoniac. Galban. an.* ℥iij. *Solve in* ℥xx. *aceti squillitic. exprime per pannum, coque ad mellis consistentiam, liquefac Ceræ flavæ, Terebinth. an.* ℥4ß. *Misc. cola, add. pulv. magnet. arsenical.* ℥iij. *ol. succini* ℥ij. *terr. vitriol. lot.* ℥j. *pulv. rad. bryon.* ℥ß. *aron.* ʒij. *m. f. l. art. Emplast. digitis ol. Scorpion. humectat.*

EXTRAHENTIA.

Capita Lacertarum trita, Dictamnus Creticus, *Radix* Anemonæ, Glatioli, Pix, Resina pini. *Vnguent.* ex Betonica, Cancer retrogradus pulveris. Lingua Vulpis siccata.

℞. *Rad.*

℞. *Rad. Nymphaa, in umbra siccat, ā-ronis Polypod. an. ℥j. Raphani ℥ij. Baccarum vel Cymarum juniperi ℥j. Lingua Cervina ℥ß. Exsiccentur f. pulvis mis. cum pingued. Leporum, ℥j. liquefac. ad ignem, adde Da-ctylorum major. ℥ij. Petrolei ℥j. f. Emplast. Pelle Leporin. inducend.*

CONTRAPELLENTIA.

Axungia Leporis ex opposito applicata.

MATURANTIA.

Fotus aquæ calid. Hydrolci, ol. dulc. Lini; Butyrum vetus œsipus, adeps Suillus, pingued. Anserin. Gallin. Medulla Cervi, Crurum Vitulin. Farina Tritici, Fœnugræc. Lini cum mucilagin. seminum. Sævum Hircinum, Bovinū, Panis Triticeus, Triticum jejuna saliva præmansum, ficus pingues.

Radix, altheæ, Cepæ sub cineribus coctæ, Liliorum.

Folia Tussilagin. sub cineribus cocta. Althea, Branca ursina, Malva Parietar.

Flor. melilot. chamomill. Vitell. ovo-

rum, Styrax liquida, Ammoniac. Bdellium, Galbanum, Terebinth. Resina. Pix, mel, lac, Butyrum recens.

Vnguent. Basiliconis, de Altheæ, Agripp. Tetrapharmac. Emplast. Diachyl. de Meliloт. ol. Lil. alb. Chamomil.

Temperatum in humoribus calidis.

℞. *pulv. rad. altheæ, fol. malvæ, an.* ℥ij. *farin. Tritic.* ℥iij. *sem. fœnugræc. Lini an.* ℥j. *Croci* gr. v. *decocti ficuum vel lactis q. s. coq. adde pingued. suill. Vnguent. Dialtheæ, an.* ℥ß. *f. Cataplasm.*

In Frigidioribus.

℞. *Radic. Lil. alb. altheæ, fol. altheæ an.* ℥iij. *Cepar.* ℥ij. *coq. ad mollitiem, contusis & per setaceum trajectis adde farin. tritic. sem. Lini ferment. an.* ℥ij. *Terebinth.* ℥j. *Croci* ℈ß. *ol. chamomil. pingued. Gallin. an. q. s. f. Cataplasm.*

RUMPENTIA.

Cauter. actual. & potential. ficus, ferment. fimus columb. calx. sapo. phlebotomus, magnes arsenic.

℞. *Sa-*

℞. *Sabinæ rad. arundin. an. Siccati pulver. dentur ʒij. in vino cùm itur cubitum.*

℞. *farin. tritic. Hord. sem. fœnugr. an. ℥j. rad. lil. ℥iß. ficuum Num. j. Levistici, Chamomill. melilot. Malvæ, an. Mß fermenti acris ʒiß. coq. in aq. f. Cataplasm.*

DETERGENTIA ET MUNdificantia.

Saccharum in vino seu aqua solutum, serum lactis, vinum austerum, Hydromel. Oxymel. simpl. Syrup. acetos. simpl. Mel. Rosat. & simpl. ℥j. cum vitell. ovi j. duriter coct. M. ℥j. cum Mercur. ʒj.

Chelidon. major. Centaur. min. flor. & herb Hyperici, Chamepith. Cuscut. Eupatorii Persicariæ, Fumariæ, Sabinæ, Hœderæ, Agrimonii, Aspargi, Betonicæ, Brassicę, Apii, Prassii, Cynogloss. Succi, decocta, pulveres,

Farina Cicerum, Fabarum, Hordei, Orobi, Lupinorum.

Pulvis Aristolog. utriusq;.

Semen. Urticæ, Nigell, Amygd. amar.

Radix

Radix Aſphodeli. Cappar. Ireos, Gentiā. Ononidis, Valerian.

Aloë. Myrrha, Sagapœnum, Terebinth.

Ol. Myrrhæ, è vitellis ovorum.

Validiora.

Radic. vitis alb. Helleb. nigr. fiſtuloſis Ulceribus inſerta Pulvis vitri uſti, & bene lotus. Aluminis uſti, vitriolū calcinat. Mercurius præp. Spiritus aluminis, Mellis, apii.

Oleum. Tartari per deliquium. Vitrioli, Sulphuris.

Vnguent. Ægyptiac. Apoſtolicum. Citrinum, Fuſcum, Auguſtan. & Felicis Würtzen. de Cynogloſſ. Nitrum: Sulphur. Tartarum, Gerſa ſerpentariæ, lapides corroſivi.

Liniment. ex ſucco Apii:

℞. *Succ. apii, vel cochlear. abſinth. an.* ℥j. *farin. hord. orob. an.* ʒj. *myrrh. vel thur.* ʒij. *terebinth. Mellis an.* ℥j. *miſc. vel add. vitell. ovi* j. *Mercur. præp.* ℈ij. iij.

Contra carnem excreſcentem. ℞. *Aluminis Crudi. viridis æris an.* ʒij. *coq. in vini* ℥xviij. *ad conſumptionem quartæ part. Colat.*

lat. adde Camphora ʒj. *ſolut. in ſpirit.* [illegible] *ſ. miſ.*

Vel

℞. *Alum. roch. aq. roſ. plantag.* [illegible] *plantag. portulac. an.* [illegible] *ſucc.* [illegible] *alb. ovor.* xx. *M.* [illegible]

DISCUTIENTIA.

Mitiora.

Rad. Althea, Lil. albotum. Cham[illegible] fœnugræc. melilot.

Farina Lupini, Fabarum, Orobi, Fœnugræci, Cicerum rub. Panis [illegible] Adeps Anſerin. Oleum vetus, Am[illegible] mar. Chamomelin.

Fortiora.

Radix Ebuli, Ireos, Rutæ, Salviæ [illegible] Anethum, Calaminth. Majoran[illegible] rubium Hyſſop. Origanum. Pu[illegible] Thymus.

Semen aniſi, carvi, Dauci, fœni[illegible] *Flor. & fol.* Sambuci, Ebuli. Am[illegible] tum Bdellium, Galbanum, Sag[illegible] Styrax, pix ſicca.

Adeps Taurin. Urſin.

lat. adde Camphora ʒj. *solut. in spirit. vini* ℥j. *mis.* Vel

℞. *Alum. roch. aq. ros. plantag. succ. ros. plantag. portulac. an.* ℥iij. *succ. nicotian.* ʒiij. *alb. ovor.* xv. *M. destill. lent. ign.*

DISCUTIENTIA.

Mitiora.

Rad. Altheæ, Lil. alborum. Chamomil. fœnugræc. melilot.

Farina Lupini, Fabarum, Orobi, Lini, Fœnugræci, Cicerum rub. Panis ferment. Adeps Anserin. Oleum vetus, Amygdal. amar. Chamomelin.

Fortiora.

Radix Ebuli, Ireos, Rutæ, Salviæ.

Anethum, Calaminth. Majoran. Marrubium Hyssop. Origanum. Pulegium, Thymus.

Semen anisi, carui, Dauci, fœniculi.

Flor. & fol. Sambuci, Ebuli. Ammoniacum Bdellium, Galbanum, Sagapenum, Styrax, pix sicca.

Adeps Taurin. Ursin.

Oleum

Oleum Irinum, Laurinum, Nardin, Rutaceum, Vulpinum.

Fortissima.

Nitrum, Spuma Nitri, Sulphur. calx, sal. *Artificialia:* Unguent. Dialthea. Emplast. Diachyl. Melilot.

Minus discutiens, plus autem repellens.

℞. *farin. hord.* ℥ij. *sem. Lini* ℥j. *pulv. flor. Chamomill.* ℥ß. *coq. in aceto & adde ol rosac. Chamomel. pingued. Gallin. an. q. s. f. Cataplasm.*

℞. *Aceti* ℔iij. *myrrhæ* ʒij. *Coctis adde Camphor.* ʒij. *Nitri* ʒß. *m.* Vel ℞. *Aceti.* ℔ij. *Litharg.* ℔j. *alb. ov. conquassat. vel lixiv. misc. pro lact. virgin.*

Æqualiter discutiens & repellens.

℞. *Pulv. flor. Chamomil. Rof. rub. absinth. farin. hord. an. Coq. in aq. pura. f. Cataplasma.*

Solum discutiens.

℞. *Rad.*

℞. Rad. Althea ℥j. fol. malvæ, Origani flor. Chamomel. Melilot. an. M ß. *sem. Lini fœnugræc. anethi an.* ʒij. *coq. in aq. f. fotus cum spongia. In materia crassiori addenda sunt Emollientia.*

PYROTICA.

Mitiora & Vesicantia.

Rad. Allii, Cyclaminis, Pyretri, Scillæ, Ranunculi, Tapsiæ.

Lac. Tithymalorum, Succus melleus ex Anacardo.

Herb. Flammulæ: persicar. *Semen.* Erucæ, Nasturtii, Sinapi, staphis agriæ, Urticę.

Adeps: Ranarum viridium, Leporinus, Cantharid. cum fermento. Stercus Caninum, Fimus Columbin. Euphorbium, Theriac. Andromach. Emplastr. Vesicator.

℞. *Spec. Diamarg. fridid.* ℈j. *Camphor.* ℈ß. *Cantharid. sine alis & pedibus* ℈iß. *Vnguent. Rosac. q. s. f. Linimentum in febribus malignis.*

℞. *Cantharid. in succ. ranuncul. flammul. persicar. nutrit.* ℥ß. *sem. eruc.* ʒij. *Magnet.*

gnet.

gnet. oss. Hum. sang. Hum. vel Mum. Microcosm. mastich. thur. camphor. assa fœtid. an. ℈ß. butyr. rec. Terebint. lot. lumbric. terr. an. ʒij. ol. ros. scorp. an. ʒiß. Cer. 36. f. l. a. Emplast.

VALIDIORA.

Tapsia, Calx viva. fæx vini adusta. Cinis corticum fraxini cum saliva jejuna mixtus. Radix Hellebori albi, æs ustum, flos & viride æris, vitriolum.

Unguentum Cathæretic. ad fontanellas impuras & carnem excrescentem. ℞. *Unguent. popull.* ʒij. *Opii in spiritu Vini subacti* gr. iiij. *Mercurii præcipitat.* ℈j. *Aluminis usti* ℈ß. *misce exactiss.*

Cauterium Cratonis ℞. *Albi nihil passi, i. e. calc. viv.* p. ij. *rubri, i. e. minii* p. j. *nigri unctuosi, i. e. sapon. nigr. q. s. Misc. f. globul.*

Vel

℞. *Magnet. Arsenical.* p. j. *cap. mort. vitriol.* p. *ß. f. pulv. imbib.* S. V. *exicc. imbib. iterum exicc. repet. sexies.*

Validissima.

Arsenicum alb. & rubrum Chrysocolla,

Mer-

Mercurius sublimat. & præcipitat. … fortis. Trochiscus e Arsenico, … cum, Vitrioli auripigmentu, … Sulphuris. Spiritus Calcis, saponis, …

Aqua Aluminis Fallopii. ℞. … Aluminis Rochæ, Mercurii sublimat … lit. triti an. ʒij. aquæ Plantagin. Ros… vel spiritum vini an. lbij. Coq. ad dim… deinde per 5. dies subsideat. purum … bus separatum serva in vitro, quod … lum usurpatur, vel cum duplici, … quadruplici quantitate aq. rosar. … Solani.

℞. Mercurii crudi ʒj. aq. fort. … lido solutis adde aq. … rum omnium, plantagin. … lbiß. misc.

SANGUINEM SI… STENTIA.

Rad. Bistort. Nymph. alb. P… Symphytii majoris, Torm. … Lanugo ex flor. Salicis, pers… donia.

Mercurius sublimat. & præcipitat. aqua fortis. Trochiscus de Arsenico, oleum Mercurii, Vitrioli auripigmenti, Antimonii, Sulphuris. Spiritus Calcis, saponis.

Aqua Aluminis Fallopii. ℞. *Pulv. Aluminis Rochæ, Mercurii sublimat subtilit. triti an.* ℥ij. *aquæ Plantagin. Rosarum, vel spiritus vini an.* ℔ij. *Coq ad dimidium, deinde per 5. dies subsideat. purum à fœcibus separatum serva in vitro, quod vel solum usurpatur, vel cum duplici, triplici, quadruplici quantitate aq. rosar. Plantag. Solani.*

℞. *Mercurii crudi* ℥j. *aq. fort.* ℥ij. *in calido solutis adde aq. pomorum putridor. florum omnium, plantagin. calcis vivæ an.* ℔iß. *misc.*

SANGUINEM SISTENTIA.

Rad. Bistort. Nymph. alb. Pentaphyll. Symphytii majoris, Tormentill. Urticæ.

Lanugo ex flor. Salicis, persic. mala cydonia.

Fol

Fol. Crassulæ major. Iridis, Pimpenell. Polygan. Quercus.

Herb. Bursæ pastoris, Fragariæ, Portu- lac. Plantag.

Semen. Acetosæ, Portulacæ, Plantag. Sumach.

Lentes, Gallæ, Mala Cydonia.

Aloë, Succinum, Tragacantha, pix sic- ea, Colophon. Gypsum, Spodium, Corn. Cerv. album ovi cum vitellis.

Mumia, lapis Hæmathit. Thus, ma- stix, Sanguis Draconis. Bolus Armenus, Terra Lemnia, Sigillata.

Pili Leporini, Tela aranea ex molendi- nis. Belaustia, Cortic. Granat. Rosæ rub. Acaciæ, Hypocistis, Crocus Martis. usnea. Galbanum, Acetum solut. & instillat. Un- guent. fuscum *Felic. Würtz. ad Synoviam quoque.*

Aq. Ex herbis Syrup. de Rosis siccis portu- lac. Plantag. Granat. Cydoniis, corall. Par- tes circumjacentes aceto rosac. imbutæ.

Conserv. Rosarum rub. condit. cydon. Trochisc. de corall. spodio, Terra sigillat. ol. cydoniorum Myrt. *Vnguent.* Comitissa

℞. Sang. … exsiccat. ℥j. …
ʒj. Tragacant. ʒij. m. f. pulv. …
℞. Farin. Volat. ℥iij. sanguin. D…
Thuris, Boli armen. Terra sigillat. an.
Gypsi ʒvj. Ranar. aquat. & viridium …
parat. an. ℥j. Vsnea cranii humani ʒ…
lor. lepor. subtiliter incisorum ʒj. pul…
bumin. ovi exsiccat. crepitus lupi. …
m. f. pulvis. Crepitus lupi super…
tur. Vel Emplastrum sequens ℞. Ter…
℥iß. Croci Martis. ʒvj. Terra Vitrioli …
Succin. alb. an. ℥ß. Mastiches ʒj. …
Cera nova an. ℥iij. m. Induc. …
Sperniola humectatis & siccatis & …
per 24. horas vel per 2. 3. dies etiam.

VULNERARIA.

Rad. Caryophyllat. Tormentil… glossum, agrimonia, alchemilla, … anagallis, auricula muris, Betonic… glossa, consolida major. minor. & … a, carduus benedict. centaur. … paris, Hypericon. Herniaria, Isid… aria, Millefolium, Ophioglossa.

℞. Sang. effluent. exsiccat. ℥j. *mumia* ʒj. *Tragacant.* ʒij. *m. f. pulv. inspergend.*

℞. Farin. Volat. ℥iij. *sanguin. Dracon. Thuris, Boli armeni, Terra sigillat. an.* ʒij. *Gypsi* ℥vj. *Ranar. aquat. & viridium praparat. an.* ℥j. *Usnea cranii humani* ℥ß. *pilor. lepor. subtiliter incisorum* ʒj. *pulv. albumin. ovi exsiccat. crepitus lupi. an.* ℥ß. *m. f. pulvis. Crepitus lupi superponitur. Vel Emplastrum sequens. ℞. Terebint.* ℥iß. *Croci Martis.* ʒvj. *Terra Vitrioli dulc. Succin. alb. an.* ℥ß. *Mastiches* ʒj. *resin. pura. Cera nova an.* ℥iij. *m. Induc. pannis in aq. sperniola humectatis & siccatis & relinque per 24. horas vel per 2. 3. dies etiam.*

VULNERARIA.

Rad. Caryophyllat. Tormentill. arnoglossum, agrimonia, alchemilla, artemis. anagallis, auricula muris, Betonica. Cynoglossa, consolida major. minor. & saracenica, carduus benedict. centaur. min. Hippuris, Hypericon. Herniaria, Isidis, Lingua avis. Millefolium, Ophioglossa. Pervinca,

Penta-

Pentaphyl. Pyrola, Pimpenella, Plantago, Rosæ, fol. flor. & cortic. Salicis. Sanicula, Sanguisorba, sabina, Sempervivum Nauticum s, aloë, serpentaria, scordium, Tanacetum, Ulmi cortices & in ejus foliorum vesiculis liquor melleus. Virga aurea Verbena. Veronica. Aq. ex vitibus abscissis. Macis, Sarcocolla, gumm. Eleni, Pix arida, Aloë, sanguis Draconis, Thus. Bolus armenus, oculi cancri, Mumia ejusq; tinctura. Vinum austerum.

Emplastr. Barbarum Celsi. Basilicum, Sticticum, crollii, Oppodeltoch. *Conglutinant. subtiliter* : Farina volatilis, sanguis Draconis. Tragacanth. testę Cancr. album ovi, ex quibus fit sutura aurea.

Balsamus sulphur. Rulandi. ℞. *Sulphuris vel florum* ℥ij. *ol. papav. express.* lb. j. *vini boni* ℥iij. *macerat. per* 8. *dies & noct. leni igne, aliquoties movendo. Postea super Carbones coq. Sensim ad consumptionem vini. Ex hujus Balsami* ℥ijß. *Ceræ flavæ* ℥iij. *liquatis, per quadrantem horæ coctis additis pulveris Colophon.* ʒß *myrrhæ rubr.* ℥iiij.

℥iij. mixtis & in... adde Terra ...
ʒß in frigida f. ...
...sulphuris, cujus ʒj. ...
...ʒß. Emplastr. Sacra.

SARCOTICA.

Mitiora.

Farina Fœnugræci, Lupini, fabaru...
...robi, Hordei, ... mel simpl. ...
...sac. Terebinth. pulv. Thuris, myrrhæ...
Plumbi.

Herb. Betonicæ, Hypericon. Mi...
...m, Sanguisorba, scabiosa, scordium...
...mitat. Hypericon. Verbena.

Lithargyrium, Tutia, Pompholix...
...um ustulatum, spodium, Terra ...

Validiora.

Rad. Aristolog. utriusque. Ireos...
...ell. Rubiæ, sanicul. symphyti. A...
...rosar. solut. sarcocolla in lacte...
...na pini, Mumia, mastic. Gumm...
...mi. sanguis Draconis.

Ol. Hypericon, ex strobulis P...

℥iiij. *mixtis & inspissatis adde Terræ Vitrioli* ℥ß *in frigido f. Magdaleones Emplastri Diasulphuris, cujus* ℥j. *interdum miscetur cum* ℥ß. *Emplastr. Saturn.*

SARCOTICA.

Mitiora.

Farina Fœnugræci, Lupini, fabarum orobi, Hordei, ovi luteum, mel simpl. & rosac. Terebinth. pulv. Thuris, myrrhæ. Ol. Plumbi..

Herb. Betonicæ, Hypericon. Millefolium, Sanguisorba, scabiosa, scordium, summitat. Hypericon. Verbena.

Lithargyrium, Tutia, Pompholix, Plumbum ustulatum, spodium, Terra sigillat.

Validiora.

Rad. Aristolog. utriusque. Ireos, Pimpenell. Rubiæ, sanicul. symphyti. Aloë cum aq. rosar. solut. sarcocolla in lacte soluta. Resina pini, Mumia, mastic. Gummi Arab. Elemi. sanguis Draconis.

Ol. Hypericon, ex strobulis piceæ,

Vnguent. Aureum, Diapomphol. Basilicum majus & minus. Fuscum.

Emplastr. Basilicum minus. Gratiæ Dei. Nigrum.

℞. *Vnguent. Diapomphol. Emplast. Diapalm. Grisei an.* ℥j. *gummi Elemi* ʒij. *sacchar. saturni* ℈j. *m. in mortar. plumb. contra tibiarum ulcera.*

EPULOTICA.

Rad. Cyperi, Pentaphill. Symphyti, Tormentill.

Fol. Quercus. Herb. Aristolog. Equisetum, Plantag. Pilosella. Veronica.

Gallæ immatur. Glandes cum calycibus, Malicorium.

Flor. Balaustiæ, rosarum rub.

Mastich. Thus, Aloë, Sarcocolla, cum melle, Cera. filamenta sicca.

Cortices Thuris. Lapis Calaminaris lotus & ustus. Spodium, Plumbi laminæ concis. & in aceto per triduum maceratæ, semper novum acetum affundendo exsiccatus pulvis. Calx viva septies in aq. rosar lota

ta. Æs ustum probè lotum. Ce...
Lithargyrum, Alumen. Cadmia, T...
gillat. Bolus armenus, Corallia, Te...
torum, corn. cerv. crocus Martis.

Unguentum ceruss. Album camph...
Diacalcitheos. Lithargyri, Fuscum, d...
tia. ceratum ex Meino.

Emplastrum Tripharmacum. G...
um, de lapid. calamin. Alb. coct.

℞. *Lithargyr.* ℔ß *ol. antiqui. acet. an.* ℔iß. *m. ad ignem f. Emplastr. Cer. q. s.*

POROTICA.

Interna.

Lapis Osteocolla, ad ʒj. vel ʒß. Symphyti vel vino rubro cum ... vinca cocto.

Succus Primulæ Veris, Radix ... eæ & ejus succus.

Externa.

Aloë, Acacia, Bolus armenus, F... cebis. Lapis Sabulosus. Nux cupr... gummi tragacanth.

Unguent. Geranii. ℞. pulv.

lota. Æs ustum probè lotum. Cerussa. Litargyrium, Alumen. Cadmia, Terra sigillat. Bolus armenus, Corallia, Testæ ovorum, corn. cerv. crocus Martis.

Unguentum ceruss. Album camphorat. Diacalcithios. Litargyrii, Fuscum, de Tucia. ceratum ex Menio.

Emplastrum Triapharmacum. Gryseum, de lapid. calamin. Alb. coct.

℞. Lithargyr. ℔ß. ol. antiqui. acet. fort. an. ℔iß. m. ad ignem f. Emplastr. cum Cer. q. s.

POROTICA.

Interna.

Lapis Osteocolla, ad ℥j. vel iß. in aqua Symphyti vel vino rubro cum vinca per vinca cocto.

Succus Primulæ Veris, Radix agrimoniæ & ejus succus.

Externa.

Aloë. Acacia, Bolus armenus, Farina volatilis. Lapis Sabulosus. Nux cupressi, thus, gummi tragacanth.

Unguent. Geranii. ℞. *pulv. radic. & herb.*

Radix Aſphodeli. Cappar. Ireos, Gentian. Ononidis, Valerian.

Aloë. Myrrha, Sagapœnum, Terebinth.

Ol. Myrrhæ, è vitellis ovorum.

Validiora.

Radic. vitis alb. Helleb. nigr. fiſtuloſis Ulceribus inſerta Pulvis vitri uſti, & bene lotus. Aluminis uſti, vitriolũ calcinat. Mercurius præp. Spiritus aluminis, Mellis, apii.

Oleum. Tartari per deliquium. Vitrioli, Sulphuris.

Vnguent. Ægyptiac. Apoſtolicum. Citrinum, Fuſcum, Auguſtan. & Felicis Würtzen. de Cynogloſſ. Nitrum: Sulphur. Tartarum, Gerſa ſerpentariæ, lapides corroſivi.

Liniment. ex ſucco Apii:

℞. *Succ. apii, vel cochlear. abſinth. an.* ℥j. *farin. hord. orob. an.* ʒj. *myrrh. vel thur.* ʒij. *terebinth. Mellis an.* ℥j. *miſc. vel add. vitell. ovi* j. *Mercur. præp.* ℈ij. iij.

Contra carnem excreſcentem. ℞. *Aluminis Crudi. viridis æris an.* ʒij. *coq in vini* ℥xviij. *ad conſumptionem quartæ part, Colat.*

lat. adde Camphora ʒj. *solut. in spirit. vini* ℥j. *mis.*
Vel
℞. *Alum. roch. aq. ros. plantag. succ. ros. plantag. portulac. an.* ℥iij. *succ. nicotian.* ʒiij. *alb. ovor.* xv. *M. destill. lent. ign.*

DISCUTIENTIA.

Mitiora.

Rad. Altheæ, Lil. alborum. Chamomil. fœnugræc. melilot.

Farina Lupini, Fabarum, Orobi, Lini, Fœnugræci, Cicerum rub. Panis ferment. Adeps Anserin. Oleum vetus, Amygdal. amar. Chamomelin.

Fortiora.

Radix Ebuli, Ireos, Rutæ, Salviæ.

Anethum, Calaminth. Majoran. Marrubium Hyssop. Origanum. Pulegium, Thymus.

Semen anisi, carui, Dauci, fœniculi.

Flor. & *fol.* Sambuci, Ebuli. Ammoniacum Bdellium, Galbanum, Sagapenum, Styrax, pix sicca.

Adeps Taurin. Ursin.

Oleum

Oleum Irinum, Laurinum, Nardin, Rutaceum, Vulpinum.

Fortissima.

Nitrum, Spuma Nitri, Sulphur. calx, sal.

Artificialia: Unguent. Dialthea. Emplast. Diachyl. Melilot.

Minus discutiens, plus autem repellens.

℞. *farin. hord.* ℥ij. *sem. Lini* ℥j. *pulv. flor. Chamomill.* ℥ß. *coq. in aceto & adde ol rosac. Chamomel. pingued. Gallin. an. q. s. f. Cataplasm.*

℞. *Aceti* ℔iij. *myrrha* ʒij. *Coctis adde Camphor.* ʒij. *Nitri* ʒß. *m.* Vel ℞. *Aceti.* ℔ij. *Litharg.* ℔j. *alb. ov. conquassat. vel lixiv. misc. pro lact. virgin.*

Æqualiter discutiens & repellens.

℞. *Pulv. flor. Chamomil. Rof. rub. absinth. farin. hord. an. Coq. in aq. pura. f. Cataplasma.*

Solum discutiens.

℞. Rad.

℞. *Rad. Althea* ℥j. *fol. malvæ, Origani flor. Chamomel. Melilot. an.* M ß. *sem. Lini fœnugræc. anethi an.* ʒij. *coq. in aq. f. fotus cum spongia. In materia crassiori addenda sunt Emollientia.*

PYROTICA.

Mitiora & Vesicantia.

Rad. Allii, Cyclaminis, Pyretri, Scillæ, Ranunculi, Tapsiæ.

Lac. Tithymalorum, Succus melleus ex Anacardo.

Herb. Flammulæ: persicar. *Semen.* Erucæ, Nasturtii, Sinapi, staphis agriæ, Urticę.

Adeps: Ranarum viridium, Leporinus, Cantharid. cum fermento. Stercus Caninum, Fimus Columbin. Euphorbium, Theriac. Andromach. Emplastr. Vesicator.

℞. *Spec. Diamarg. fridid.* ℈j. *Camphor.* ℈ß. *Cantharid. sine alis & pedibus* ℈iß. *Vnguent. Rosac. q. s. f. Linimentum in febribus malignis.*

℞. *Cantharid. in succ. ranuncul. flammul. persicar. nutrit.* ℥ß. *sem. eruc.* ʒij. *Ma-*

gnet.

gnet. oſſ. Hum. ſang. Hum. vel Mum. Microcoſm. maſtich. thur. camphor. aſſa fœtid. an. ℈ß. *butyr. rec. Terebint. lot. lumbric. terr. an.* ʒij. *ol. roſ. ſcorp. an.* ʒiß. Cer. 36. *f. l. a. Emplaſt.*

VALIDIORA.

Tapſia, Calx viva. fæx vini aduſta. Cinis corticum fraxini cum ſaliva jejuna mixtus. Radix Hellebori albi, æs uſtum, flos & viride æris, vitriolum.

Unguentum Cathæretic. ad fontanellas imputas & carnem excreſcentem. ℞. *Vnguent. popull.* ʒij. *Opii in ſpiritu Vini ſubacti* gr. iiij. *Mercurii præcipitat.* ℈j. *Aluminis uſti* ℈ß. *miſce exactiſſ.*

Cauterium Cratonis ℞. *Albi nihil paſſi, i. e. calc. viv.* p. ij. *rubri, i. e. minii* p. j. *nigri unctuoſi, i. e. ſapon. nigr. q. ſ. Miſc. f. globul.*

Vel

℞. *Magnet. Arſenical.* p. j. *cap. mort. vitriol.* p. *ß. f. pulv. imbib. S. V. exicc. imbib. iterum exicc. repet. ſexies.*

Validiſſima.

Arſenicum alb. & rubrum Chryſocolla,

Mer-

Mercurius sublimat. & præcipitat. aquâ fortis. Trochiscus de Arsenico, oleum Mercurii, Vitrioli auripigmenti, Antimonii, Sulphuris. Spiritus Calcis, saponis.

Aqua Aluminis Fallopii. ℞. *Pulv. Aluminis Rochæ, Mercurii sublimat. subtilit. triti an.* ℥ij. *aquæ Plantagin. Rosarum, vel spiritus vini an.* ℔ij. *Coq ad dimidium, deinde per* 5. *dies subsideat. purum à fœcibus separatum serva in vitro, quod vel solum usurpatur, vel cum duplici, triplici, quadruplici quantitate aq. rosar. Plantag. Solani.*

℞. *Mercurii crudi* ℥j. *aq. fort.* ℥ij. *in calido solutis adde aq. pomorum putridor. florum omnium, plantagin. calcis vivæ an.* lbiß. *misc.*

SANGUINEM SISTENTIA.

Rad. Bistort. Nymph. alb. Pentaphyll. Symphytii majoris, Tormentill. Urticæ.

Lanugo ex flor. Salicis, persic. mala cydonia.

Fol.

Fol. Craſſulæ major. Iridis, Pimpenell.
Polygan. Quercus.
Herb. Burſæ paſtoris, Fragariæ, Portu-
lac. Plantag.
Semen. Acetoſæ, Portulacæ, Plantag.
Sumach.
Lentes, Gallæ, Mala Cydonia.
Aloë, Succinum, Tragacantha, pix ſic-
ea, Colophon. Gypſum, Spodium, Corn.
Cerv. album ovi cum vitellis.
Mumia, lapis Hæmathit. Thus, ma-
ſtix, Sanguis Draconis. Bolus Armenus,
Terra Lemnia, Sigillata.
Pili Leporini, Tela aranea ex molendi-
nis. Balauſtia, Cortic. Granat. Roſæ rub.
Acaciæ, Hypociſtis, Crocus Martis. uſnea.
Galbanum, Acetum ſolut. & inſtillat. Un-
guent. fuſcum *Felic. Würtz. ad Synoviam quoque.*
Aq. Ex herbis Syrup. de Roſis ſiccis portu-
lac. Plantag. Granat. Cydoniis, corall. Par-
tes circumjacentes aceto roſac. imbutæ.
Conſerv. Roſarum rub. condit. cydon.
Trochiſc. de corall. ſpodio, Terra ſigillat.
[illegible]ol, cydoniorum Myrt. *Unguent.* Comitiſſa

℞. Sang. eff[illegible] exſiccat. ℥[illegible]
ʒj. Tragacant. ʒj. m. f. pulv. [illegible]
℞. Farin. Volat. ℥iij. ſanguin. Dra[illegible]
Thuris, Boli armen. Terra ſigillat. an[illegible]
Gypſi ʒvj. Ranar. aquat. & viridium [illegible]
parat. an. ℥j. Uſnea cranii humani ʒ[illegible]
ler. lepor. ſubtiliter inciſorum ʒj. pul[illegible]
bumin. ovi exſiccat. crepitus lupi. a[illegible]
m. f. pulvis. Crepitus lupi ſuper[illegible]
tur. Vel Emplaſtrum ſequens. ℞. Ter[illegible]
℥iß. Croci Martis. ʒvj. Terra Vitrioli[illegible]
Succin. alb. an. ℥ß. Maſtiches ʒj. reſ[illegible]
Cera nova an. ℥iij. m. Induc. pan[illegible]
ſperniola humectatis & ſiccatis &[illegible]
per 24. horas vel per 2. 3. dies etiam[illegible]

VULNERARIA.

Rad. Caryophyllat. Tormenti[illegible]
gloſſum, agrimonia, alchemilla, [illegible]
anagallis, auricula muris, Betonic[illegible]
gloſſa, conſolida major. minor. &[illegible]
ca, carduus benedict. centaur. [illegible]
paris, Hypericon. Herniaria, Iſid[illegible]
aria, Millefolium, Ophiogloſſa[illegible]

℞. Sang. effluent. exſiccat. ℥j. mumiæ ʒj. Tragacant. ʒij. m. f. pulv. inſpergend.

℞. Farin. Volat. ℥iij. ſanguin. Dracon. Thuris, Boli armeni, Terræ ſigillat. an. ʒij. Gypſi ʒvj. Ranar. aquat. & viridium præparat. an. ℥j. Vſnea cranii humani ℥ß. pilor. lepor. ſubtiliter inciſorum ʒj. pulv. albumin. ovi exſiccat. crepitus lupi. an. ℥ß. m. f. pulvis. Crepitus lupi ſuperponitur. Vel Emplaſtrum ſequens. ℞. Terebint. ℥iß. Croci Martis. ʒvj. Terræ Vitrioli dulc. Succin. alb. an. ℥ß. Maſtiches ʒj. reſin. puræ. Ceræ novæ an. ℥iij. m. Induc. pannis in aq. ſperniolæ humectatis & ſiccatis & relinque per 24. horas vel per 2. 3. dies etiam.

VULNERARIA.

Rad. Caryophyllat. Tormentill. arnoglosſum, agrimonia, alchemilla, artemiſ. anagallis, auricula muris, Betonica. Cynoglosſa, conſolida major. minor. & ſaracenica, carduus benedict. centaur. min. Hippuris, Hypericon. Herniaria, Iſidis, Lingua avis. Millefolium, Ophioglosſa. Pervinca, Penta-

Pentaphyl. Pyrola, Pimpenella, Plantagō,
Rosæ, fol. flor. & cortic. Salicis. Sanicula,
Sanguisorba, sabina, Sempervivum Nauti.
cum s, aloë, serpentaria, scordium, Tana-
cetum, Ulmi cortices & in ejus foliorum
vesiculis liquot melleus. Virga aurea Ver-
bena. Veronica. Aq. ex vitibus abscissis.
Macis, Sarcocolla, gumm. Eleni, Pix arida,
Aloë, sanguis Draconis, Thus. Bolus ar-
menus, oculi cancri, Mumia ejusq; tinctu-
ra. Vinum austerum.

Emplastr. Barbarum Celsi. Basilicum,
Sticticum, crollii, Oppodeltoch. *Congluti-
nant. subtiliter*: Farina volatilis, sanguis
Draconis. Tragacanth, testę Cancr. album
ovi, ex quibus fit sutura aurea.

Balsamus sulphur. Rulandi. ℞. *Sul-
phuris vel florum* ℥ij. *ol. papav. expreß.* lb. j.
vini boni ℥iij. *macerat. per* 8. *dies & noct.
leni igne, aliquoties movendo. Postea super
Carbones coq. Sensim ad consumptionem
vini. Ex hujus Balsami* ℥ijß. *Ceræ flavæ*
℥iij. *liquatis, per quadrantem horæ coctis
additis pulveris Colophon.* ℥ß *myrrhæ rubr.*
℥iiij.

℥j. *mixtis & insp... adde Terra ...
lb ßß in frigido f. Magdaleones Empla...
Diasulphuris, cujus* ℥j. *interdum mis...
cum* ℥ß. *Emplastr. Saturn.*

SARCOTICA.

Mitiora.

Farina Fœnugræci, Lupini, fabaru...
robi, Hordei, ovi luteum, mel simpl. ...
sac. Terebinth. pulv. Thuris, myrrha...
Plumbi..

Herb. Betonicæ, Hypericon. Mi...
um, Sanguisorba, scabiosa, scord...
nitat Hypericon. Verbena.

Lithargyrium, Tutia, Pompholi...
bum ustulatum, spodium, Terra ...

Validiora.

Rad. Aristolog. utriusque. Ire...
Knell. Rubiæ, sanicul. symphyti. A...
q. rosar. solut. sarcocolla in la...
Resina pini, Mumia, mastic. Gum...
Elemi. sanguis Draconis.

Ol. Hypericon, ex strobulis ...

℥iiij. mixtis & inspissatis adde Terræ Vitrioli ℥ß in frigido f. Magdaleones Emplastri Diasulphuris, cujus ℥j. interdum miscetur cum ℥ß. Emplastr. Saturn.

SARCOTICA.

Mitiora.

Farina Fœnugræci, Lupini, fabarum orobi, Hordei, ovi luteum, mel simpl. & rosac. Terebinth. pulv. Thuris, myrrhæ. Ol. Plumbi..

Herb. Betonicæ, Hypericon. Millefolium, Sanguisorba, scabiosa, scordium, summitat. Hypericon. Verbena.

Lithargyrium, Tutia, Pompholix, Plumbum ustulatum, spodium, Terra sigillat.

Validiora.

Rad. Aristolog. utriusque. Ireos, Pimpenell. Rubiæ, sanicul. symphyti. Aloë cum aq. rosar. solut. sarcocolla in lacte soluta. Resina pini, Mumia, mastic. Gummi Arab. Elemi. sanguis Draconis.

Ol. Hypericon. ex strobulis piceæ.

Vnguent. Aureum, Diapomphol. Basili-
cum majus & minus. Fuscum.

Emplastr. Basilicum minus. Gratiæ Dei.
Nigrum.

℞. *Vnguent. Diapomphol. Emplast. Dia-
palm. Grisei an.* ℥j. *gummi Elemi* ʒij. *sac-
char. saturni* ℈j. *m. in mortar. plumb. con-
tra tibiarum ulcera.*

EPULOTICA.

Rad. Cyperi, Pentaphill. Symphyti,
Tormentill.

Fol. Quercus. Herb. Aristolog. Equi-
setum, Plantag. Pilosella. Veronica.

Gallæ immatur. Glandes cum calyci-
bus, Malicorium.

Flor. Balaustiæ, rosarum rub.

Mastich. Thus, Aloë, Sarcocolla, cum
melle, Cera, filamenta sicca.

Cortices Thuris, Lapis Calaminaris lo-
tus & ustus. Spodium, Plumbi laminæ
concis. & in aceto per triduum maceratæ,
semper novum acetum affundendo exsic-
catus pulvis. Calx viva septies in aq. rosar.
lota.

lota. Æs ustum probè lotum. Ce
Lithargyrium, Alumen. Cadmia, T
gillat. Bolus armenus, Corallia, Te
vorum, corn. cerv. crocus Martis.

Unguentum ceruss. Album camph
Diacalcitheos. Lithargyri, Fuscum, d
tia. ceratum ex Meneo.

Emplastrum Triapharmacum. C
um, de lapid. calamin. Alb. coct.

℞. *Lithargyr.* ℔ß *ol. antiqui. ace
an.* ℔iß. *m. ad ignem f. Emplast
Cer. q. s.*

POROTICA.

Interna.

Lapis Osteocolla, ad ʒj. vel i
Symphyti vel vino rubro cum
vinca cocto.

Succus Primulæ Veris, Radix
ix & ejus succus.

Externa.

Aloë, Acacia, Bolus armenus.
cibs. Lapis Sabulosus. Nux cup
gummi tragacanth.

Unguent. Geranii. ℞. pulv

lota. Æs ustum probè lotum. Cerussa. Litargyrium, Alumen. Cadmia, Terra sigillat. Bolus armenus, Corallia, Testæ ovorum, corn. cerv. crocus Martis.

Unguentumceruss. Album camphorat. Diacalcithios. Litargyrii, Fuscum, de Tutia. ceratum ex Menio.

Emplastrum Triapharmacum. Gryseum, de lapid. calamin. Alb. coct.

℞. *Lithargyr.* ℔ß. *ol. antiqui. acet. fort. an.* ℔iß. *m. ad ignem f. Emplastr. cum Cer. q. s.*

POROTICA.

Interna.

Lapis Osteocolla, ad ℥j. vel iß. in aqua Symphyti vel vino rubro cum vinca per vinca cocto.

Succus Primulæ Veris, Radix agrimoniæ & ejus succus.

Externa.

Aloë, Acacia, Bolus armenus, Farina volatilis. Lapis Sabulosus. Nux cupressi, thus, gummi tragacanth.

Unguent. Geranii. ℞. *pulv. radic. & herb.*

herb. Geranei flor. cœruleo, axung. ſuis la- ctantis, in mortario miſcend. ad colorem Cy- aneum. Et ſuper linteolo cerâ odoratâ imbuo- to extendendo.

℞. *Reſinæ ceræ Medull. bovin. an.* lb. j. *Succi Radic. Symphyti, Cortic. Tiliæ an.* ℥ij. *Succi Geranii* ℥iiij. *Coq. ad Ceroti conſiſtentiam.*

F I N I S.

NB. ad pag. 125.

℞. *Secundin. Maſc. exiccat. ſtercor. pa- von. an.* ℥j *carn. Muſtel. Numero* ij. iij. *te- ſticul. apri* ℔ß. *fl. lil. convall. Tiliæ. pæon. mar. borrag. nymphæ. alb. ſtœchad. arab. lavend. roſ. in carn. anthoſ. Herb. meliſſ. an.* Mß. *Lunar.* Mj. *Rad. ſcorzon.* ℥iij. *paon. ſem. paon. j. t. collect. an.* ℥iß. *imbib ter cum clyſſ. m. Miner. q. ſ. affund. ſpir. terr. ſigill.* ℔j. *tar- tar. rectif. cochlear. ceraſ. nig. lil. convall. Aq. theriacal. pomor. an.* ℔. ß. *diger. in* MB. *bene tect. per 8. dies. deſtillato adde ungul. Alc. viſc. querc. coryl. cran. Hum. ſtrangu- lat.*

lac lap. ſmaragd. præparat. pulv. [illegible] ... cervin. ſicc. an. ℥j. Marg. [illegible] ... ucap. Mort. prum. Miſc. ſervet [illegible]

NB. ad pag. 308 in fin.

Ex Nuci Juglandi ... tempore radix craſſiſſima ... quot pueros colligatur, quo dolores ... gricos curari:

ERRATA.

Quorum multa irrepſerunt ... luntatem & opinionem, aliasq; ... nes, benevolus Lector aliud ... rogamus, & inprimis Chymic... parationem ab cocheinâ petat, ... monſtrari nequit, & caveant ... tria Panaceas diſputant, quas ... pocratis juramentum urget, ... ant rei. Quia Author hæc fere ... tim cùm adhuc Theoriæ Medi... ret, primùm in ſui gratiam & ... olim incepit congerere, ut ju... diligenti obſervatione deinc...

lat. lap. smaragd. præparat. pulv. lunar. cerebr. cervin. sicc. an. ℨj. *Marg. præp.* ℨij. *sal. ex cap. Mort. priori. Misc. servetur in vitro.*

NB. ad pag. 308. in fin.

Ex Nuce Juglande ita eodem tempore radix crassissima dissecetur, & liquor purus colligatur, quo dolores podagricos curavi:

ERRATA.


Quorum multa irrepserunt præter voluntatem & opinionem, aliasq; occupationes, benevolus Lector aliunde corrigat, rogamus, & inprimis Chymicorum præparationem ab encheiriâ petat, quæ verbis monstrari nequit, & caveant illi, qui contra Panaceas disputant, quas tamen Hippocratis juramentum urget, ne perjurii fiant rei. Quia Author hæc ferè omnia, partim cùm adhuc Theoriæ Medicæ invigilaret, primùm in sui gratiam & memoriam, olim incepit congerere, ut jugi lectione ac diligenti observatione deinceps augeri, &

 for-

fortassis instar locorum communium u-
surpari possent, partim à Parente suo acce-
pit, partim ipse adinvenit, quæ nunc ali-
quot Studiosi propriis descripta manibus
prelo subjecerunt, ob hasce suadentes cau-
sas potissimùm, quas breviter evulgabi-
mus. 1. deprehendere licet in multis, eos
in tartareis præparantibus solum acquie-
scere, quorum tamen insufficientiam, in-
utilitatem & sæpè noxam Experientia do-
cebit. 2. plurimi vel simplicia omninò
præterierunt, vel formulas medicamento-
rum εὐπορίστους & usuales, quas longa Ex-
perientia jam diutissimè comprobavit,
cùm tamen illa sæpè plus præstent, quam
imperitè & pomposè composita, præsertim
in pauperioribus. 3. alii tantâ copiâ vel
magnificis sumptibus etiam, ita obruunt
absterrentq; ægrotum, ut quid approban-
dum sit, quidve omittendum, ipsi nesciant;
Nos igitur selectissima & tutissima appo-
nimus, quæ neminem facilè frustrabunt.
4. Si deinde ipsos titulos ac qualitates con-
sideramus, certè tanta prolixitate & ampli-
tudine

tudine nimis accuratâ disting[...]
ta tamen vix ullus eo quâ Medicamen[...]
memoriam colligere, in praxi accurat[...]
individuis in concreto applicare pos[...]
Quocirca longè consultius esse puta[...]
ea duntaxat addiscere, quæ facto ca[...]
te, & communi usui accommodare v[...]
mus, quod nos hoc modo præstamu[...]
æta & pharmacia refrigerantia supp[...]
remedia intemperierum & cum
materia, proderunt igitur, [...]
judicio discernantur, in febribus, [...]
mationibus, Erysipelate, dolor[...]
morrhagiis, diarrhæis, ictero, v[...]
vigiliis, vulneribus, venenis, ma[...]
ne, catarrhis, obstructionibus, [...]
morbis calidis, & sic deinceps[...]
plura luce digna accipies, si re ps[...]
guâ, nec gestibus, vestibus, & [...]
externis solùm, Christianus [...]
eris, hæcceq; interim ap[...]
cæteris.

tudine nimis accuratâ diſtinguuntur, ut eas tamen vix ullus unquã Medicorum per memoriam colligere, in praxi attendere vel individuis in concreto applicare potuerit, Quocirca longè conſultiùs eſſe putamus, ea duntaxat addiſcere, quæ facto exprimere, & communi uſui accommodare valebimus, quod nos hoc modo præſtamus: Diæta & pharmacia refrigerans ſuppeditant remedia intemperierum & cum & ſine materia, proderunt igitur, modò cum judicio diſcernantur, in febribus, in flammationibus, Eryſipelate, doloribus, hæmorrhagiis, diarrhæis, ictero, vomitibus, vigiliis, vulneribus, venenis, maniâ, vertigine, catarrhis, obſtructionibus, in omnibus morbis calidis, & ſic deinceps. Reliqua plura luce digna accipies, ſi reipsâ, non linguâ, nec geſtibus, veſtibus, & ceremoniis externis ſolùm, Chriſtianus & bonus eris, hæcceq; interim applicaveris.



INDEX TITULORUM.

Sect. I. de Diætis.

Pectus

Cor.

Diure-

INDEX FORMULARUM.

INDEX MORBORUM,

Qui hac Materiâ Medicâ, vel extremè vel remissè contrariâ curari possunt.

Morbi calidi *sunt: febres omnes, inflammationes, Erysipelata, carbunculi, bubones, ambustiones, phrenitides, pleuritides, peripneumonia, ophthalmia, parotides, Angina, pruna.*

Frigidi: *intemperies, œdemata, inflationes, Gangrana, Sphacelus, perniones, Apoplexia. Epilepsia, lipothymia, syncope, sterilitas, suffocationes, vertigines, Lethargi, affectus soporosi, paralysis, Asthma, aphonia.*

Humi-

Humidi: *Abortus, alvi fluxus, ... hemorrhagia, sudores, hæmorrhoides ... catarrhi, hydrops, ulcera, fistulæ, scabies, lues venerea, scorbutus, vulnera, fra... abscessus purulenti, apostemata, ... rhœa, Menstrua nimia.*

Sicci: *Abdominis extenuatio, obstru... scyrrhi, Melancholia, cancer, le... atrophia, tabes, macies, hectica... alopecia, ophiasis, calvities.*

INDICULUS

Pharmacothecæ porta...

Aq. rosar. opt. cinamom. simpl... cordial. destillat. cephalic. ... antiscorbutica interna & ex... matica. Cordium. Caroli V. ... li. stomachica. Epatica, splen... minativa. Nephrocathartica ... Arthritica. Antidysenterica. ... li. Theriacalis. Elixyr. vitæ ... Balsamus Ischiaticus. AntiLe... phuris.

Humidi: *Abortus, alvi fluxus, vomitus, hæmorrhagia, sudores, hæmorrhoides, catarrhi, hydrops, ulcera, fistulæ, scabies, lues venerea, scorbutus, vulnera, fractura, abscessus purulenti, apostemata, Gonorrhæa, Menstrua nimia.*

Sicci: *Abdominis extenuatio, obstructiones, scyrrhi, Melancholia, cancer, lepra. atrophia, tabes, macies, hectica, cicatrices, alopecia, ophiasis, calvitium.*

INDICULUS

Pharmacothecæ portatilis:


Aq. rosar. opt. cinamom. simplex & cum cordial. destillat. cephalic. ophthalmica. antiscorbutica interna & externa. asthmatica. Cordium. Caroli V. Carbunculi. stomachica. Epatica. splenetica. carminativa. Nephrocathartica Dorncreil. Arthritica. Antidysenterica. Mercurialis. Theriacalis. Elixyr. vitæ Matthioli.


Balsamus Ischiaticus. AntiLoimicus. sulphuris.

Spi-

Spiritus cerasor. nigror.
Trochisc. vitæ Mynsicht. bechici.
Magister. perlar. corallor.
Manus Christi perlat. diacodium.
Nitrum præparat. cremor, acidum, tartari.
Pulv. Gittajem. Gialapp. fol. senn. rhabarb.
Pilulæ Aloëtic. pulv. pro fumo. trochisc. è benzoë.
Acet. bezoartic. laudanum opiat.
Theriaca, Diascordium, confect. alkermes.
Essentia Ambræ, Martis, croci.

FINIS.






APHORIS
HIPPOCR

SECUNDUM
gnitionem, h
ctiones
Prima Sectio
Procemium.
Victus morborum. 4
17.19.
Aetatum. 13. 1
Temporum. 1
Curatio. 2. 3. 6.
unda Sectio habe
Diagnostici sunt: 6
Prognostici: 1. 2. 5
32. 33. 34. 39. a
Crisis. 12. adi
Res nō natural
Victus. 7. 10. 1
Curatio. 8. 9. 2

Spiritus cerasor. nigror.
Trochisc. vita Mynsicht. bechici.
Magister. perlar. corallor.
Manus Christi perlat. diacodium.
Nitrum praparat. cremor, acidum, tart.
Pulv. Gittajem. Gialapp. fol. senn. rhab.
Pilula Aloëtic. pulv. pro fumo. troch. benzoë.
Acet. bezoartic. laudanum opiat.
Theriaca, Diascordium, confect. alker.
Essentia Ambra, Martis, croci.

FINIS.



APHORISMI HIPPOCRATIS.

SECUNDUM Vorstianam *recognitionem, habent Libros seu Sectiones* —— 8.

Prima Sectio *habet Aphorismos* 25

Procemium. 1.
Victus morborum. 4. 5. 7. *ad* 12. *cum* 16. 17. 19.
Aetatum. 13. 14.
Temporum. 15. 18.
Curatio. 2. 3. 6. 20. *ad finem.*

Secunda Sectio *habet aphorismos* —— 54.

Diagnostici sunt: 6. 35. 46. 47.
Prognostici: 1. 2. 5. 19. 20. 25. 26. 28. 31. 32. 33. 34. 39. *ad* 45. 53. 54.
Crisis. 12: *ad* 15. 23. 24. 27.
Res nō naturales: 3. 4. 16. 18. 48 49. 50.
Victus. 7. 10. 11. 17. 21. 38.
Curatio. 8. 9. 22. 29. 30. 36. 37. 51. 52.

Prognoſtici. 1. ad 29. 36. 37. 38. 41. 43. 44. 45.
47. 49. 50. 52. 54. 55. 57. 60. 69. 72.
73. ad. 78.
Curativi. 37. 42. 46. 48. 53. 56. 59. 61. 6…
67. 70.
Octava Sectio —— 18
Diagnωſis. 7. 8.
Prognωſis. 1. ad 5. 8. ad finem.
Curatio. 6.
Sunt igitur Aphoriſmi Numero —— 422.
Quorum alii ſunt.

I. Phyſiologici.

De Arte.	Sect.	Aph.
Ars longa.	1.	1.
Requiſita ejus.	1.	1.

De Naturâ.

Moderata Naturæ bona ſunt. 2. 4.
Naturæ omne nimium inimicum. 2 51.

Medicus.

1. Sit Divinæ SS. Trinitatis Cultor ſerius.
2. Sit Eruditus, & Naturâ Prudens.
3. Indefeſsè incumbat Literis.
4. Habeat Libros paucos, ſed Autores optimos.

5. De…

Dogmaticam profiteatur Artem, … Empiricam.
Ratione utatur ſemper, & Experie…
7. In captandâ occaſione ſit ſollicitus…
Conſideret ſubjectum, circa quod … ſatur, nobiliſſimum.
Sanitatem congenitam, ut ſcopum … marium, maximè intendat.
10. Rectè teneat, in quam demelli … Arte.
Generoſo Animo vulgi calumni… temnat.
Naturam, ut primariam … ficem, ſemper adjuvet.
Robur triũ facultatũ præſen… obſervet diligẽter, ex pulſu, … tu, coctionibus aut cruditatib… tinuis excrementorum & uni…
Locos affectos ex læsâ actio… ûs, ſitu, doloris proprietate, … accidentibus, rectè agnoſcat…
Affectum ipſum ex ſpecie e… loci naturâ, doloris proprie… pris accidentibus, nec non…

Prognostici. 1. ad 29. 36. 37. 38. 41. 43. 44. 47. 49. 50. 52. 54. 55. 57. 60. 63. 73. ad. 78.

Curativi. 37. 42. 46. 48. 53. 56. 36. 67. 70.

Octava Sectio

Diagnosis. 7. 8.

Prognosis. 1. ad 5. 8. ad finem.

Curatio. 6.

Sunt igitur Aphorismi Numero

Quorum alii sunt.

I. Physiologici.

De Arte.

Ars longa.

Requisita ejus.

De Naturâ.

Moderata Naturæ bona sunt. 2. 4

Naturæ omne nimium inimicum. 2. 7.

Medicus.

1. Sit Divinæ SS. Trinitatis Cultor [...]
2. Sit Eruditus, & Naturâ Prudens.
3. Indefessè incumbat Literis.
4. Habeat Libros paucos, sed Au[...] optimos.

5. Dogmaticam profiteatur Artem, non Empiricam.
6. Ratione utatur semper, & Experientiâ.
7. In captandâ occasione sit sollicitus.
8. Consideret subjectum, circa quod versatur, nobilissimum.
9. Sanitatem congenitam, ut scopum primarium, maximè intendat.
10. Rectè teneat, in quam difficili versetur Arte.
11. Generoso Animo vulgi calumnias contemnat.
12. Naturam, ut primariam sanitatis opificem, semper adjuvet.
13. Robur triũ facultatũ præsens & futurũ, observet diligẽter, ex pulsu, sensu ac motu, coctionibus aut cruditatib. veris continuis excrementorum & universalibus.
14. Locos affectos ex læsâ actione, excretis, situ, doloris proprietate, & propriis accidentibus, rectè agnoscat.
15. Affectum ipsum ex specie excretorum, loci naturâ, doloris proprietate, & propriis accidentibus, nec non proclivitate ad

ad certum morbum, sexu, causis procatarcticis, juvantibus ac lædentibus.

16. Causam morbificam verò ex temperaturâ, colore cutis, ætate, doloris specie, causis procatarcticis, excretis, juvantibus ac lædentibus.

17. Morbi tempora ex dierum numero, coctione ac cruditate, morbi ideâ, symptomatis, paroxysmorũ mutationibus, Anni qualitatibus, Regione, temperamento, victu, viribus.

18. Exitum à viribus ægri, morbi specie, magnitudine, motu, more, proportione accessionum inter se, causis procatarcticis, excrementorum alterationibus pravis & naturalibus.

19. Ex prioritate temporis, continuatione, permanentiâ, propriis accidentibus, cõsensu omnium ab eo ortorum, primarium affectum colligat.

ɔ. Si obscuriorem morbi speciem, cum causâ in individuali temperamẽto, nondum penitus cognitam habeat, huic ne properet intempestivè remedia adhibere,

re, sed rem totam Naturæ [illegible]
quam Deus creavit & gubernat, [illegible]
et regimen, & levia vel commoda [illegible]
universalia auxilia accommodet, [illegible]
exactam notitiam consequatur, [illegible]
Natura vincat, an Morbum detega[illegible]
secundo vel tertio, vel quarto die, [illegible]
symptomatibus magnis vel parvis [illegible]
tamen citiùs in malignis & urgen[illegible]
bus.

[illegible]. Morbum robur virtutis & consi[illegible]
nem, dignoscat; quando ma[illegible]
multum, mediocriter, parum, [illegible]
ita urgeant.

[illegible]2. In Arte Anatomicâ sit app[illegible]
ctus.

[illegible]3. In Chirurgiâ, ut & [illegible]
[illegible]4. Pharmaceuticam quoq; ca[illegible]
[illegible]5. Parvum morbum non attoll[illegible]
gnum parvifaciat.
[illegible]6. Cautè præsagiat.
[illegible]7. Caveat à curatione morbid[illegible]
& falsis pollicitationibus.
[illegible]8. Paucos ad curandum assu[illegible]
Cels. l. 3. c. 4.

ad certum morbum, sexu, causis proca-
tarcticis, juvantibus ac lædentibus.

16. Causam morbificam verò ex temper-
turâ, colore cutis, ætate, doloris spe-
causis procatarcticis, excretis, juvanti-
bus ac lædentibus.

17. Morbi tempora ex dierum cr...
coctione ac cruditate, morbi idea...
ptomatis, paroxysmorũ mutatio...
Anni qualitatibus, Regione, tem...
mento, victu, viribus.

18. Exitum à viribus ægri, morbi sp...
magnitudine, motu, more, propo...
accessionum inter se, causis proca...
cis, excrementorum alterationibus...
vis & naturalibus.

19. Ex prioritate temporis, continua...
permanentiâ, propriis accidentibus, ...
sensu omnium ab eo ortorum, ...
um affectum colligat.

... Si obscuriorem morbi speciem, ...
causâ in individuali temperamento, ...
dum penitus cognitam habeat, ...
properet intempestivè remedia adhibe-

re, sed rem totam Naturæ committat, quam Deus creavit & gubernat, subtili-et regimen, & levia vel communia aut universalia auxilia accommodet, donec exactam notitiam consequatur, num Natura vincat, an Morbum detegat, in secundo vel tertio, vel quarto die, cum symptomatibus magnis vel parvis, sæpè tamen citiùs in malignis & urgentioribus.

21. Morbum robur virtutis & consuetudinem, dignoscat; quando maximè, multum, mediocriter, parum, & non ita urgeant.

22. In Arte Anatomicâ sit apprimè instructus.

23. In Chirurgiâ, ut & αὐτοψίᾳ ϗ ἐγχειρίᾳ.

24. Pharmaceuticam quoq; calleat Artem.

25. Parvum morbum non attollat, nec magnum parvifaciat.

26. Cautè præsagiat.

27. Caveat à curatione morbi despetati, & & falsis pollicitationibus.

28. Paucos ad curandum assumat ægros. Cels. l. 3. c. 4.

29. Nihil aggrediatur temerè, aut contemnat.

30. Non differat auxilia, nec prolonget Morbos.

31. Aliquando Ægris gratificetur, in cibo & potu, præsertim apparente concoctione.

32. In omnibus servet mediocritatem.

33. Cogitet, quo morbi tempore vocetur, & quæ priùs adhibita vel intermissa fuerint.

34. Curet citò, tutò, & jucundè.

35. Ad evacuationes tempus eligat aptum, nisi necessitas urgeat, vid. inf. pag. 405.

36. A juvantibus & lædentibus indicationem sumat ad remedia adhibenda.

37. A rectâ methodo non recedat, etsi non appareat juvamentum.

38. In Evacuationibus observet rectitudinem.

39. Rectis indicationibus nixus, verâque fretus methodo, imitetur Naturam rectè operantem.

40. Si Natura non movet, necesse est, ut ipse evacuet.

41. Si

41. Si Natura perfectè movet, au ab evacuatione cessare debet.

42. In die decretorio non evacuet.

43. Horam, in qua magna sunt a stranda remedia, observet.

44. A validis purgantibus abstine

45. Ante purgantis administrat pluribus modis corpus præparet.

46. Ad purgationem munitiones rum observet.

47. In temperaturis & humoribus aut frigidis, cautè per venæsect vacuet.

48. Attentè videat, qui habe majores evacuationes ferre

49. In evacuatione celebran consuetudinem, humoris ejusq; vergentiam, & inclin cum, per quem evacuatio fi pus Morbi, in quo evacuati animadvertat.

50. In omnibus evacuation & quantitatem observet.

51. Non omnem morbum fu dicetur contrario.

29. Nihil aggrediatur temerè, aut con
mnat.
30. Non differat auxilia, nec prolon
Morbos.
31. Aliquando Ægris gratificetur, in
& potu, præsertim apparente
ctione.
32. In omnibus servet mediocrita
33. Cogitet, quo morbi tempore
& quæ priùs adhibita vel intermis
rint.
34. Curet citò, tutò, & jucundè.
35. Ad evacuationes tempus eligat a
nisi necessitas urgeat, vid. inf. pag.
36. A juvantibus & lædentibus indic
nem sumat ad remedia adhibenda
37. A rectâ methodo non recedat, ce
appareat juvamentum.
38. In Evacuationibus observet
nem.
39. Rectis indicationibus nixus,
fretus methodo, imitetur Naturam
operantem.
40. Si Natura non movet, necesse
ipse evacuet.

41. Si Natura perfectè movet, aut movit, ab evacuatione cessare debet.
42. In die decretorio non evacuet.
43. Horam, in quâ magna sunt administranda remedia, observet.
44. A validis purgantibus abstineat.
45. Ante purgantis administrationem, pluribus modis corpus præparet.
46. Ad purgationem mutationes Astrorum observet.
47. In temperaturis & humoribus biliosis, aut frigidis, cautè per venæsectionem evacuet.
48. Attentè videat, qui habitus corporis majores evacuationes ferre possit.
49. In evacuatione celebrandâ observet consuetudinem, humoris qualitatem, ejusq; vergentiam, & inclinationem, locum, per quem evacuatio facienda, tempus Morbi, in quo evacuatio fieri debet, animadvertat.
50. In omnibus evacuationibus modum & quantitatem observet.
51. Non omnem morbum suo semper medicetur contrario.

52. Corpora ſana & temperata, uſu ſimilium conſervet. Intemperata verò & lapſa modico contrariorum uſu reducat.

53. Humorem peccantem per partem principem, vel affectam non evacuet.

54. In morbis longis mittat ægros de terra in terram.

55. Rectè teneat, quantum varient remedia in unaquâque regione.

56. Ad id, quod magis urget, attendat, ſæpè neglectâ methodo ordinariâ.

57. Vacuationes in principio ſymptomaticas non omninò floccifaciat, niſi adſit virium robur.

58. Vehementia ſymptomata in ſtatu, & ante Criſin vel circa reſpirationem, vel mentem, vel viſum, vel auditum, &c. nocte etiam evenientia, non pertimeſcat.

59. Inter omnia ſymptomata, priùs ſævum dolorem tollat, & vigiliis nimiis citiſſimè opem ferat.

60. Non niſi vacuato corpore, à parte affectâ evacuet.

61. Sciat, quantum interſit curare morbos virorum & fœminarum.

62. In curandis morbis gravidarum [illegible]
nuam impendat operam.

63. Curet pueros, & ſenes cautè.

64. Cognoſcat, quàm ſolicitè ag[illegible]
cum infantibus.

De Vitâ & Calido innato.

Vita brevis.

Calidum innatū viget hyeme & ver[illegible]
paucum in Senibus.
multum in quibus?

De Morte.

Ejus ſigna.
item.
item.
terminus.

Pulſus.

1. Cognoſcitur vel à poſterior[illegible]
vel utroque modo ſimul. I[illegible]
ſenſibus accidentia, ut: q[illegible]
tus ſecundum longitudine[illegible]
nem & profunditatem ante[illegible]
nem vel vacuitatem, tem[illegible]

62. In curandis morbis gravidarum strenuam impendat operam.
63. Curet pueros, & senes cautè.
64. Cognoscat, quàm solicitè agendum cum infantibus.

De Vitâ & Calido innato.

	S.	A.
Vita brevis.	1.	1.
Calidum innatū viget hyeme & vere	1.	15.
paucum in Senibus.	1.	14.
multum in quibus?	1.	14.

De Morte.

Ejus signa.	4. 49. 8. 12.
item.	8. 15. 16.
item.	8. 17.
terminus.	8. 18.

Pulsus.

1. Cognoscitur vel à posteriori, vel à priori, vel utroque modo simul. Illo occurrunt sensibus accidentia, ut: quantitas motus secundum longitudinem, latitudinem & profunditatem arteriæ, impletionem vel vacuitatem, tempus motûs ve-

lox & tardum, quietis longum & breve?
Qualitas percuſſionis vehemens aut de-
bilis arteriæ calida, frigida, mollis, dura:
Relatio ſeu proportio pulſationum &
accidentium inter ſeſe æqualis & inæ-
qualis: Situs.

2. Si quatuor digitis ſimul ſed leviter tan-
gentibus obviet, longus eſt; ſi ʒb. me-
diocris; ſi duobus, brevis: ita & latus in
tranſverſum; profundus in vehementi
deſcenſu deprehenditur, ex quibus o-
mnibus conſtat magnus, qui in tantâ
dimenſione triplici aſcendit, in quantâ
deſcendit: huic parvus contrarius eſt,
qui brevis, anguſtus & humilis concur-
ſu evadit: mediocris, qui in extremo-
rum medio moderatur.

3. Plenus ſentitur, cùm arteria in diaſtole
non modo ampla & turgida ſeu corpu-
lentior, ſed & humoris perfuſione im-
pleta occurrit: vacuus, ac ſi non humo-
re, ſed inflatione ſeu bullâ nec firmâ nec
ſolidâ elevetur: medius eſt inter utrumq;

4. Velox ſeu celer brevi tempore percur-
rit

ſit totam capacitatem, an...
diſtendit, & recedit, tardus longo...
deratus mediocri. Frequens &...
cùm ferè nullum ſpatium ſeu i...
lum eſt inter Syſtolen & Diaſto...
rus fit longior ...
quiete: mediocris moderatè.
tia igitur & raritas à quiete, e...
ſupera, vel interna ſeu infera
ſumitur, velocitas verò & tard...
tibus ſimul ſeu affluxu & refl...

5. Validus, vehemens ſeu for...
virtute adeò reſiſtit tactui, ...
que firmiter impreſſum te...
cillis, languidus & debilis...
tactui tuam levi ſeu ſ...
minimè reſiſtit: medioc...
inter illos extremos.

6. Calidus vel frigidus vel...
ſtè afficit tactum, & ſe...
rum tunicis: quæ ſi le...
carnis teneræ ac laxæ ...
inſtrumenti arguunt, ſ...
gidi premunt & conten...

ŝit totam capacitatem, arteriæ, eamq; diſtendit, & recedit; tardus longo; moderatus mediocri. Frequens & creber, cùm ferè nullum ſpatium ſeu intervallum eſt inter Syſtolen & Diaſtolen, rarus fit longiori ictuum intervallo ſeu quiete: mediocris moderatè. Frequentia igitur & raritas à quiete, externa ſeu ſupera, vel interna ſeu infera ſolùm deſumitur, velocitas verò & tarditas à motibus ſimul ſeu affluxu & refluxu.

5. Validus, vehemens ſeu fortis ſpirituum virtute adeò reſiſtit tactui, ut eum quoque firmiter impreſſum repellat: imbecillis, languidus & debilis in diaſtole cõtactui etiam levi ſeu ſuſpenſis digitis minimè reſiſtit: mediocris, æqualis eſt inter illos extremos.

6. Calidus vel frigidus vel neuter manifeſtè afficit tactum, & ſentitur in arteriarum tunicis: quæ ſi leviores & inſtar carnis teneræ ac laxæ ſint, obedientiam inſtrumenti arguunt, ſin inſtar corii rigidi premunt & contendunt quaſi, du-

rum efficiunt pulſum, qui ab aliis vel motu vel qualitate diſcernitur.

7. Referuntur ad ſe invicem pulſationes, ſyſtole vel diaſtole, tempore motus & quietis, ut & accidentia reliqua, digiti tangentes & ſentientes etiam. Qui igitur ſemper ubiq; ſimilis eſt æqualis vocatur, & quidem vel in uno pulſu, vel in omnibus aut multis: qui verò aut magnitudine, aut celeritate aut vehementiâ, aut alio quodam modo diſſimilis eſt, inęqualis appellatur, & vel in uno pulſu, quoad unam eandemq́; arteriæ partem, aut diverſis, vel in multis comparatis.

8. Illo modo in una arteriæ parte vel continuus quidem eſt motus, ſed tamē plerumque impar eſt initio medio & fine, aliâs in vehementia, aliâs in magnitudine, aliâs in celeritate, aliisq́; modis innumeris, vel quiete interpellatur & intercidit, & ejus diſtentio diſcontinua eſt, ac media quiete interrumpitur, & quanquam bis ferit, tamen unicus eſt

pulſus,

pulſus, ſiq; motus à quiete celerior & vehementior ſit primo, caprizans appellatur: vel recurrit ac bis ferit, & dicitur dicrotus, ac ſi malleus ab incude reſiliat non ſonet tantum, ſed bis aut ſæpiùs.

9. Qui in diverſis partibus inæqualis eſt, & multis digitis arteriam contingentibus diſſimilis ſentitur, eſt vel interruptus, cum primo & tertio digito aut ſecundo & quarto, non verò aliis occurſat, vel ſerratus, cum omnibus digitis æquè tangentibus aut magnitudo, aut vehementia, aut plenitudo diſſimilis apparet, & tamen pariter durus exiſtit: vel vibratus, ſi una pars dextrorſum, altera ſiniſtrorſum, una ſurſum, altera deorſum, manifeſtè & perſpicuè inflectitur, cum magna diaſtole, acſi jacula impetu celeri vibrantur, aut fides concutiuntur: vel ſi hoc obſcurius fiat, & arteria tenſa & utrinq; retracta appareat, convulſivus: vel undoſus, cum arteria primum digitum pleniùs validiùsq; ferit; ſecundum exiliùs ac mitiùs, tertium pleniùs

ac

ac validiùs, quartum denuò exiliùs ac mitiùs, ut undarum lapſus non interruptus: vel vermiculans vermium greſſui, ac undoſo ſimilis, niſi quod magnitudine ac robore differat: vel qui huic ſuccedit, formicans, mitè parvus, languidiſſimus, creberrimus, ut ille undoſi.

10. Qui inæqualitatis æquum paremque ordinem ſervant, dicuntur inæquales, æqualiter & ordinatè: Et cùm primo pulſu ſecundus paulò minor eſt, tertius ſecundo, & ſic deinceps, dicitur myurus, & ſi ſenſim ita prorſus ad quietem uſq; minuitur, dicitur Myurus deficiens; ſi verò alii in ea parvitate vel quiete perſiſtunt, alii reſurgunt, & ad priſtinam magnitudinem aut parem aut minorem, dicuntur Myuri reciproci.

11. Qui verò nullũ inæqualitatis ordinem aut ſimilitudinẽ retinent, dicuntur inæqualiter inæquales aut inordinatè, & vel aliquãdo omninò deſinunt, tunc intermittentes, vel duorum, trium aut plurium pulſuum ictibus prætermiſſis ite-

rum

rum reviviſcunt & moventur, tunc defi-
cientes reciproci: vel inſperatò ſentiun-
tur medii inter duos intermittentes, tunc
intercurrentes dicuntur.

12. Creber, celer, magnus, ſimul æqualis indicat ephemeram febrim vel hecticam etiam, ſi aliquantò durior, vel ſynochum ſimplicem, ſi ſimul turgidus, plenus ac vehemens ſit, vel putridam, ſi ſimul inæqualis ſit non ſolum in multis, ſed unico etiam; ita ſyſtole celerior eſt, quàm diaſtole, & extenſior quàm brevior, vel inflammationem, ſi ſimul durus, ſerratus, & vibratus. Rarus, tardus & parvus indicat frigidum morbum, & ſi ſimul inæqualis, humorum craſſorum copiam obſtruentem. Mollis partem carne, venis arteriiſq; conſperſam, durus verò nervoſam & membranis præditam.

13. Robuſtus ac vehemens, ſi non ſit ab externa cauſa, ſanis & ægris bonus eſt: languidus contrà: ut ille non omnis magnus eſt, ita nec hic omnis parvus: Hic ſi
fiat

fiat parvus citra ullã inæqualitatẽ, rarus & tardus absq; febri, cũ ea v. creber ac velox indicat vires sensim confici, præsertim si succedat myurus reciprocus, deinde deficiens reciprocus, postea myurus non reciprocus, deinde deficiens non reciprocus & formicans, hinc abolitus apparens, nisi syncope adsit, ultimò verè abolitus apparens. Sin verò post languidum parvus, creber & celer, æqualis tamen, deinde undosus, vermiculans, formicans, abolitus apparens, & deniq; verè abolitus sequãtur, vires repentè deficiunt, premuntur & obruuntur verò vel à malignitate extinguuntur, cum pulsus languidus est, parvus, tardus, & rarus, continuòq; inæqualis, nunc languidus, nunc vehemens, nunc parvus, nunc magnus, nunc celer, nunc tardus, nunc creber, nunc rarus. Si verò suffocantur, intercurrens primum existit, deinde intermittens in multis. Malus ordinatus pessimus est, & inordinato malo deterior.

De Temperamentis & Constitutionibus.

De Habitu Corporis.

De Ætatibus.

bona

De

De Juventute.

De virili Ætate.

De Senectute.

Alvus

quos

De Hyeme.

De

De Austrina con

De Aquilonia c

De plu

De Sic

De locis &

D

De Austrinâ constitutione.

De Aquiloniâ constitutione.

De pluviosâ.

De Siccâ.

De locis & Regionibus.

De Cibo.

De Urinâ.

Urina.

1. Cognoscitur collectione ... tione, destillatione.
2. Colligitur absolutâ conc[octione] ... libet mictio post somnu[m] ... vasculis tota, non pars, d[e] ... & differatur prima inspec[tio] ... unam potissimum horam
3. Contemplatio dubia es[t] ... concussionem, locum ob[...]

Urina.

1. Cognoscitur collectione, contemplatione, destillatione.

2. Colligitur absolutâ concoctione, quælibet mictio post somnum in diversis vasculis tota, non pars, donec resederit, & differatur prima inspectio non ultra unam potissimum horam.

3. Contemplatio dubia est ob nimiam concussionem, locum obscurum vel ni-

mis lucidum vitrum non bene obturatum, viride, infernè latum vel arctum nimis, radios solares, frigus, ventos, visionem longinquam, propinquam nimis, cibos, potus, medicamenta, ut rhabarbarum, crocum, rubiam, cepas, allium, cassiam fistulã, terebinthinam, exercitationes, jejunia, vigilias, labores, animi affectus, coitus, qui urinam pinguiorẽ reddũt, vomitus & evacuationes.

4. Certa est vel liquoris, vel contentorum, utraque ratione substantiæ, Quantitatis, ponderis: qualitatis, coloris, odoris, saporis, affectuum naturalium non & præternaturalium, luminis, opacitatis, mictionis (temperaturę optim. sexuum, gravid. steril.) Relationis ad unam eandemq; in substantia & accidentibus, ad diversas genere, specie & individuis.

Temporis, ætatum, annorum, concoctionum, morborum.

Situs, contentorum in regionibus. Actionis & passionis (fermentata, mota & concussa, rectificanda, corrosiva.)

5. Ma-

5. Materia ex qua constat est liq…
sus & contenta remotior, per…
ta vel cum Aere attracta.
6. Contenta declarant vel in s…
hypostasis, … dicta &
tum, pus, arena, calculi, …
thrombi sanguinis, squama, …
farina, lutum, cineres com…
in mediũ, ut enæorema, fistul…
ramenta, pili, semen, vel in s…
nubes, corona seu circulus, …
ma, grana, pinguedo.
7. Inæqualis seu divulsa fit à va…
perturbatione. Tenuis est
aut calore summo, vel obstru…
rũ, vel Natura debili vel la…
& expultrice renũ: In acu…
tat concoctricis debilitat…
morum in venis cruditate…
perseveret, mortem cum
bus, vel abscessum in infe…
virtutis robore; in crisi, re…
8. Crassa est à pugna Natur…
tibus, vel ab horum abu…
frigore externo, sicq; in…

[...]mis lucidum vitrum non bene obtu[...]
ratum, viride, infernè latum vel ardu[...]
nimis, radios solares, frigus, ventos, [...]
sionem longinquam, propinquam [...]
mis, cibos, potus, medicamenta, [...]
barbarum, crocum, rubiam, [...]
um, cassiam fistulã, terebinthi[...]
ercitationes, jejunia, vigilias, [...]
animi affectus, coitus, qui urin[...]
guiorē reddũt, vomitus & evacua[...]
Certa est vel liquoris, vel contento[...]
4. utraque ratione substantiæ, Qua[...]
tis, ponderis: qualitatis, coloris, od[...]
saporis, affectuum naturalium &[...]
præternaturalium, luminis, opac[...]
mictionis (temperaturę optim. [...]
gravid. steril.) Relationis ad una[...]
demq; in substantia & acciden[...]
diversas genere, specie & individ[...]
Temporis, ætatum, annorum, [...]
[...]tionum, morborum.
Situs, contentorum in regionibus. [...]
[...]ionis & passionis (fermentata, [...]
[...]concussa, rectificanda, corrosiva.)
5.

5. Materia ex quâ constat est liquor serosus & contenta, remotior, per os assumta vel cum Aëre attracta.

6. Contenta declinant vel in fundum, ut hypostasis κατ' ἐξοχὴν sic dicta & sedimentum, pus, arena, calculi, mucilago, thrombi sanguinis, squama, furfures, farina, lutum, cineres crimnoides. Vel in mediũ, ut enæorema, frustula, atomi, ramenta, pili, semen, vel in sublime, ut nubes, corona seu circulus, bulla, spuma, grana, pinguedo,

7. Inęqualis seu divulsa fit à valida corporis perturbatione. Tenuis est vel à frigore aut calore sumo, vel obstructionib. vasorũ, vel Natura debili vel læsâ attractrice & expultrice renũ: In acutis morbis notat concoctricis debilitatē, morbi & humorum in venis cruditatem, siq; diutiùs perseveret, mortem cum signis lethalibus, vel abscessum in inferioribus, cum virtutis robore: in crisi, recidivam.

8. Crassa est à pugna Naturæ cum humoribus, vel ab horum abundantia, vel à frigore externo, sicq; inficitur urinale,

& est rectificanda per ignem, siq; præcesserit tenuis, constans, arguit concoctionis principium, vel virtutis infirmitates aut humorum multitudinem: Crassa permanens præsentem cruditatem, turbationem & cephalalgiam: mutata ex tenui, initium concoctionis, & dolorem capitis futurum: transiens in tenuem & subsidens properè naturam jam longè superiorem: tardè verò post temporis spatium superaturam: nihil omninò & malè, imbecillitatem Naturæ & dolorem capitis præteritum.

9. Mediocris neque tenuis ut aqua, neque crassa ut jumentorum sanitatem.

10. Multa in sanis fit, vel à nimio potu, cibis humidioribus & crudioribus concoctis, siccâ alvo, diureticis: in ægris à diabeste vitiosorum excretione, colliquatione, morbi terminatione, ventris siccitate. In aculis febribus à solutione morbi, vel conversione in hecticam: sine illa à resolutione vel convulsione. Pauca, à Diæta exiccante, crassa & tenaci, ob-

structi

structionibus, laxa alvo, calore
læsis urinalibus & jecore.
Malæ, quò pauciores, eò pericul
11. Ponderosiores fiunt à frigore
est gravior aquâ, hæc aëre: le
rò à calore, ut ignis & aër
tendunt sursum.
12. Numerus ita deficient non po
us autem est si per totum mo
sum & in statu sano etiam ali
spici possit.
13. Alba, crystallina & aquo
frigida cruditate, vel imb
cillitatis concoctricis vel
structionibus vel ungent
versione in phrenitide, d
sio, vel copia potûs. Mu
humore crudo: pinguis
ne: Coagulo lactis, vel g
à pituitæ resolutione præ
in acutis mortem aut ph
gus cum sanie notat ulcu
tam cruditatem vel calc
ba in ictero perseveran

& est rectificanda per ignem, sic; [illegible]
cesserit tenuis, constans, arguit con[illegible]
ctionis principium, vel virtutis [illegible]
tates aut humorum multitudine[illegible]
Crassa permanens præsentem cru[illegible]
tem, turbationem & cephalalgi[illegible]
tata ex tenui, initium concoct[illegible]
dolorem capitis futurum: tra[illegible]
tenuem & subsidens properè [illegible]
jam longè superiorem: tardè ver[illegible]
temporis spatium superaturam: [illegible]
omninò & malè, imbecillitatem [illegible]
tæ & dolorem capitis præteritum.
9. Mediocris neque tenuis ut aqua, [illegible]
crassa ut jumentorum sanitatem. [illegible]
10. Multa in sanis fit, vel à nimio p[illegible]
bis humidioribus & crudioribus [illegible]
ctis, siccâ alvo, diureticis: in [illegible]
beste vitiosorum excretione, [illegible]
tione, morbi terminatione, [illegible]
tate. In acutis febribus à so[illegible]
bi, vel conversione in hecticam: [illegible]
la à resolutione vel convulsione. Pa[illegible]
à Diæta exiccante, crassa & tenac[illegible]

structionibus, laxa alvo, calore nimio, læsis urinalibus & jecore.

Malæ, quò pauciores, eò periculosiores.

11. Ponderosiores fiunt à frigore, ut terra est gravior aquâ, hæc aëre: leviores verò à calore, ut ignis & aër naturaliter tendunt sursum.

12. Numerus ita definiri non potest, melius autem est si per totum morbi decursum & in statu sano etiam aliquoties inspici possit.

13. Alba, crystallina & aquosa est, vel à frigida cruditate, vel imbecillitate facultatis concoctricis vel mensium obstructionibus vel tingentis humoris aversione in phrenitide, dysenter. abscessio, vel copia potûs. Mucosa à pituita & humore crudo: pinguis à colliquatione: Coagulo lactis, vel genituræ similis à pituitæ resolutione præsenti vel futura: in acutis mortem aut phthisin. Ut fungus cum sanie notat ulcus, sine ea, multam cruditatem vel calculum visere. Alba in ictero perseverans, hydropem.

Glau-

Glauca ut cornu lucidum, & charope, ut vellus cameli, concoctionis debilitatem: In initiis febrium & incrementis labores, in declinatione, salutem.

14. Spicea seu pallida, ut caro semicocta, vel subspicea aut subpallida arguunt principium coctionis, vel caloris febrilis mutationem, subcitrina ut calor pomi citri remissior vel citrina, medium coctionis. Subaurea, suberocea, subflava vel subusta, & ut aurum vel crocus remissior, in juvenibus perfectam concoctionem & sanitatem, in senibus & mulieribus calidiorem qualitatē. Crocea, caloris excessum vel ob materiæ serosi sanguinis vel bilis quantitatem vel defectum, rubens in ictero, ut manum tingat, salutē; rubens modicè, futurum hydropem; cruenta, vel renum debilitatem & laxitatem vel sanguinis aliundè mixtionem & copiam, crassa & multa crisin.

15. Vinea in sanis nimiam assationem, in febribus saniei & putredinis abundantiam

biam vel mutationem sanguin
lem rubram. Pallea bilis a
viridis, ut caulis ad nigredinem
declinans bil
leæ copiam vel ingr tatem;
flavæ bilis adustionem, &
cum malis symptomatis,
ab æstu, ut in phrenetica. O
albior, cruditatem, flavior, b
lorem, cum signis boni, brev
salutem, cum malis, longiu
bi, mortem. Colore solu
quationis initium; Subfla
gmentum, utroque simul
cticum toties, si paulati
crassetur; renum verò
copiosè fluat & regio
et. Oleosa post nigram
valde acutis quarto die a
mo mortem: si ei quid l
mile misceatur, hydrop
malum colicum.

16. Veneta subtenuis, hum
lici fusionem, crassior,

Glauca ut cornu lucidum, & charope,
ut vellus cameli, concoctionis debilita-
tem: In initiis febrium & incrementis
labores, in declinatione, salutem.
14. *Spicea seu pallida, ut caro semicocta,*
vel subspicea aut subpallida [illegible]
principium coctionis, vel caloris [illegible]
lis mutationem, subcitrina ut ca[illegible]
mi citri remissior vel citrina, me[illegible]
coctionis. Subaurea, suberocea, su[illegible]
va vel subusta, & ut aurum vel cr[illegible]
remissior, in juvenibus perfectam c[illegible]
coctionem & sanitatem, in senib[illegible]
mulieribus calidiorem qualitatē. [illegible]
cea, caloris excessum vel ob materi[illegible]
rosi sanguinis vel bilis quantitatem [illegible]
defectum, rubens in ictero, ut me[illegible]
ringat, salutē; rubens modicè, fo[illegible]
hydropem; cruenta, vel renum debilita-
tem & laxitatem vel sanguinis [illegible]
mixtionem & copiam, crassa & multa
crisin.
Vinea in sanis nimiam assationem, i[illegible]
febribus saniei & putredinis abundan-
tia[illegible]

tiam vel mutationem sanguinis in bilem rubram. Passea bilis adustionem: viridis, ut caulis ad nigredinem magis declinans bilis tum violaceæ tum cœruleæ copiam vel frigiditatem; æruginosa flavæ bilis adustionem, & si perseveret cum malis symptomatis, convulsionem ab æstu, ut in phreneticis. Oleoginosa albior, cruditatem, flavior, biliosum calorem, cum signis boni, brevi tempore salutem, cum malis, longitudinem morbi, mortem. Colore solum olei, colliquationis initium; Substantiâ verò, augmentum, utroque simul, calorem hecticum totius, si paulatim & tardè incrassetur: renum verò duntaxat, si copiosè fluat & regio eorum ferveat. Oleosa post nigram, bona est. In valde acutis quarto die apparens, septimo mortem: si ei quid lotuæ carnis simile misceatur, hydropem, phthisin, malum colicum.

16. Veneta subtenuis, humoris melancholici fusionem, crassior, frigiditatem: ad

Alvus

II. Aphorismi Ὑγιεινοὶ καὶ σημειωτικοί.

De Consuetudine.

De Tempestatibus Anni in genere.

De tempore verno.

siccum

De Æſtivo.

De Autumno.

quos

De Hyeme.

De

De Austrinâ con…

De Aquilonia c…

De plu…

De Sic…

De locis & …

D…

adsunt

De Urinâ.

Urina.

1. Cognoscitur collectione
tione, destillatione.
2. Colligitur absolutâ conc
libet mictio post somn
vasculis tota, non pars, d
& differatur prima inspe
unam potissimum hora
3. Contemplatio dubia e
concussionem, locum o

item à longo morbo. 7. 34.
superficies adipalis copiosa, à nephritide acutâ. 7. 35.
crassa cum carunculis, à rene. 4. 76.
pilis, à rene. 4. 76.
furfuracea, à scabie vesicæ. 4. 77.
sabulosa, à calculo vesicæ. 4. 79.
squamosa, ab ulceratione vesicæ. 4. 81.
purulenta, item. 4. 81.
item. 7. 75.
sanguinea, à ruptâ in rene venâ. 4. 78.
item à renũ aut vesicæ ulceratione. 4. 75.
item aut grumi à vesicâ. 4. 80.
item à vesicâ ulceratâ. 4. 81.

Urina.

1. Cognoscitur collectione, contemplatione, destillatione.

2. Colligitur absolutâ concoctione, quælibet mictio post somnum in diversis vasculis tota, non pars, donec resederit, & differatur prima inspectio non ultra unam potissimum horam.

3. Contemplatio dubia est ob nimiam concussionem, locum obscurum vel ni-

mis lucidum vitrum non bene obturatum, viride, infernè latum vel arctum
nimis, radios solares, frigus, ventos, visionem longinquam, propinquam ni-
mis, cibos, potus, medicamenta, ut rhabarbarum, crocum, rubiam, cepas, allium, cassiam fistulã, terebinthinam, exercitationes, jejunia, vigilias, labores, animi affectus, coitus, qui urinam pinguiorẽ reddũt, vomitus & evacuationes.

4. Certa est vel liquoris, vel contentorum, utraque ratione substantiæ, Quantitatis, ponderis: qualitatis, coloris, odoris, saporis, affectuum naturalium non & præternaturalium, luminis, opacitatis, mictionis (temperaturę optim. sexuum, gravid. steril.) Relationis ad unam eandemq; in substantia & accidentibus, ad diversas genere, specie & individuis.

Temporis, ætatum, annorum, concoctionum, morborum.

Situs, contentorum in regionibus. Actionis & passionis (fermentata, mota & concussa, rectificanda, corrosiva.)

5. Ma-

5. Materia ex qua constat est liquor ...
sus & contenta, remotior, pus ...
ta vel cum Aëre attracta.

6. Contenta declinant vel in fun...
hypostasis, ... dicta & ...
tum, pus, arena, calculi, ...
thrombi sanguinis, squama, ...
farina, lutum, cineres ...
in mediũ, ut enæorema, frustul...
ramenta, pili, semen, vel in su...
nubes, corona seu circulus, b...
ma, grana, pinguedo.

7. Inæqualis seu divulsa fit à vali...
perturbatione. Tenuis est ...
aut calore summo, vel obstru...
rũ, vel Natura debili vel la...
& expultrice renũ: In acu...
tat concoctricis debilitat...
morum in venis cruditate...
perseveret, mortem cum ...
bus, vel abscessum in infe...
virtutis robore: in crisi, ...

8. Crassa est à pugna Natu...
tibus, vel ab horum abu...
frigore externo, siccq; in...

...nis lucidum vitrum non bene obtu-
ratum, viride, infernè latum vel ardu...
nimis, radios solares, frigus, ventos, ...
sionem longinquam, propinquam ...
mis, cibos, potus, medicamenta, ...
barbarum, crocum, rubiam, ...
um, cassiam fistulā, terebinthin...
excitationes, jejunia, vigilias, ...
animi affectus, coitus, qui urina...
guiorē reddūt, vomitus & evacua...

4. Certa est vel liquoris, vel contento... utraque ratione substantiæ, Quan... tis, ponderis: qualitatis, coloris, od... saporis, affectuum naturalium ... præternaturalium, luminis, opac... mictionis (temperaturę optim. ... gravid. steril.) Relationis ad una... demq; in substantia & accidentib... diversas genere, specie & individ... Temporis, ætatum, annorum, ...onum, morborum, ...itus, contentorum in regionibus ... ...nis & passionis (fermentata, ...assa, rectificanda, corrosiva.)

5. Materia ex qua constat est liquor serosus & contenta; remotior, per os assumta vel cum Aëre attracta.

6. Contenta declinant vel in fundum, ut hypostasis κατ' ἐξοχὴν sic dicta & sedimentum, pus, arena, calculi, mucilago, thrombi sanguinis, squama, furfures, farina, lutum, cineres crimnoides. Vel in mediū, ut enæorema, frustula, atomi, ramenta, pili, semen, vel in sublime, ut nubes, corona seu circulus, bulla, spuma, grana, pinguedo,

7. Inequalis seu divulsa fit à valida corporis perturbatione. Tenuis est vel à frigore aut calore summo, vel obstructionib. vasorū, vel Natura debili vel læsâ attractrice & expultrice renū: In acutis morbis notat concoctricis debilitatē, morbi & humorum in venis cruditatem, siq; diutiùs perseveret, mortem cum signis lethalibus, vel abscessum in inferioribus, cum virtutis robore: in crisi, recidivam.

8. Crassa est à pugna Naturæ cum humoribus, vel ab horum abundantia, vel à frigore externo, sicq; inficitur urinale,

& est rectificanda per ignem, siq; præ-
cesserit tenuis, constans, arguit conco-
ctionis principium, vel virtutis infirmi-
tates aut humorum multitudinem:
Crassa permanens præsentem crudita-
tem, turbationem & cephalalgiam: mu-
tata ex tenui, initium concoctionis, &
dolorem capitis futurum: transiens in
tenuem & subsidens properè naturam
jam longè superiorem: tardè verò post
temporis spatium superaturam: nihil
omninò & malè, imbecillitatem Natu-
ræ & dolorem capitis præteritum.

9. Mediocris neque tenuis ut aqua, neque
crassa ut jumentorum sanitatem.

10. Multa in sanis fit, vel à nimio potu, ci-
bis humidioribus & crudioribus conco-
ctis, siccâ alvo, diureticis: in ægris à dia-
beste vitiosorum excretione, colliqua-
tione, morbi terminatione, ventris sicci-
tate. In aculis febribus à solutione mor-
bi, vel conversione in hecticam: sine il-
la à resolutione vel convulsione. Pauca,
à Diæta exiccante, crassa & tenaci, ob-
stru-

structionibus, laxa alvo, ...
læsis urinalibus & jecore.
Malæ, quò pauciores, eò periculo...

11. Ponderosiores fiunt à frigore, ...
est gravior aquâ, hæc aere: lev...
rò à calore, ut ignis & aer na...
tendunt sursum.

12. Numerus ita definiri non pot...
us autem est si per totam mo...
sum & in statu sano etiam aliq...
spici possit.

13. Alba, crystallina & aquos...
frigida cruditate, vel imbe...
cultatis concoctricis vel o...
structionibus vel tingent...
versione in phrenitide, dy...
sio, vel copia potûs. Mu...
humore crudo: pinguis...
ne: Coagulo lactis, vel g...
à pituitæ resolutione præ...
in acutis mortem aut ph...
gus cum sanie notat ulcu...
tam cruditatem vel calc...
ba in ictero perseverat...

ſtructionibus, laxa alvo, calore nimio, læſis urinalibus & jecore.

Malæ, quò pauciores, eò periculoſiores.

11. Ponderoſiores fiunt à frigore, ut terra eſt gravior aquâ, hæc aëre: leviores verò à calore, ut ignis & aër naturaliter tendunt ſurſum.

12. Numerus ita definiri non poteſt, melius autem eſt ſi per totum morbi decurſum & in ſtatu ſano etiam aliquoties inſpici poſſit.

13. Alba, cryſtallina & aquoſa eſt, vel à frigida cruditate, vel imbecillitate facultatis concoctricis vel menſium obſtructionibus vel tingentis humoris averſione in phrenitide, dyſenter. abſceſſio, vel copia potûs. Mucoſa à pituita & humore crudo: pinguis à colliquatione: Coagulo lactis, vel geniture ſimilis à pituitæ reſolutione præſenti vel futura: in acutis mortem aut phthiſin. Ut fungus cum ſanie notat ulcus, ſine ea, multam cruditatem vel calculum viſere. Alba in ictero perſeverans, hydropem.

Glau-

Glauca ut cornu lucidum, & charope,
ut vellus cameli, concoctionis debilita-
tem: In initiis febrium & incrementis
labores, in declinatione, salutem.

14. Spicea seu pallida, ut caro semicocta,
vel subspicea aut subpallida arguunt
principium coctionis, vel caloris febri-
lis mutationem, subcitrina ut calor po-
mi citri remissior vel citrina, medium
coctionis. Subaurea, suberocea, subfla-
va vel subusta, & ut aurum vel crocus
remissior, in juvenibus perfectam con-
coctionem & sanitatem, in senibus &
mulieribus calidiorem qualitatẽ. Cro-
cea, caloris excessum vel ob materiæ se-
rosi sanguinis vel bilis quantitatem vel
defectum, rubens in ictero, ut manum
tingat, salutẽ; rubens modicè, futurum
hydropem; cruenta, vel renum debilita-
tem & laxitatem vel sanguinis aliundè
mixtionem & copiam, crassa & multa
crisin.

15. Vinea in sanis nimiam assationem, in
febribus saniei & putredinis abundan-
tiam

tiam vel mutationem sang
lem rubram. Pallea bilis ad
viridis, ut cauda ad nigred
declinans b violaceæ
leæ copiam vel frigiditatem
flavæ bilis adustionem, & si
cum malis symptomatis,
ab æstu, ut in phreneticis. O
albior, cruditatem, flavior, b
lorem, cum signis boni, brev
salutem, cum malis,
bi, mortem. Colore
quationis initium; Subla
gmentum, utroque simul
cticum totius, si paulat
crassetur; tenuum verò
copiosè fluat & regio
et. Oleosa post nigram
valde acutis quarto die
mo mortem: si ei quid l
mile misceatur, hydrop
malum colicum.

16. Veneta subtenuis, hum
lici fusionem, crassior,

Glauca ut cornu lucidam, & chalcop...
ut vellus cameli, concoctionis debilita-
tem: In initiis febrium & incrementi
labores, in declinatione, salutem
14. Spicea seu pallida, ut caro semi...
vel subspicea aut subpallida ...
principium coctionis, vel calor...
lis mutationem, subcitrina ut ...
mi citri remissior vel citrina, ...
coctionis. Subaurea, suberocea, ...
va vel subusta, & ut aurum vel ...
remissior, in juvenibus perfectam ...
coctionem & sanitatem, in senib...
mulieribus calidiorem qualitatẽ. ...
cea, caloris excessum vel ob mate...
rosi sanguinis vel bilis quantitat...
defectum, rubens in ictero, ut ...
ingat, salutẽ; rubens modicè, ...
ydropem; cruenta, vel renum debili...
m & laxitatem vel sanguinis ...
ixtionem & copiam, crassa & multa
sin.
inea in sanis nimiam assationem, ...
ibus saniei & putredinis abunda...
tian

tiam vel mutationem sanguinis in bilem rubram. Passea bilis adustionem: viridis, ut caulis ad nigredinem magis declinans bilis tum violaceæ tum cœruleæ copiam vel frigiditatem; æruginosa flavæ bilis adustionem, & si perseveret cum malis symptomatis, convulsionem ab æstu, ut in phreneticis. Oleoginosa albior, cruditatem, flavior, biliosum calorem, cum signis boni, brevi temporis salutem, cum malis, longitudinem morbi, mortem. Colore solum olei, colliquationis initium; Substantia verò, augmentum, utroque simul, calorem hecticum totius, si paulatim & tardè incrassetur: renum verò duntaxat, si copiosè fluat & regio eorum ferveat. Oleosa post nigram, bona est. In valde acutis quarto die apparens, septimo mortem: si ei quid lotura carnis simile misceatur, hydropem, phthisin, malum colicum.

16. Veneta subtenuis, humoris melancholici fusionem, crassior, frigiditatem: ad

pejores colores transiens, mortificatio-
nem : Livida, plagas quoque & verbera.
Nigra, extinctionem caloris vel à nimio
frigore vel calore, bilem adustam, vel sa-
lutarem excretionem.

17. Odore carens, temperamentum frigi-
dum, vel cruditatem, in acutis verò mor-
tificationem, præsertim præcedente
malo odore sine remissione. Dulcis bo-
num sanguinē. Graveolens in sanis, fu-
turam febrim putridam vel medicamē-
tum, in ægris cum substantia & conten-
tis pravis, mortificationem, cum bonis,
scabiem vel ulcus purulentum. Acris o-
dor, putredinem humorum frigidorum
vel caloris extinctionem.

18. Dulcedo arguit sanguineum, amaritu-
do cholericum, salsedo pituitam salsam
&c.

19. Temperatorum & ætate florentium
est colore subaurea vel subcrocea, sub-
stantiâ mediocri proportione potui re-
spondens, matulæ non adhærens, cum
hypostasi alba, lævi, æquali, sine malis
con-

contentis: cholericorum [illegible]
rum magis ad [illegible]
vergit: illorum ad tenuitatem [illegible]
ad crassitiem: phlegmaticorum [illegible]
melancholicorū magis ad al[illegible]
pallorem, illorum quidem [illegible]
em; horum ad tenuitatem.

20. Senum albæ, tenues, cum
pauca, cruda, puerorum pa[illegible]
flaviores, cum multa hypost[illegible]

21. Mulierum temperatarum, [illegible]
crassiores, pluribus conte[illegible]
pulcræ & impuriores qua[illegible]
motæ vix turbantur & ple[illegible]
earum summitatem spuma[illegible]
habent: virorum verò m[illegible]
tur, splendidiores sunt, & [illegible]
tionis portio ad superiora [illegible]
darum primo & secundo m[illegible]
turbida cum resolutionib[illegible]
gossypii carminati. at te[illegible]
sensibus clarior, paucior[illegible]
cum defectu menstrui fin[illegible]
lium.

pejores colores transiens, mortificati-
nem: Livida, plagas quoque & verbera.
Nigra, extinctionem caloris vel nimio
frigore vel calore, bilem adustam, vel &
lutarem excretionem.

17. Odore carens, temperamentum
dum, vel cruditatem, in acutis vero
obstructionem, præsertim præcedi-
malo odore sine remissione. Dulci
num sanguine. Graveolens in sanis,
turam febrim putridam vel medicam
tum, in ægris cum substantia & conte-
tis pravis, mortificationem, cum be-
scabiem vel ulcus purulentum. Aci-
dor, putredinem humorum frigido
vel caloris extinctionem.

18. Dulcedo arguit sanguineum, am-
do cholericum, salsedo pituitam
&c.

19. Temperatorum & ætate floren-
est colore subaurea vel subcrocea, sub-
stantiâ mediocri proportione pon-
spondens, maculæ non adhærens, cum
hypostasi alba, lævi, æquali, sine m-
con-

contentis: cholericorum & sanguineo-
rum magis ad flavedinem & rubedinem
vergit: illorum ad tenuitatem: horum
ad crassitiem: phlegmaticorum verò &
melancholicorũ magis ad albedinem &
pallorem, illorum quidem ad crassiti-
em; horum ad tenuitatem.

20. Senum albæ, tenues, cum hypostasi
paucâ; cruda; puerorum pallidiores &
flaviores, cum multâ hypostasi.

21. Mulierum temperatarum, albidiores,
crassiores; pluribus contentis, minus
pulcræ & impuriores quam virorum,
motæ vix turbantur & plerunque supra
earum summitatem spumam rotundam
habent: virorum verò multum turban-
tur, splendidiores sunt, & major turba-
tionis portio ad superiora tendit, gravi-
darum primo & secundo mense spissa &
turbida cum resolutionibus in forma
gossypii carminati. at tertio, 4. & 5.
mensibus clarior, paucior, frequentior,
cum defectu menstrui sine febri, steri-
lium.

ma est testis de capite & animalibus; a
secunda ad duos digitos infra circulum
de pectore & vitalibus; tertia ultra me-
dium urinæ, de partibus infra diaphra-
gma nutritionis, epate, ventriculo, lie-
ne, intestinis: quarta ad basin matulæ
de vasis spermaticis & urinalibus, reni-
bus, vesica, & utero.

27. Contentis privata arguit dolores in-
gentes, vel exercitia vel vigilias nimias,
vel inflammationes, vel obstructiones,
vel cruditates, vel materiæ defectum,
aut corruptionem, vel ventris insignem
evacuationem, vel partis alicujus omnia
recipientis imbecillitatem. In sanis cru-
ditates, obstructiones, & si perseverave-
rint, futurum morbum. In acutorum
principiis & augmentis, debilitatem, in
aliis benignioribus, futurum abscessum:
cum summa tenuitate & albedine, ob-
structionem insignem, frigiditatem &
cruditatem, minorem cum spiceo &
subspiceo colore vel aureo vel croceo:
cum rubedine, vineâ, passeâ, putredinē
in

in venis, cruditatem,
28. Hypostasis in genere ve
mentum enæorema &
hendens, mediocri substanti
tate, alba, lævis, æqualis,
& in morbis per totum temp
ma: pauca notat mediam,
nes, obstructiones, coctio
tem. Multa vel copiam no
robur coctionis, tenuis, calo
tem, vel cruditatum atte
Crassa cruditatum immine
sin. Vehementer alba, p
glutinosum vel crudita
Subspicea & spicea, bile
aut cibos bileosos. Biliosi
Subrubra & rubra, crud
sanguinis. Cruenta, san
fectum vel ob copiam,
Veneta, livida & nigra,
& mortificationem, vel
agulatum, vel humorē n
similis, inflammatione
quationem totius, cum

ma est testis de capite & animalib.
secunda ad duos digitos infra circul.
de pectore & vitalibus; tertia ultra m.
dium urinæ, de partibus infra diaphr.
gma nutritionis, epate, ventriculo, li.
ne, intestinis: quarta ad basin urinæ
de vasis spermaticis & urinalib.
bus, vesica, & utero,

37. Contentis privata arguit dolor.
gentes, vel exercitia vel vigilias ni.
vel inflammationes, vel obstructio.
vel cruditates, vel materiæ defect.
aut corruptionem, vel ventris insig.
evacuationem, vel partis alicujus c.
recipientis imbecillitatem. In sanis
ditates, obstructiones, & si perseve.
rint, futurum morbum. In acu.
principiis & augmentis, debilitatem
aliis benignioribus, futurum absc.
cum summa tenuitate & albedine, o.
structionem insignem, frigiditatem
cruditatem, minorem cum spi.
subspiceo colore vel aureo vel cit.
cum rubedine, vineâ, palleâ, put.

in venis, cruditatem, longas vigilias

38. Hypostasis in genere sic dicta, sedimentum enæorema & nubes comprehendens, mediocri substantiâ & quantitate, alba, lævis, æqualis, diu perdurans, & in morbis per totum tempus est optima: pauca notat inediam, exercitationes, obstructiones, coctionis tarditatem. Multa vel copiam nutrimenti, vel robur coctionis, tenuis, caloris debilitatem, vel cruditatum attenuationem. Crassa cruditatum imminutionẽ, Crisin. Vehementer alba, pus fœtidum & glutinosum vel cruditatum ramenta. Subspicea & spicea, bilem mediocrem, aut cibos bileosos. Biliosa, bilem rubrã. Subrubra & rubra, cruditatem bilis vel sanguinis. Cruenta, sanguinem imperfectum vel ob copiam, vel debilitatem. Veneta, livida & nigra, imbecillitatem & mortificationem, vel sanguinem coagulatum, vel humorẽ nigrum. Orobo similis, inflammationem epatis, colliquationem totius, cum febri & crudita-

ce, renum, sine febri, & cum coctione. Furfurea, febrim profundam vel vesicæ affectum sine febri, & cum urinæ concoctione. Laminea seu foliata, febrem in solidioribus partibus, vel vesicæ affectum. Pultacea seu crimnodes rubra, sanguinis crassi torrefactionem, alba solidorum colliquationem, in convalituris febrientibus, longum morbum, 3. 3. Epidim. in non convalituris citam mortem I. I. Epid. pinguis & adiposa multa & inæqualis, renum colliquationem, paucior & non separata locorum remotiorum. Saniosa, ulcus, mucosa cruditatem multam, vel in toto vel aliis regionibus, crisin, arthritidem, frigiditatem. Similis infusi fermenti frustulis, ventriculi & mesenterii debilitatem, lactis & casei usum: arenosa, calculum. Cineritia, phlegma adustum, pus mutatum. Sanguine accuratè mixta hepatis debilitatem, non ita, vulnus in urinariis.

29. Nulla corona fit ab humorum æqualitate. Coloris boni naturæ dominium, mali,

mali, humorum significat
sensuum internorum turbation
scidos humores, flatum in v
cerebri. Bullæ albæ circa amb
vam aut nullam cephalalgiam
quitate & contenus crudas ca
cillitatē, cum crassitie, idem q
cum urina tenui sine hypostas
structionem, earum concolor
rem cephalalgiam, & quò co
cò majorem: versus median
em, remissionem vel catarr
mones: Majores absque o
res priores imminui, in san
dos, palantes, multā debil
febri, cephalalgias, in urin
viores, in crassa, faciliores
tes Naturæ coctionem.
gonorrhœam, vesicæ ang
frigiditatem, cum capillar
quationem renum.

30. Pinguedo velut tela ar
puncta olei, totius aut ren
tiones. Capilli, ciborū cra

ce, renum, sine febri, & cum coctio
Furfurea, febrim profundam vel ve
affectum sine febri, & cum urinae co
coctione. Laminea seu foliata,
in solidioribus partibus, vel vesicae
ctum. Paleacea seu crimnodes
sanguinis crassi torrefactionem
solidorum colliquationem, in
tunis febrientibus, longum mo
l. 3. Epidim. in non convalituris
mortem l. 1. Epid. pinguis & a
multa & inaequalis, renum colliqu
nem, paucior & non separata loc
remotiorum. Saniosa, ulcus, in
cruditatem multam, vel in toto re
regionibus, crisin, arthritidem, fr
tem. Similis insusi fermenti fr
ventriculi & mesenterii debilita
ctis & casei usum: arenosa,
Cineritia, phlegma adustum
tum. Sanguine accurate mista hepa
debilitatem, non ita, vulnus in
Nulla corona fit ab humorum
itate. Coloris boni naturae domi

mali, humorum significant. Spuma, sensuum internorum turbationem, viscidos humores, flatum in ventriculis cerebri. Bullae albae circa ambitum, parvam aut nullam cephalalgiam, cum tenuitate & contentis crudis caloris imbecillitatē, cum crassitie, idem quod urina, cum urina tenui sine hypostasi, renū obstructionem, earum concolorum, majorem cephalalgiam, & quò coloratiores, eò majorem: versus mediam superficiem, remissionem vel catarrhum in pulmones: Majores absque ordine, dolores priores imminui, in sanis, flatus fugidos, palantes, multā debilitatem. Cum febri, cephalalgias, in urina tenui, graviores, in crassa, faciliores: Supervenientes Naturae coctionem. Densissimae, gonorrhœam, vesicae angustiam, renum frigiditatem, cum capillamentis, colliquationem renum.

30. Pinguedo velut tela aranearum vel puncta olei, totius aut renum colliquationes. Capilli, ciborū crassorum usum,

22. Vere ineunte sunt albæ & suspiceæ, quantitate majores, contentis pluribus, crassioribus & crudioribus: in progressû coloratiores, æquales, contentis mediocribus: initio æstatis coloratæ, tenuiores, hypostasi bona. Vigente, aureæ, & croceæ, tenuiores, pauciores, ita & in cōtentis: autumnô, mediocres, tenues & pellucidæ, paucæ, & cōtentis bonis. hyeme, albidiores, copiosiores, substantia differentes. Jejunantiū, flamneæ, tenues hypostasi minore. Comedentiū, & non omnia coquentium, tenues, albæ, cum multo sedimento: fame oppressorū, tenues, albæ, sine hypostasi: in multo exercitio coloratiores, contenta pauca, tenuia, liquamina. Otiosis albidiores, contenta multa & crudiora. Somnolentorum, albidiores, crassiores, contenta plura & cruda. Vigilantibus contrà mediocribus, mediocria.

23. In morbis calidis ad rubedinem vergunt, substantia mediocritatem excedit cum splendore quodam, contenta mediocria sunt, sed magis tincta quàm al-

ba: in frigidis, albidiores, ...
contentis paucioribus, ...
interdum turbantur: in ...
titas excedit, in siccis de...
ultra mediocritatem.

24. Cum mictione difficili, ...
niam, vesicæ exulcerationem
ratem, inflammationem, ...
febribus, nervorum affectum
aut hepate affectis, abscessu
convulsionem. Cum involu...
solutionem vesicæ, cum su...
ctus vesicæ, & membro...
rantium læsionem.

25. Referuntur inter se temp...
xus, ætates, anni partes, ...
ris, actiones, qualitates, ...
rali, sic hydromel ex sp...
quam ficuum ex sedime...
cerevisiam ex odore cog...
turalem, hominis à bel...
inter omnes alios liqu...
splendidior, quam prop...

26. Contentorum circul...

22. Vere ineunte ſunt albæ & ſuſpicei
quantitate majores, contentis pluribus
craſſioribus & crudioribus: in progre
ſu coloratiores, æquales, contentis m
diocribus: initio æſtatis coloratæ
ores, hypoſtaſi bona. Vigente,
croceæ, tenuiores, pauciores, in
tenuis: autumno, mediocres,
pellucidæ, paucæ, & cõtentis bonis
me, albidiores, copioſiores, ſub
differentes. Jejunantiũ, flammeæ, te
hypoſtaſi minore. Comedentiũ,
omnia coquentium, tenues, albæ
multo ſedimento: fame oppreſſo
nues, albæ, ſine hypoſtaſi: in mo
ercitio coloratiores, contenta pa
nuia, liquamina. Otioſis albi
contenta multa & crudiora. Som
torum, albidiores, craſſiores, conten
plura & cruda. Vigilantibus cont
mediocribus, mediocria.

23. In morbis calidis ad rubedinem
gunt, ſubſtantia mediocritatem
cum ſplendore quodam, contenta
diocria ſunt, ſed magis tincta quin

ba: in frigidis, albidiores, craſſiores, contentis paucioribus, crudioribus & interdum turbantur: in humidis quantitas excedit, in ſiccis deficiunt potiùs ultra mediocritatem.

24. Cum mictione difficili, flatus acrimoniam, veſicæ exulcerationem vel debilitatem, inflammationem, calculum, in febribus, nervorum affectum, in renibus aut hepate affectis, abſceſſus ruptionẽ, convulſionem. Cum involuntaria: reſolutionem veſicæ, cum ſuppreſſa, affectus veſicæ, & membrorum ſuppeditantium læſionem.

25. Referuntur inter ſe temperamenta, ſexus, ætates, anni partes, habitus corporis, actiones, qualitates, ficta cum naturali, ſic hydromel ex ſpuma citrina, aquam ficuum ex ſedimenti deſcenſione, cerevifiam ex odore cognoſcimus, naturalem, hominis à beſtiæ, quod ſola inter omnes alios liquores procùl ſit ſplendidior, quam propè.

26. Contentorũ circulus ſeu regio pri-

ma est testis de capite & animalibus?
secunda ad duos digitos infra circulum
de pectore & vitalibus; tertia ultra me-
dium urinæ, de partibus infra diaphra-
gma nutritionis, epate, ventriculo, lie-
ne, intestinis: quarta ad basin matulæ
de vasis spermaticis & urinalibus, reni-
bus, vesica, & utero.

27. Contentis privata arguit dolores in-
gentes, vel exercitia vel vigilias nimias,
vel inflammationes, vel obstructiones,
vel cruditates, vel materiæ defectum,
aut corruptionem, vel ventris insignem
evacuationem, vel partis alicujus omnia
recipientis imbecillitatem. In sanis cru-
ditates, obstructiones, & si perseverave-
rint, futurum morbum. In acutorum
principiis & augmentis, debilitatem, in
aliis benignioribus, futurum abscessum:
cum summa tenuitate & albedine, ob-
structionem insignem, frigiditatem &
cruditatem, minorem cum spiceo &
subspiceo colore vel aureo vel croceo:
cum rubedine, vineâ, passeâ, putredine

in

in venis, crudi...

38. Hypostasis in genere ...
mentum enæorema & ...
hendens, mediocri substan...
tate, alba, lævis, æqualis...
& in morbis per totum tem...
ma: pauca notat inediam, ...
nes, obstructiones, cocti...
tem. Multa vel copiam nu...
robur coctionis, tenuis, cal...
tem, vel cruditatum att...
Crassa cruditatum ...
sin. Vehementer alba, p...
glutinosum vel crudita...
Subspicea & spicea, bile...
aut cibos bileosos. Bilios...
Subrubra & rubra, crud...
sanguinis. Cruenta, san...
fectum vel ob copiam, ...
Veneta, livida & nigra, ...
& mortificationem, vel ...
agulatum, vel humorē n...
similis, inflammationes ...
quationem totius, cum ...

ma est testis de capite & animalib-
secunda ad duos digitos infra circulu
de pectore & vitalibus; tertia ultra me
dium urinæ, de partibus infra diaph
gma nutritionis, epate, ventriculo,
ne, intestinis: quarta ad basin uri
de vasis spermaticis & urinalibus
bus, vesica, & utero,

37. Contentis privata arguit dolo
gentes, vel exercitia vel vigilias n
vel inflammationes, vel obstructio
vel cruditates, vel materiæ defect
aut corruptionem, vel ventris inf
evacuationem, vel partis alicujus
recipientis imbecillitatem. In sanis
ditates, obstructiones, & si perseve
rint, futurum morbum. In aeg
principiis & augmentis, debilitatem
aliis benignioribus, futurum ab
cum summa tenuitate & albedine, o
structionem insignem, frigiditatem
cruditatem, minorem cum spice
subspiceo colore vel aureo vel citr
um rubedine, vineâ, palleâ, putr

in venis, cruditatem, longas vigilias

38. Hypostasis in genere sic dicta, sedimentum enæorema & nubes comprehendens, mediocri substantiâ & quantitate, alba, lævis, æqualis, diu perdurans, & in morbis per totum tempus est optima: pauca notat inediam, exercitationes, obstructiones, coctionis tarditatem. Multa vel copiam nutrimenti, vel robur coctionis, tenuis, caloris debilitatem, vel cruditatum attenuationem. Crassa cruditatum imminutionē, Crisin. Vehementer alba, pus fœtidum & glutinosum vel cruditatum ramenta. Subspicea & spicea, bilem mediocrem, aut cibos bileosos. Biliosa, bilem rubrā. Subrubra & rubra, cruditatem bilis vel sanguinis. Cruenta, sanguinem imperfectum vel ob copiam, vel debilitatem. Veneta, livida & nigra, imbecillitatem & mortificationem, vel sanguinem coagulatum, vel humorē nigrum. Orobo similis, inflammationem epatis, colliquationem totius, cum febri & crudita-

 te

ge, renum, sine febri, & cum coctione. Furfurea, febrim profundam vel vesicæ affectum sine febri, & cum urinæ concoctione. Laminea seu foliata, febrem in solidioribus partibus, vel vesicæ affectum. Pultacea seu crimnodes rubra, sanguinis crassi torrefactionem, alba solidorum colliquationem, in convalituris febrientibus, longum morbum, 3. 3. Epidim. in non convalituris citam mortem I. I. Epid. pinguis & adiposa multa & inæqualis, renum colliquationem, paucior & non separata locorum remotiorum. Saniosa, ulcus, mucosa cruditatem multam, vel in toto vel aliis regionibus, crisin, arthritidem, frigiditatem. Similis infusi fermenti frustulis, ventriculi & mesenterii debilitatem, lactis & casei usum: arenosa, calculum. Cineritia, phlegma adustum, pus mutatum. Sanguine accuratè mixta hepatis debilitatem, non ita, vulnus in urinariis.

19. Nulla corona fit ab humorum æqualitate. Coloris boni naturæ dominium,

mali,

mali, humorum sigaf...
sensuum internorum turba...
scidos humores, flatum in ve...
cerebri. Bullæ albæ circa amb...
vam aut nullam cephalalgia...
nuitate & contentus crudis ca...
cillitate, cum crassitie, idem q...
cum urina tenui sine hypostas...
structionem, earum concolor...
rem cephalalgiam, & quò co...
cò majorem: versus median...
em, remissionem vel catarr...
mones: Majores absque o...
res priores imminui, in san...
dos, palantes, multâ debil...
febri, cephalalgias, in urin...
viores, in crassa, faciliore...
tes Naturæ coctionem...
gonorrhœam, vesicæ angu...
frigiditatem, cum capillar...
quationem renum.

20. Pinguedo velut tela a...
puncta olei, totius aut re...
tiones. Capilli, ciborū cra...

re, renum, sine febri, & cum coction
Furfurea, febrim profundam vel vesic
affectum sine febri, & cum urina co
coctione. Laminea seu foliata, febr
in solidioribus partibus, vel vesicae
ctum. Paleacea seu crimnodes
sanguinis crassi torrefactionem
solidorum colliquationem, in
tunis febrientibus, longum mo
3. 3. Epidim. in non convalituris
mortem l. 1. Epid. pinguis & ad
multa & inaequalis, renum colliq
nem, paucior & non separata lo
remotiorum. Saniosa, ulcus,
cruditatem multam, vel in toto
regionibus, crisin, arthritidem,
tem. Similis infusi fermenti
ventriculi & mesenterii debilitatem
ctis & casei usum: arenosa,
Cineritia, phlegma adustum,
rum. Sanguine accurate mixta hepat
debilitatem, non ita, vulnus in
Nulla corona fit ab humorum ae
litate. Coloris boni naturae domin

mali, humorum significant. Spuma, sensuum internorum turbationem, viscidos humores, flatum in ventriculis cerebri. Bullæ albæ circa ambitum, parvam aut nullam cephalalgiam, cum tenuitate & contentis crudis caloris imbecillitatẽ, cum crassitie, idem quod urina, cum urina tenui sine hypostasi, renũ obstructionem, earum concolorum, majorem cephalalgiam, & quò coloratiores, eò majorem: versus mediam superficiem, remissionem vel catarrhum in pulmones: Majores absque ordine, dolores priores imminui, in sanis, flatus fugidos, palantes, multã debilitatem. Cum febri, cephalalgias, in urina tenui, graviores, in crassa, faciliores: Supervenientes Naturæ coctionem. Densissimæ, gonorrhœam, vesicæ angustiam, renum frigiditatem, cum capillamentis, colliquationem renum.

30. Pinguedo velut tela aranearum vel puncta olei, totius aut renum colliquationes. Capilli, ciborũ crassorum usum,

 renum

renum calorem. Carunculæ ulcera renum, instar grani punici liquationem renum. Arenulæ rubræ non subsidentes vel parietibus tenaciter adhærentes, hepatis adustionem vel massam sanguinis tartaream. Squammulæ, vesicæ ulcerationem & erosionem. Furfures, scabiem vesicæ vel venarũ si urina tenuis, vel meatuum urinalium. Pus, à renibus, vesica vel partibus remotioribus. Grumi sanguinis cum urinæ stillicidio, labores circa vesicam, fermentationes, crudorum humorum agitationes & ebullitiones.

III. Prognostici.

Crisis

1. Nunquam fit diebus quietis & pacificis, sed turbulentis & paroxysmis, hinc perfecta semper accidit in morbis acutis ea die & hora, quâ Luna illum Zodiaci locum attigerit, qui aspectu quadrato vel opposito primum decubitum respicit, quoniam in ambobus istius spatii terminis erunt signa sibi ipsis repugnantia.

vel

fenum calorem. Carunculæ ulcera…
pum, instar grani punici liquationes…
renum. Arenulæ rubræ non subsidentes…
vel parietibus tenaciter adhærentes, …
partis adustionem vel massam sang…
tartaream. Squammulæ, vesic…
rationem & erosionem. Furfur…
biem vesicæ vel venarū si urina…
vel meatuum urinalium. Pus, à …
vesica vel partibus remotioribus …
sanguinis cum urinæ stillicidio, …
circa vesicam, fermentationes, …
rum humorum agitationes & ebu…
nes.

III. Prognostici.

Crisis.

1. Nunquam fit diebus quietis & pa… sed turbulentis & paroxysmis, … fecta semper accidit in morbis … die & hora, quâ Luna illum Zodiaci… cum attigerit, qui aspectu quadrato … opposito primum decubitum resp… quoniam in ambobus istius spatii… gis erunt signa sibi ipsis repugnan…

vel in qualitatibus activis, vel in passivis simul. In istis igitur Zodiaci punctis vel extrema pugna est expectanda, vel ad hanc præparatio, vel saltem in medio inter quadratum & oppositionem crisis imperfecta.

2. Perfecta autem crisis est; quæ fit die critico, in accessionibus decretoriis, perturbatione & signis præcedentibus, cum excretione aliqua notabili, vel abscessu insigni; & absoluta morbi solutione: Imperfecta verò & recidivans contrà.

3. Signa criseos 1. per hæmorrhagiam è naribus futuræ sunt splendores & fila spectraque rubea, ob oculos versantia, oculorum hebetudo; lacrymæ, rubor faciei, tinnitus aurium, hypochondriorum sine dolore tensio, difficultas respirandi, dolor capitis, colli, faciei, temporis, cum vehemēti pulsatione, phlegmone viscerum, pruritus narium, ætas, anni tempus, morbus & consuetudo ægroti, temperamentum, pulsus altus & inundans. 2. Per vomitum sunt appetitus,

nauseabundus, angustia & morsus circa orificium ventriculi, cordis palpitatio, terror, jactatio, respirandi difficultas, vertigo, cephalalgia acuta, discoloratio faciei, tenebrosa oculis obversantia, labii inferioris tremor, linguæ amaror saliva multa & tenuis tensio hypochondriorum in anteriori parte, & infra ipsa frigiditas, morbus biliosus, pulsus durus & inæqualis. 3. Per sudorem: pulsus vehementer undosus, tactus inflatæ cutis rubentis & calidæ roridus, urina die quarto tincta, & septimo incrassata, rigor, sequente calore, excrementorum aliorum imminutio & suppressio somnium balnei, sudoris. 4. per urinam: gravitas vesicæ, cum ardore, abundantia, crassitie urinæ & sedimenti in aliis diebus, defectus signorum reliquorum, pruritus pudendi, ætas senilis, hyems. 5. per secessum seu diarrhoeam: urinæ, sudoris & sanguinis narium retentio, imi ventris tumor, gravitas & punctio ructus, crepitus, emunctorii

...abundus, angustia & morsus ...
orificium ventriculi, cordis palpitatio
terror, jactatio, respirandi difficultas
vertigo, cephalalgia acuta, discoloratio
faciei, tenebrosa oculis obversantia, la-
bii inferioris tremor, linguae a...
...na multa & tenuis tensio hyp...
driorum in anteriori parte, & ...
frigiditas, morbus biliosus, pulsus
& inaequalis. 3. Per sudorem: p...
vehementer undosus, tactus inda...
tis rubentis & calidae roridus, urina
quarto tincta, & septimo incrassa...
gor, sequente calore, excrement...
aliorum imminutio & suppress...
mnium balnei, sudoris. 4. per ...
nam: gravitas vesicae, cum ardore ...
undantia, crassitie urinae & sedim...
aliis diebus, defectus signorum ...
rum, pruritus pudendi, ... senili...
hyems. 5. per secessum seu alv...
am: urinae, sudoris & sanguinis ...
rium retentio, imi ventris tumor, ...
ns & punctio ructus, crepitus, ...

ctorii inguinalis inflatio, defectus si-
gnorum vomitus, dolor lumborum,
multa tinctio egestionis, urina tenuis &
alba, pulsus parvus & frequens. 6. per
menstrua sunt: fervor & gravitas lum-
borum, dolor circa uterum, & tensio,
tempus, & alia consueta symptomata.
7. per haemorrhoidas, consuetudo, &
reliquarum excretionum signa deficien-
tia. 8. per abscessum ad glandulas au-
rium, aliasq; partes ignobiles: perturba-
tio totius corporis, difficilis tolerantia
vigiliae, deliria, tinnitus, sonitus, difficilis
anhelitus & sensus, longitudo morbi
ultra 20. somni graves, vertigines tene-
brIcosae, dolores capitis, stomachi, colli,
lacrymae involuntariae, urinae crudae sa-
lutaribus signis, menstrui & haemorr-
hoidum retentio, labii vel alterius
membri agitatio, praeteritorum oblivio,
ignorantia praesentium, crisis imperfe-
cta, rigor, multus aestus, anticipatio ac-
cessionum, sitis intolerabilis, inquietu-
do, nox gravis praecedens, hyems, &c.

 locum

locum oſtendunt humoris conditio; naturæ robur, partis imbecillitas, cavitatum rectitudo & ſitus.

4. Criſeos ſpatium eſt vel acutum & Lunare, cujus ultimus terminus eſt dies quadrageſima, vel chronicum & ſolare quod menſuratur 1. diebus à 40. ad 100. 2. menſibus à 1. ad 7. 3. annis climactericis à 1. ad 7. 9.

5. Dies verò non vulgariter numerandi ſunt, ſed ſecundùm Lunæ motum. Qualis in quarto die invenitur urinæ vel ſputi, vel dejectionis vel appetitus, vel mentis vel ſenſus alteratio ac ſtatus; talis etiam criſis die ſeptimo futura, ſivè bona ſive mala, eſt expectanda.

6. Numeratio dierum vulgaris

Qua-

Quatern. 4.

1. 2. 3. 4.

Quat. 6.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

Quat. 1.

1. 2. 3. 4. | 1. 2. 3. 4. | 1. 2. 3. 4.

Quat. 2. | Quat. 3. | Quat. 5.

7.

11.

14.

17.

17

20.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Septenar. 1. Sept. 2. Sept. 3.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15 16. 17. 18. 19. 20.

7. Accu-

7. Accuratior & mathematicas

1. Diligenter inquirendum est, in quo signo luna erat horâ decubitus ægri & principii morbi, deinde quando perveniat ad exactam quartam partem Zodiaci, hanc enim si pertigerit, efficiet ibi ut plurimum die 7. primam in morbo mutationem, si non totalem, tunc expectandum est, donec ad oppositionem loci, in quo morbus primum invasit, accedat, quod circa 14. plerunq; evenire solet: si nec hoc modo solvatur morbus, tunc vigilandum est pro Lunæ adventu ad secundum aspectum quadratum ejusq; statu bono vel malo, ratione reliquorum astrorum vel materiæ morbificæ, circa diem 20. præter propter. Si nec hoc aditu finiatur morbus, expectandum est principium circuli, dies 27. cum 1/3 tuncq; ut chronicus, hoc si transeat & methodus ex cursu solis, qui eodem modo, quo Luna à decubitu judicatur.

2. Sunt autem 8. dies intercidentes, 4. critici,

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15 16. 17. 18. 19. 20.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Septenar. 1. | Sept. 2. | Sept. 3.

20.

7. Accu-

tici, & 4. indicatorii, ut ergò Luna fuerit vel bene vel malè in iis affecta, ita de ægroti successu est judicandum.

3. Etsi oppositio conficitur ex grad. 180 numerando à principio morbi, quadratus ex 45. grad. quilibet intercidens ex $22\frac{1}{2}$ nihilominus tamen quoniam Luna aliquando celeriùs, nonnunquam tardius eo accedit, hinc crises tam sensibiliter variantur.

4. Luna tunc tarda est dicenda, quando spatio 24. hor. progreditur, minùs quàm 12 gr. 11. min. celer verò quando minus quàm 11. gr. 11. min.

5. Luna ad primum diem indicatorium plerunq; die quarto venire animadvertitur, ad secundum sæpissimè die 11. qui est signum criseos futuræ in oppositione seu circa 14. ad tertium indicatorium frequenter die 17. qui index quadrat. secund. ad quartum deniq; die 24. ut plurimum, nam Lunæ motus variat. In quibus igitur signa concoctionis apparebunt,

gebunt, eorum proximus criticus morbum ſolvet, è contra, cruditates, medici imperitia & ægri intemperantia vel omnibus modis ſimul & conjunctim prolongabunt aut exacerbabunt.

6. Dies igitur critici ſupputantur vel abſtractivè ſecundùm horologia vulgaria, vel ſecundùm Lunæ motum verum, conſtantem & inconſtantem vel juxta humorum ſequelam, ſymptomata & periodum propriam, vel conjunctim omnibus modis ſimul & in concreto: ſic ad diem 4. plerunq; ſolvi ſolent morbi, qui continua febrili inquietudine, & ultimis ſymptomatis unicum decubitus habitum non ſervantibus, affligunt, niſi id ex delicata & tenera ægri natura accidat: ad 7. illi qui primo die cum vehementi cephalalgia vigiliis & deliriis, continuaque febri incipiunt, & quarto augentur: ad 14. illi qui febris continuitatem periodicam manifeſta principia, augmenta, ſtatus & declinationes omnimodamq; ſymptomatum intermiſſionem

fionem habent ad 11. verò, qui mediam paturam habent inter 7, & 14. narios,

IV. Παθολογικοὶ cum Θεραπεύσει

De Morbus in genere.

De Morbis acutis.

De febri acutâ.

	S. A.
	3. 11.
æstate.	3. 9.
autumno.	4. 37.
quæ lethalis?	4. 66.
item.	1. 14.
non in senibus.	6. 54.
cum suspirio, mala.	7. 1.
frigore extremorum, mala.	2. 19.
incerta habet prognostica.	2. 23.
in 14. diebus judicatur.	5. 64.
in eâ lac malum.	8. 10.
ejus prognostica.	

Hujus Θεραπεία.

1. Aër arte vel naturâ frigidus procurandus.
2. Victus humidus confert fructus recentes nocent. Prisana colata, & non colata optima est.
3. Cibaria crassa, impura, ad putredinem apta vitentur, ut & styptica, nisi in nimia alvi solutione.
4. Potus, decoct. hord. rad. scorzoner. Corn. Cerv. julapia, cum sale prunell. succ. citri. &c. non vinum.

5. Venæ sectio, præcedente ... clystere, statim in principio, ... remediis anteponenda.
6. Vomitorium prodest, si adsit ... ventriculi cum nauseâ.
7. Ante humoris coctionem, pur... lum exhibendum.
8. Usus pilularum, & aliorum ... vitandus.
9. Sanguis igitur biliosus retu... incrassandus; crassus, attenu... inde evacuandus sive per a... urinam, sive sudorem.
10. Putredo ante omnia inhib...
11. Æger potiùs reficiendus ... mium laxandus.
12. Epithemata in principio ... to, præsertim actu frigida, ... renda, ante causæ & putr... tionem Cordi refrigerant... dantia prosunt.
13. Frictiones extremitatum ...
14. In his & aliis acutis, dies ... cretorii observentur; si eni...

5. Venæ sectio, præcedente lenitivo vel clystere, statim in principio; omnibus remediis anteponenda.

6. Vomitorium prodest, si adsit dolor ventriculi cum nauseâ:

7. Ante humoris coctionem, purgans nullum exhibendum.

8. Usus pilularum, & aliorum siccantium vitandus.

9. Sanguis igitur biliosus refrigerandus, incrassandus; crassus, attenuandus, deinde evacuandus sive per alvum, sive urinam, sive sudorem.

o. Putredo ante omnia inhibeatur.

1. Æger potiùs reficiendus, quàm nimium laxandus.

. Epithemata in principio & augmento, præsertim actu frigida, non admovenda, ante causæ & putredinis ablationem Cordi refrigerantia & humectantia prosunt.

Frictiones extremitatum &c. utiles.

In his & aliis acutis, dies Crtitici & decretorii observentur; si enim Crisis. per

sudo-

sudorem futura est, indicatorio die ap-
parebunt signa sudoris; si septimo die
per vomitus, quarto die nausea præce-
det: si per hæmorrhagiam narium,
menses, hæmorrhoides, alvum, urinam,
seorsim vel plura loca simul, aut abscess-
sus; propria signa ex humoris inclina-
tione, & circa partes mutatione, anim-
advertentur.

Febris Maligna.

1. Duo sunt consideranda, num maligni-
tas, an febris seu putredo excedat?
2. Si malignitas seu veneni vis excedat, cu-
ratur, ut febris pestilentialis.
3. Sin autem putredo; purgatio & venæse-
ctio præmittatur, reliquum alteretur,
præparetur, ut in aliis putridis, admixti
tamen semper alexipharmacis, tam in
alimentis, quàm medicamentis, & su-
doriferis discutiatur, tribus manè con-
tinuis.
4. In principio igitur primæ viæ lenibus
appropriatis purgandæ, nunquam for-
[illegible]ibus.

5. Na-

5. Naturæ per superiora [illegible]
prodest.
6. Venæsectio in plethorâ, [illegible]
mate vel lenitivo, instituenda, [illegible]
in partibus inferioribus, vel [illegible]
malleolo. 2. in brachio 3. sub [illegible]
pus ante tertium aut quartu[m]
7. Loco venæsectionis cucurb[itulae]
rioribus partibus applicari [illegible]
8. Humores maligni deinde
præparandi, corrigendi.
9. Ad urinam vergens Natura [illegible]
mulsionibus &c.
10. Epithemata roborant[ia]
sint, nec validè adstringe[ntia]
lentia.
11. Vesicatoria 1. ad malleo[los]
pos manuum, 3. post a[ures]
genda, sed cum judicio.
12. Quò vehementiora sy[mptomata]
sit tenuior victus.
13. à vino, nisi adsit syncop[e]
stinendum, & decoct. C[...]
scorzoner, citri, cerevisia [...]
ienda.

sudorem futura est, indicatorio die ap-
parebunt signa sudoris; si septimo de-
per vomitus, quarto die nausea præce-
det: si per hæmorrhagiam narium
menses, hæmorrhoides, alvum seces-
sum vel plura loca simul, ap-
pareant propria signa ex humoris
les, & circa partes mutatione,
adverten

Febris Maligna.

1. Duo sunt consideranda, num
tas, an febris seu putredo excedat
2. Si malignitas seu veneni vis exce-
ratur, ut febris pestilentialis.
3. Sin autem putredo; purgatio &
ctio præmittatur, reliquum
præparetur, ut in aliis putridis
tamen semper alexipharmaci,
alimentis, quam medicamentis,
doriferis discutiatur, tribus man
cinuis.
In principio igitur primæ vix
appropriatis purgandæ, nunquam
bus.

5. Naturæ per superiora volenti, vomitus prodest.
6. Venæsectio in plethorâ, præmisso enemate vel lenitivo, instituenda, vel semel in partibus inferioribus, vel partitim 1. in malleolo. 2. in brachio. 3. sub linguâ, si opus ante tertium aut quartum diem.
7. Loco venæsectionis cucurbitulæ inferioribus partibus applicari possunt.
8. Humores maligni deinde alterandi, præparandi, corrigendi.
9. Ad urinam vergens Natura, juvanda emulsionibus &c.
10. Epithemata roborantia temperata sint, nec validè adstringentia, nec repellentia.
11. Vesicatoria 1. ad malleolos. 2. ad carpos manuum, 3. post aures, non negligenda, sed cum judicio.
12. Quò vehementiora symptomata, eò sit tenuior victus.
13. à vino, nisi adsit syncope, omninò abstinendum, & decoct. Corn. Cerv. rad. scorzoner. citri, cerevisia defæcata, offerenda.

14. Alvus sit quotidiè laxa.
15. Inflammationes internæ eodem modo curantur, sed habitâ ratione partis.

Febris Pestilentialis.

1. Quia malignitas major putredine, sudorifera temperatiora maturè exhibeantur, & quidem intra primas 24. horas, ter, si opus, deinde quotidiè, vel alternis diebus.
2. Venæsectio & purgationes cum judicio prudentissimè, & cautè adhibenda, ut in peste. *Manardo* tamen Saphenæ sectio semper, & *Gal.* scarificatio crurum placet ad ℔ij.
3. Si venenum est ex sanguine venoso, & apparatu vitioso, Venæsectio, vomitoria, purgantia, primum alexipharmacum statim sequi possunt.
4. Si ex sero arteriarum; venæsectio omittenda, vel differenda, & vesicatoria ad malleolos sudoriferis præmittenda, non sine usu tamen alexipharmacorum.
5. Si ex contagio est, & aëre infecto, Natu-

Naturaque expellat, sudorifer
piendum.
6. Alexipharmaca manè & ve
Cordialibus usurpanda, ma
quàm potu.
7. Victâ malignitate, alvus clys
nitivo eluatur, & reliquiæ e
scarificatis exugantur.
8. Quia dolosa est, & ægri pro
sæpè sani esse videntur, c
præsagiendum.
9. Vomitus, si ex corruptione
tate, sudoriferis & alexip
stendus est; si ex colluvie h
leviora juvandus.
10. Si inflammationes inte
ant, & jam præcesserit ve
de eâ repetendâ agendum
initio adsint, & urgean
non ita urgeant, è talo in
nihil prohibet.

Lues Ungaric

1. Malignitas tollendâ, pu
dum, vehementia sym
ganda.

D

Naturaque expellat; sudoriferis inci-
piendum.

6. Alexipharmaca manè & vesperi cum Cordialibus usurpanda, tam in cibo, quàm potu.

7. Victâ malignitate, alvus clystere, vel lenitivo eluatur, & reliquiæ cucurbitulis scarificatis exugantur.

8. Quia dolosa est, & ægri propè mortem sæpè sani esse videntur, cautè igitur præsagiendum.

9. Vomitus, si ex corruptione & malignitate, sudoriferis & alexipharmacis sistendus est; si ex colluvie humorum, per leviora juvandus.

10. Si inflammationes internæ superveniant, & jam præcesserit venæsectio, cautè de eâ repetendâ agendum: sin autem ab initio adsint, & urgeant, è brachio; si non ita urgeant, è talo instituenda, cùm nihil prohibet.

Lues Vngarica.

1. Malignitas tollenda, putredini resistendum, vehementia symptomata mitiganda.

 2. Si

2. Si sano subita alteratio oritur, sudor a lexipharmacis eliciatur, post quem
3. Si alteratio omnis evanuit, per 3. aut 4. dies aër fugiatur, deinde exeatur.
4. Sin autem non evanescit, statim altero die leniter purgandum, vel per vomitum, vel per alvum, postea
5. Venæsectio in latere gravante semel vel partitim, ante quartum diem, vel scarificatio administranda.
6. Reliqua malignitas alexipharmacis & sudoribus discutienda.
7. Cordi & pulsibus, capiti, Epati, pedibus appropriata applicanda.
8. Diæta, pharmacia, chirurgia, ut in feb. malign.
9. Pro potu non vinum, sed decoct. Corn. Cerv. hord: ceras. acid. rad. scorzoner. cum succ. citri. granat. oxysacchar. spir. vitriol. &c.
10. Linguæ & respirationi prospiciendum, venæsectione, gargarismis, eclegmatis, nitro, &c. vid. inf. de ling. & angium.

Febris

Febris petechialis.

1. Venter leniatur clystere aut … vel si materia sursum vergat … proclivis sit, vomatur.
2. In plethorâ & urinâ turbidâ … tum diem, venæsecatur, … etiam maculis.
3. In loco mediocriter calido … doriferis, post alvum laxa… initio, juvanda, singulis oc… mutando alexipharmaca … dispersâ.
4. Expellentia, pro variolis … sunt.
5. Præter sudorifera, re… pulv. cordial. Emuls. … saccul. cordial. & alia re…
6. Natura cibis non grav…
7. Epithemata repellenti… cent.
8. Vesicatoria etiam adh…
9. Fluxus alvi ab initio s… supprimendus, nisi sit …

Febris petechialis.

1. Venter leniatur clystere aut pharmaco, vel si materia sursum vergat, ægerque proclivis sit, vomatur.
2. In plethorâ & urinâ turbidâ, ante quartum diem, venasecatur, erumpentibus etiam maculis.
3. In loco mediocriter calido, Natura sudoriferis, post alvum laxam, sæpè ter ab initio, juvanda, singulis octo horis, immutando alexipharmaca, ut in peste dispersâ.
4. Expellentia, pro variolis, hic etiam prosunt.
5. Præter sudorifera, reiterentur etiam pulv. cordial. Emulsf. perlat. aq. syrup. saccul. cordial. & alia roborantia.
6. Natura cibis non gravetur.
7. Epithemata repellentia, & frigida nocent.
8. Vesicatoria etiam adbibenda, si opus.
9. Fluxus alvi ab initio superveniens, non supprimendus, nisi sit nimius.

1. Impedimenta, sive sint materiæ copia aut pravitas nimiaq; ebullitio, sive visce-rum obstructio, debito modo remove-antur 2. Motus Naturæ appropriatis ju-vetur ac retrogressus prohibeatur. 3. vi-res partesq; nonnullæ præserventur, & malignitati si adsit, continuis alexiphar-macis resistantur.
2. Venæsectio, si opus, ante quartum diem, & eruptionem, præmisso Enema-te, vel blando alio medicamento, non negligenda, aut hujus loco cuburbitu-læ inferioribus partibus affigendæ.
3. Post venæsectionem, & purgationem supernam aut infernam lenem, expel-lentia appropriata offerenda.
4. Panno rubro cooperiatur æger, non au-tem nimium, ne syncope oriatur, & vite-tur aër frigidus, resque puniceæ sæpiùs adspiciantur.
5. Apparentibus variolis, à nimiâ calefa-ctione & medicatis abstinendum, cor-pori etiam libenter concedenda; cùm Natu-

Naturæ officium facit, sin i
juvanda temperationibus
bus.

6. Videndum, ne partes intern
nes, intestina &c. vel extern
culi, lædantur.
7. Symptomata, ut motus con
lytici affectus, ulcera mali
tus &c. non negligenda.
8. Topica, Olea, Emplastra,
ptica, intermittenda.
9. Alvi fluxus, & mictus sa
benda.
10. Ad oculos autem & in
cent styptica.
11. Victus in principio ten
12. Cibi non acres, non sal
non dulces, sed incident
frigerantes, adstringen
nas roborantes, & exp
tes.
13. Potus, non sit vinum i
decoct. hord. rad. scorzo
caric. &c.

Natura officium facit; sin imperfectè, juvanda temperatioribus expellentibus.

6. Videndum, ne partes internę, ut pulmones, intestina &c. vel externæ, nares, oculi, lædantur.

7. Symptomata, ut motus convulsivi, paralytici affectus, ulcera maligna, scorbutus &c. non negligenda.

8. Topica, Olea, Emplastra, inprimis styptica, intermittenda.

9. Alvi fluxus, & mictus sanguinis, prohibenda.

10. Ad oculos autem & intestina, non nocent styptica.

11. Victus in principio tenuis sit.

12. Cibi non acres, non salsi, non pingues, non dulces, sed incidentes, moderatè refrigerantes, adstringentes, partes internas roborantes, & expulsionem juvantes.

13. Potus, non sit vinum in principio, sed decoct. hord. rad. scorzoner. Glycyrrhiz. caric. &c.

14. Vinum rubrum, si forte, inflammat. si debile & acidum, expulsionem impedit. post eruptionem totalem exhiberi potest, ut meliùs exiccentur, prodest etiam vinum album, tenue, si febris abest.

15. Somnus mediocris esse debet, præsertim in principio.

16. Alvus semper sit laxa.

17. Lenes frictiones crurum, & brachiorum in principio juvant.

18. Animi commotiones vitentur.

19. Quando maturantur & pruriunt, non radantur unguibus aut scalpantur, sed totum negotium Naturæ committatur, interdum fumigantur, vel linteo molli leniter tanguntur, decocto fl. chamæmel. &c. foventur, aut si tardiùs exeant, & supparentur, pedes manusq; calidè balneantur: cave vero humectes totum corpus.

20. Variolæ magnæ & plures junctæ, si maturę acriter mordeant, aperiendæ, argenteis, aureis vel aliis etiam aciculis, non forcipe, aut scalpell.

21. Ma-

11. Maturæ & apertæ ... linteolis gossipio aut spong... sulph. Rul. Indic. fæc. ... ovor. cremore lact. manè ... guntur.

Sudor Anglicus.

1. In principio cardiacis ven... latur, & sudor promoveatu... men non admisso, deinde ... stergatur.

2. Aër sit calidus, & frigidus...

3. Prosunt Emulsion. refrig... pellentes cum alexiphar... tantùm in robustis, & ... jore.

4. Æger non ad syncop... aut ad sudorem cogen...

5. Vires roborandæ, inte... in peste, extra & intra ...

6. Alvi fluxus, nisi exced... dus, sed tantùm alexip... randus.

Febris Convulsiva ...

1. è primis viis humores...

21. Maturæ & apertæ utiliter extinguntur linteolis gossipio aut spongiolis, & balf. sulph. Rul. Indic. succ. nicotian. oleo ovor. cremore lact. manè & vesperi unguntur.

Sudor Anglicus.

1. In principio cardiacis venenum expellatur, & sudor promoveatur, somno tamen non admisso, deinde diligenter abstergatur.
2. Aër sit calidus, & frigidus vitetur.
3. Prosunt Emulsion. refrigerantes & expellentes cum alexipharmacis; theriaca tantùm in robustis, & malignitate majore.
4. Æger non ad syncopen cooperiendus, aut ad sudorem cogendus.
5. Vires roborandæ, internis & externis, ut in peste, extra & intra sudorem.
6. Alvi fluxus, nisi excedat, non cohibendus, sed tantùm alexipharmacis moderandus.

Febris Convulsiva & Spasmodes.

1. è primis viis humores pravi educendi.

2. Cerebrum & nervosum genus roborandum, additis alexipharmacis.
3. Alterandum & purgandum, alternis vicibus.
4. Externa prosunt, ut in convulsionibus.

Febris Rheumatica, catarrhalis.

1. Venæ sectio, si dolores urgent, & materia cruda est, omittenda.
2. Leniter purgandum.
3. Materia in cerebro & pectore alteranda, additis alexipharmacis.
4. Infirmæ partes roborandæ.
5. Sudores eliciendi, per decoctum lign. cum appropriatis.
6. Interdum ad opiata, & vesicatoria accedendum.
7. Oxyrrhodinum nocet.

Pestis.

1. AD DEUM TRINUNUM appropinquandum est operibus, ore & corde, non secundùm imaginationem & cogitationes nostras, sed secundùm voluntatem IPSIUS, in verbo patefactm, JESU

JESU Christo mo...
teronom.12.32.22.12. Nom...
Luc.14.27.1.Johan.2.6.
2. Ea medicamenta usurpand...
substantiâ morbum fugant...
xipharmaca.
3. Curationi præmittitur ...
quæ omnibus etiam feb. ...
stilentiat. debetur.
4. Præservatio consistit in d...
causam Pestis vitemus vel
2 corpora fortificemus.
5. Aër igitur corruptus, ...
cum infectis, quà fas est...
6. Si manendum, domus ...
malibus, & plateæ ab...
immunditie purgentur...
contagium & meridie...
7. Suffitus singulis man...
vati & publici, ex acc...
ant. conf. pag.33. in Ap...
8. Aër purificatur à ...
circa auroram & vesp...
ternus reficitur odore...
balsam pomambr.

Jesu *Christo* monstrante viam. Deuteronom.12. 32.22. 12. Numer. 15. 38. 39. Luc.14.27.1. Johan.2.6.

2. Ea medicamenta usurpanda, quæ totâ substantiâ morbum fugant, ut sunt alexipharmaca.

3. Curationi præmittitur Præservatio, quæ omnibus etiam feb. malign. & pestilentiat. debetur.

4. Præservatio consistit in duobus. 1. ut causam Pestis vitemus vel infringamus. 2. corpora fortificemus.

5. Aër igitur corruptus, & commercia cum infectis, quà fas est, fugiantur.

6. Si manendum, domus ab impuris Animalibus, & plateæ ab omni fœtore & immunditie purgentur, fenestræ versus contagium & meridiem claudantur.

7. Suffitus singulis manè & vesperi, privati & publici, ex aceto & sulphure fiant. conf. pag.33.in Append.

8. Aër purificatur à tormentis explosis circa auroram & vesperam: Spiritus internus reficitur odore aceti bezoartici, balsam pomambr.

9. Cor-

9. Corpus ab omnibus excrementis liberetur, per purgantia, vomitiva, & venæ sectionem.

10. Deinde Alexipharmaca quotidiè, & extra & intra usurpentur.

11. Singulis mensibus sudor, post alvum liberam, eliciatur, & in consuetis balnea, sed circumspectè, cucurbitulæ etiam cum scarificatione (genuum, & inferiorum partium duntaxat, si obstructio mensium aut hæmorrhodium adsit) usurpentur.

12. Jejunus domo ne egrediatur ut sine jentaculo.

13. Non plus cibi aut potus ingerendum, quàm Natura desiderat.

14. Cibi sint salutares & boni, acidi, ac sanis consueti, carnes sanæ emantur, & non inflatæ.

15. Potus sit vinum opt. absinthiac. cerevisia defæcata &c.

16. Nec sitis, nec fames feratur.

17. Motus non sit nimius, nec tempore nebuloso, sed matutino, sereno, ac vespertino,

spertino, sub Solis occa...
tatio Medicorum institui poss...

18. Somnus & vigiliæ mode...
post prandium in non adsue...
est, somnolentia potiùs omi...

19. Alvus laxa sit sponte, vel a...

20. Venus inordinata, noxia...

21. Animi pathemata vitentur

22. Amuleta quædam non ...
mnenda;

23. Quinque nocent, (ut) so...
motusq; fatigans, fœmin...
& quinq; juvant: phlebo...
plethora adest,) locus, fu...
xus;

Curatio.

1. Vel alexipharmacis, ve...
venæ sectione inchoatur

2. Si ab aëris vitio & conta...
purum (quod rarò hic...
gandum, nec vena seca...
fetis & alexipharmacis...
dum

3. Si ignotum sit, an pe...

9. Corpus ab omnibus excrementis [illegible] retur, per purgantia, vomitum, & ve-sectionem.

10. Deinde Alexipharmaca quoti[illegible] extra & intra usurpentur.

11. Singulis mensibus sudor, per [illegible] liberam, eliciatur, & in consuetu[illegible] sed circumspectè, cucurbitulis cum scarificatione (genuum & [illegible] rum partium duntaxat, si ob [illegible] mensium aut hæmorrhoidum [illegible] surpentur.

12. Jejunus domo ne egrediatur [illegible] taculo.

13. Non plus cibi aut potus inge[illegible] quàm Natura desiderat.

14. Cibi sint salutares & boni, ac [illegible] nis consueti. carnes sanæ [illegible] non inflatæ.

15. Potus sit vinum opt. absinthites [illegible] sia defæcata &c.

16. Nec sitis, nec fames feratur.

17. Motus non sit nimius, nec [illegible] nebuloso, sed matutino, sereno, & ve-

spertino, sub Solis occasum. Sicq; visitatio Medicorum institui potest.

18. Somnus & vigiliæ moderentur, ille post prandium in non adsuetis suspectus est, somnolentia potiùs omnis arceatur.

19. Alvus laxa sit sponte, vel arte.

20. Venus inordinata, noxia est.

21. Animi pathemata vitentur.

22. Amulēta quædam non sunt contemnenda.

23. Quinque nocent, (ut) somnus, flatus, motusq; fatigans, fœmina, cum fame, & quinq; juvant: phlebotomma, (ubi plethora adest,) locus, fuga, frictio, fluxus.

Curatio.

1. Vel alexipharmacis, vel vomitoriis, vel venæ sectione inchoatur, aut perficitur.

2. Si ab aëris vitio & contagio, in corpus purum (quod rarò fit) incidat, nec purgandum, nec vena secanda, sed sudoriferis & alexipharmacis tantùm utendum.

3. Si ignotum sit, an peste prehensus sit

 ali-

aliquis, vel non, bezoarticum tamen statim exhibeatur.

4. Si laborans parum à sanitatis statu recessit, levem duntaxat sentit lassitudinem, parvam Cordis debilitatem, præter consuetudinem lætior vel tristior sit, alexipharmacum sumatur, & post $\frac{1}{2}$ horam sudor eliciatur, vel motu, vel quiete.

5. Post sudorem maneatur domi per biduum aut triduum, & si nihil amplius sentiatur, pro more exeatur; sin autem vix dimidiâ ex parte symptomata remiserint, statim post octo horas, sed paulò minor dosis, reiteretur, & priori modo procedatur. Si nec hoc modo melior succedat alteratio, neq; dum Natura indicia morbi monstret, sæpiùs tamen Cordi per Cordialia succurratur.

6. Ventriculo repleto, cum nauseâ, dolore Capitis, sopore, punctione præcordiorum, cura à vomitorio incipienda est, etiamsi signum externum simul appareat, post 2. 3. 5. vel plures horas tamen, subsequatur alexipharmacum.

7.Si

7. Si primo vel secundo die ve
exanthemata symptomatica
ant, in plethorico cum ardor
venæsectio instituatur, s
quente bezoartico, ex sma
liis, pro roborando Corde,
quoties necessarium, singu
horis. Deinde altero die lo
chamæmel. cum spongiâ
tumori cucurbitula applic
permanente, purgans biba
tertio autem die, alexipha
sus; quarto verò die ap
etiam immaturus. Con
thorico, cum medioc
flammatione, tolerantiâ
à bezoarticis inchoand
sectio omittenda, ne N
tur.

8. In ardore & calore toti
dolore capitis, oculis fl
fauciumq; phlegmone
difficili respiratione, pul
nis & arteriis tensis, pr

aliquis, vel non, bezoarticum ...
statim exhibeatur.

4. Si laborans parum à sanitate ... cessit, levem duntaxat ... nem, parvam Cordis debilitatem ... ter consuetudinem lætior vel ... alexipharmacum sumatur, & p... ram sudor eliciatur, vel motu, ...

5. Post sudorem maneatur do... duum aut triduum, & si nih... sentiatur, pro more exeatur; ... vix dimidiâ ex parte sympto... serint, statim post octo horas ... minor dosis, reiteretur, & p... procedatur. Si nec hoc mod... succedat alteratio, neq; de... indicia morbi monstret, ... Cordi per Cordialia succurr...

6. Ventriculo repleto, cum nau... Capitis, sopore, punctione ... rum, cura à vomitorio incip... iam si signum externum simul ... post 2. 3. 5. vel plures horas tamen, sequatur alexipharmacum.

7. Si primo vel secundo die tumores, vel exanthemata symptomatica superveniant, in plethorico cum ardore & dolore, statim subsequente bezoartico, ex smaragdo, & aliis, pro roborando Corde, bis vel ter, & quoties necessarium, singulis quinque horis. Deinde altero die locus decoct. chamæmel. cum spongiâ foveatur, & tumori cucurbitula applicetur, eâque permanente, purgans bibatur calidum; tertio autem die, alexipharmacum rursus; quarto verò die aperiatur tumor, etiam immaturus. Contrà in non plethorico, cum medioeri dolore & inflammatione, tolerantiâ potiùs & Crisi, à bezoarticis inchoandum est, & venæsectio omittenda, ne Natura impediatur.

8. In ardore & calore totius corporis, cum dolore capitis, oculis flammeis, linguæ, fauciumq; phlegmone, siti intolerabili, difficili respiratione, pulsu Frequente, venis & arteriis tensis, protinus, spatio 12. horar.

horar. ab initio, præmisso interdum enemate, vel lenitivo, venæsectio instituatur, etiam ad lipothymiam, vel si difficile sit simul, partitim fieri potest, post 4 vel 5. horas iterum, cordialibus tamen interim non neglectis, & bezoartica subsequantur.

9. V. S. autem fit, in cephalicâ dextri lateris, si major gravitas est in partibus superioribus; in saphenâ autem ejusdem lateris, si in inferioribus: in medianâ dextri brachii, si nec signum externum, nec dolor adest, sed febris totum corpus affligat, vel si signum adest supra scapulas, cor & pectus: in venâ cephalicâ dextri brachii, si signum externum circa collum, post aures, propè mentum, aut in aliâ parte capitis lateris dextri; vel sinistri brachii, si ex alterâ parte: sub linguâ, & simul, ubi patiens est plethoricus, in medianâ dextri brachii, si signum supra frontem, vel sub mento: in medianâ laborantis partis, vel propè digitum minorem, si signum sub axillis, & circa: in ba-

in basilicâ lateris & pectoris,
major, & ubi signum in medi
etiam juxta signum, si hoc
to est: in saphenâ pedis do
sticulus affligitur: in venâ
rem digitum pedis, si circa
nuum aliquid apparet.

10. Si statim in febri acutâ
rubra, livida, vel alterius c
à diaphoretico incipiendu
bus, & toties repetendum
donec vires recolligantur,
tur, exanthemata evanes
fervor ab ebullitione &
continuetur, venæsectio
tur, sed non ante malig
tam & expulsam.

11. Si febris lenta, sopor,
circa collum, sub axill
dularum tumore, adsit,
ciatur, toties repetendo
mata remiserint, vel
qui topicis curandus.

12. Post venæsectionem

in basilicâ lateris & pectoris, ubi dolor major, & ubi signum in medio corporis, etiam juxta signum, si hoc in ipso cubito est: in saphenâ pedis dolentis, si testiculus affligitur: in venâ propè minorem digitum pedis, si circa regionem genuum aliquid apparet.

10. Si statim in febri acutâ exanthemata rubra, livida, vel alterius coloris, adsint, à diaphoretico incipiendum, pro viribus, & toties repetendum paulò post, donec vires recolligantur, febris minuatur, exanthemata evanescant, si tamen fervor ab ebullitiore & copiâ sanguinis continuetur, venæsectio etiam admittitur, sed non ante malignitatem separatam & expulsam.

11. Si febris lenta, sopor, dolor post aures, circa collum, sub axillis &c. sine glandularum tumore, adsit, sudor statim eliciatur, toties repetendo, donec symptomata remiserint, vel tumor appareat, qui topicis curandus.

12. Post venæsectionem semper videndum,

dum, quòrsum Natura vergat, an ad cu-
tem, an ad ventrem, an ad emunctoria,
& eò ducenda est, corq; roborandum.

13. Alexipharmaca calida cautè adhiben-
da, debent tamen esse spiritualia, essen-
tialia, & appropriata, præsertim in gra-
vidis, puerperis, pueris, ubi cum refrige-
rantibus miscenda; Camphorata autem
in debilibus & aversantibus non pro-
sunt.

14. Si alexipharmacum vomitu rejiciatur,
toties assumatur, donec sudet ad 2. vel
3. horas pro viribus, quod sæpè singulis
4 aut 6. horis repetendum.

15. Inter sudandum ne dormiatur, robo-
rantia etiam cordialia exhibeantur.

16. Post sudorem linteamina & tegumen-
ta calida & suffita dentur, ægerq; cibis
reficiatur, sed non oneretur.

17. Si febris putrida conjungatur, putredo
arceatur, calor internus viscerum extin-
guatur.

18. Venenositate victâ, leniens exhiben-
dum, si vitiosi humores redundent; vel
cucurbitulæ affigendæ.

19. In

19. In inflammationibus interni
datur, ut in febb. malign. &

20. In bubone.

1. Si satis erumpit, & æger non
debilis est, tunc materia ve
to modo, vel internis & ex
venda, vel attrahenda & co

2. Si satis non erumpat, æge
venenum copiosum; statim
cet sanguis effluat.

3. Posteà digerentibus, mu
curetur, semper tamen
pharmaci admiscendo.

21. In glandulis mo

1. Consumantur gummi
aceto squillit. soluto.

2. Quotidiè bezoarticum
dor etiam provocetur.

22. In Carbunculo

1. Pro viribus, profundè
convenienti remedio
glectis alexipharmaci

2. Imponatur Emplast.
pis & theriac. vel bub

19. In inflammationibus internis, procedatur, ut in febb. malign. & pestilential.

20. In bubone.

1. Si satis erumpit, & æger non admodum debilis est, tunc materia venenosa debito modo, vel internis & externis resolvenda, vel attrahenda & coquenda.
2. Si satis non erumpat, æger debilis est, venenum copiosum; statim aperiatur, licet sanguis effluat.
3. Posteà digerentibus, mundificantibus curetur, semper tamen aliquid alexipharmaci admiscendo.

21. In glandulis mobilibus.

1. Consumantur gummi ammoniaco in aceto squillit. soluto.
2. Quotidiè bezoarticum sumatur, & sudor etiam provocetur.

22. In Carbunculo.

1. Pro viribus, profundè scarificetur, vel convenienti remedio rumpatur, non neglectis alexipharmacis.
2. Imponatur Emplast. Ang. Sal. vel ex cepis & theriac. vel bubo siccatus, vinoq;

madefactus &c. conf. Attrahentia.

3. Defensivum quoque & anodynum, cir-
ca vicinas partes.

4. Tumor restans resolvatur, ulcus mun-
dificetur, & tardè consolidetur.

23. In pustulis.

1. Alexipharmaca interna quotidiè conti-
nuentur.

2. Aër repellens fugiatur.

24. Diæta.

1. Qualis in febb. malign. pestilential.

2. Cibi medicamentosi opt. cum cordiali-
bus.

3. Conclave infectum deniq; patentibus
fenestris, ab omnibus sordibus munde-
tur, & suffiatur singulis diebus. vid. hu-
jus Append. p. 33.

4. Mensæ & scamna decocto absinth.
cum aceto misto, laventur, ut & vestes,
addito lixivio; alia vento & aëri expo-
nantur, vel suffiantur, & excutiantur.

5. Parietes novâ calce dealbentur.

6. In loco infecto, panes recentes è furno
extracti, in 2. partes divisi, 24. horis deti-
neantur.

De Morbis longis.

Victum tenuem non postulant.
exiis fluxus alvi, malum.

De Febri longâ.

Autumnalis.
fit per pluvias.
circa pubertatem.
unde portendatur.
fit; si sudores die critico non hab
inducit tubercula & arthrit

item.
abscessibus non solvitur.
lentores gignit circa dentes.
est cum sedimento urina far
juvatur lacte.

Θεράπευσις

1. Evacuatio sæpè repeten
bus ad fortiora procede
2. Medicamenta interdum
& mutanda.
3. In febribus nothis & l
ducuntur ad 2. vel 3. m
visceribus secundæ co

De Morbis longis.

De Febri longâ.

Θεράπευσις.

1. Evacuatio sæpè repetenda, & à levioribus ad fortiora procedendum.
2. Medicamenta interdum intermittenda, & mutanda.
3. In febribus nothis & longis, quæ producuntur ad 2. vel 3. menses, materia in visceribus secundæ concoctionis præ-

paranda, viæ aperiendæ, evacuandum, idq; repetendum, & viscerum ratio habenda.

Febris Putrida.

Curatur 1. Venæsectione, non semel, sed ter, quatérve in basilicâ.

2. Alterantibus, præparantibus, evacuantibus viscera.

3. Enematibus ante, si suffocatio non impediat, & post venæsectionem, etiam in die accessionis.

4. Purgantibus.

5. Vomitoriis.

6. Victu, potionibus, & julapiis.

7. Topicis ad Epar. Cor.

Synochus putrida.

1. Venæsectio in cubito dextro, mediæ aut internæ, ad ℔ j. pro ratione virium, præmisso tamen, si opus, clystere aut lenitivo.

2. Alterandum, aperiendum, putredini resistendum, pori recludendi, oxymel & mulsa valdè utilis.

3. Crisis expectanda, vel juvanda arte.

4. Vi-

4. Victus tenuis, refrigerans, h
attenuans, detergens sit.

De Continuis.

Fiunt æstate.
sunt periculosæ.
item.
cum rigore in debili, lethales.
cruentis & fœtidis sputis, leth
frigore extremorum, & a
lethales,
item.
distortione oculi, nasi & c.
item.
difficultate spirandi, & d
si sudore superveniente non
longa & malæ.

Θεραπεία
1. Victus refrigerans, hu
adsint vires.
2. Potus, decoct. hord. C
cerevisia hordeacea, de
3. Enema, aut vomitoriu
ventriculo, vel lenitivu
evacuandas.

paranda, viæ aperiendæ, evacuandæ idq; repetendum, & viscerum ratio h benda.

Febris Putrida.

Curatur 1. Venæsectione, non semel ter, quatérve in basilicâ.

2. Alterantibus, præparantibus, ev cuantibus viscera.

3. Enematibus ante, si suffocatio im pediat, & post venæsectionem, ... die accessionis.

4. Purgantibus.

5. Vomitoriis.

6. Victu, potionibus, & julapis

7. Topicis ad Epar. Cor.

Synochus putrida.

1. Venæsectio in cubito dextro, ... aut internæ, ad ℔j. pro ratione ... præmisso tamen, si opus, clystere le nitivo.

Alterandum, aperiendum, putredini resistendum, pori recludendi, oxycra mulsa valdè utilis.

Crisis expectanda, vel juranda ante

4. [...]

4. Victus tenuis, refrigerans, humectans, attenuans, detergens sit. S. A.

De Continuis.

Fiunt æstate.	3. 21.
sunt periculosæ.	4. 43.
item.	7. 62.
cum rigore in debili, lethales.	4. 46.
cruentis & fœtidis sputis, lethales.	4. 47.
frigore extremorum, & ardore interno, lethales,	4. 48.
item.	7. 72.
distortione oculi, nasi &c. lethal.	4. 49.
item.	7. 73.
difficultate spirandi, & delirio, leth.	4. 50.
si sudore superveniente non solvuntur, fiunt longæ & malæ.	4. 56.

Θεραπεία.

1. Victus refrigerans, humectans, tenuis, si adsint vires.

2. Potus, decoct. hord. Corn. Cerv. passu l cerevisia hordeacea, defæc.

3. Enema, aut vomitorium, si materia in ventriculo, vel lenitivum ad primas vias evacuandas.

 4. Ve

4. Vena aperienda in die remiſſioni.
5. Materia copioſa præparanda, evacuan-
da, frigidis, humidis, abſtergentibus, ro-
borantibus.
6. Cutis rarefacienda frictionibus &c.
7. Epithemata, olea, unguenta, non actù
frigida ſint, ſed poteſtate.
8. In vigore temperatè frigida cordi vel E-
pati applicari poſſunt; non autem ingru-
ente paroxyſmo. Cordi tamen tepidà
non nocent.

9. In continuis ſymptomaticis.

1. Pars affecta curanda.
2. Lipyriæ, victu refrigerante & roborante;
aquâ, julapiis, cum pauco vino pro potu
ſuccurritur; alvus dura clyſtere lenien-
da; venæſectio autem & purgatio cautè
adhibenda.
3. Typhodes, ut ardens, tractatur.
4. Crymodes, ut peripneumonia.
5. In lentis, aperiendum, attenuandum,
detergendum. 2. appropriata & robo-
rantia eligenda. 3. per intervalla leniter
purgandum. 4. ſuo tempore diuretica
pro-

proſunt. 5. topica mollie
tientia, ſi opus.
6. Si ex partis corruptione, c
quæ ulcerum & fiſtularu
7. Si ex contentis corruptis
vomitu, vel abluentibus,
tollenda. 2. putredini &
dum.

10. In continuis comit

1. Motus naturæ non impe
pè per ſudorem juvandu
cuanda, venæſectione a

Febres compo

Curantur ut ſimplices,
compoſitis, modò ju
pentur, in die nim. levi
horâ mitiori.

De intermitten

Sua habent ſigna.
periculo vacant.
quæ difficilè judicentur?
in paroxyſmis cibus nocet.
cum rigore ſolvuntur.

prosunt. 5. topica mollientia & discutientia, si opus.

6. Si ex partis corruptione, curatio eadem, quæ ulcerum & fistularum internarum.

7. Si ex contentis corruptis. 1. causa vel vomitu, vel abluentibus, evacuantibus, tollenda. 2. putredini & calori resistendum.

10. In continuis comitatis.

1. Motus naturæ non impediendus, sed sæpè per sudorem juvandus. 2. causa evacuanda, venæ sectione aut lenitivo.

Febres compositæ.

Curantur ut simplices, sed medicamentis compositis, modò justo tempore usurpentur, in die nim. leviori accessionis, vel horâ mitiori.

De Intermittentibus.	S. A.
Suæ habent signa.	1. 12.
periculo vacant.	4. 43.
quæ difficilè judicentur?	4. 30.
in paroxysmis cibus nocet.	1. 11.
cum rigore solvuntur.	4. 63.

Os-

madefactus &c. conf. Attrahentia.

3. Defensivum quoque & anodynum, circa vicinas partes.

4. Tumor restans resolvatur, ulcus mundificetur, & tardè consolidetur.

23. In pustulis.

1. Alexipharmaca interna quotidiè continuentur.

2. Aër repellens fugiatur.

24. Diæta.

1. Qualis in febb. malign. pestilential.

2. Cibi medicamentosi opt. cum cordialibus.

3. Conclave infectum deniq; patentibus fenestris, ab omnibus sordibus mundetur, & suffiatur singulis diebus. vid. hujus Append. p.33.

4. Mensæ & scamna decocto absinth. cum aceto misto, laventur, ut & vestes, addito lixivio; alia vento & aëri exponantur, vel suffiantur, & excutiantur.

5. Parietes novâ calce dealbentur.

6. In loco infecto, panes recentes è furno extracti, in 2. partes divisi, 24. horis detineantur.

De

Victum tennem non postulant.

exiis fluxus alvi, malum.

De Febri longâ.

Autumnalis.

fit per pluvias.

circa pubertatem.

unde portendatur.

fit; si sudores die critico non ha

inducit tubercula & arthri

item.

abscessibus non solvitur.

lentores gignit circa dentes.

est cum sedimento urina fari

juvatur lacte.

Θεραπευτικ.

1. Evacuatio sæpè repetend bus ad fortiora proceden

2. Medicamenta interdum & mutanda.

3. In febribus nothis & ducuntur ad 2. vel 3. m visceribus secundæ c

E

De Morbis longis.

De Febri longâ.

Θεράπευσις.

1. Evacuatio sæpè repetenda, & à levioribus ad fortiora procedendum.
2. Medicamenta interdum intermittenda, & mutanda.
3. In febribus nothis & longis, quæ producuntur ad 2. vel 3. menses, materia in visceribus secundæ concoctionis præpara-

paranda, viæ aperiendæ, evacuandum, idq; repetendum, & viscerum ratio habenda.

Febris Putrida.

Curatur 1. Venæsectione, non semel, sed ter, quatérve in basilicâ.

2. Alterantibus, præparantibus, evacuantibus viscera.

3. Enematibus ante, si suffocatio non impediat, & post venæsectionem, etiam in die accessionis.

4. Purgantibus.

5. Vomitoriis.

6. Victu, potionibus, & julapiis.

7. Topicis ad Epar. Cor.

Synochus putrida.

1. Venæsectio in cubito dextro, mediæ aut internæ, ad ℔ j. pro ratione virium, præmisso tamen, si opus, clystere aut lenitivo.

2. Alterandum, aperiendum, putredini resistendum, pori recludendi, oxymel & mulsa valdè utilis.

3. Crisis expectanda, vel juvanda arte.

4. Vi-

4. Victus tenuis, refrigerans, [illegible] attenuans, detergens sit.

De Continuis.

Fiunt æstate.

sunt periculosæ.

item.

cum rigore in debili, lethales.

cruentis & fœtidis sputis, leth[illegible]

frigore extremorum, & [illegible]

lethales.

item.

distortione oculi, nasi & c[illegible]

item.

difficultate spirandi. & d[illegible]

si sudore superveniente non [illegible]

longa & malæ.

Θεραπεία.

1. Victus refrigerans, hum[illegible] adsint vires.

2. Potus, decoct. hord. [illegible] cerevisia hordeacea. d[illegible]

3. Enema, aut vomitori[illegible] ventriculo, vel lenitiv[illegible] evacuandas.

paranda, via aperiendæ, evacuandus
idq; repetendum, & viscerum ratio h-
benda.

Febris Putrida.

Curatur 1. Venæsectione, non semel
ter, quatenus in basilicâ.
2. Alterantibus, præparantibus, m-
cuantibus viscera.
3. Enematibus ante, si suffocatio
pediat, & post venæsectionem, ...
die accessionis.
4. Purgantibus.
5. Vomitoriis.
6. Victu, potionibus, & julapiis
7. Topicis ad Epar. Cor.

Synochus putrida.

1. Venæsectio in cubito dextro, ...
aut internæ, ad ℔j. pro ratione ...
præmisso tamen, si opus, clystere ...
nitivo.
Alterandum, aperiendum, putredini ...
sistendum, pori recludendi, oxym...
mulsa valdè utilis.
Crisis expectanda, vel juvanda ...
4 ...

---

4. Victus tenuis, refrigerans, humectans,
attenuans, detergens sit. S. A.

De Continuis.

Fiunt æstate.	3. 21.
sunt periculosa.	4. 45.
item.	7. 62.
cum rigore in debili, lethales.	4. 46.
cruentis & fœtidis sputis, lethales.	4. 47.
frigore extremorum, & ardore interno, lethales,	4. 48.
item.	7. 72.
distortione oculi, nasi &c. lethal.	4. 49.
item.	7. 73.
difficultate spirandi, & delirio, leth.	4. 50.
si sudore superveniente non solvuntur, fiunt longa & mala.	4. 56.

Θεράπευσις.

1. Victus refrigerans, humectans, tenuis, si adsint vires.
2. Potus, decoct. hord. Corn. Cerv. passu l cerevisia hordeacea, defæc.
3. Enema, aut vomitorium, si materia in ventriculo, vel lenitivum ad primas vias evacuandas.

 4. Ve-

4. Vena aperienda in die remissiori.
5. Materia copiosa præparanda, evacuanda, frigidis, humidis, abstergentibus, roborantibus.
6. Cutis rarefacienda frictionibus &c.
7. Epithemata, olea, unguenta, non actù frigida sint, sed potestate.
8. In vigore temperatè frigida cordi vel Epati applicari possunt; non autem ingruente paroxysmo. Cordi tamen tepidâ non nocent.

9. In continuis symptomaticis.

1. Pars affecta curanda.
2. Lipyriæ, victu refrigerante & roborante, cum pauco vino pro potu aquâ, julapiis, succurritur; alvus dura clystere lenienda; venæsectio autem & purgatio cautè adhibenda.
3. Typhodes, ut ardens, tractatur.
4. Crymodes, ut peripneumonia.
5. In lentis, aperiendum, attenuandum, detergendum. 2. appropriata & roborantia eligenda. 3. per intervalla leniter purgandum. 4. suo tempore diuretica pro-

prosunt. 5. topica mollie-
tientia, si opus.
6. Si ex partis corruptione, cu
quæ ulcerum & fistularu
7. Si ex contentis corruptis
vomitu, vel abluentibus,
tollenda. 2. putredini &
dum.

10. In continuis comit

1. Motus naturæ non impe
pè per sudorem juvandu
cuanda, venæ sectioné a

Febres compo

Curantur ut simplices,
compositis, modò ju
pentur, in die nim. levi
horâ mitiori.

De Intermitten

Sua habent signa.
periculo vacant.
quæ difficilè judicentur?
in paroxysmis cibus nocet.
cum rigore solvuntur.

prosunt. 5. topica mollientia & discu-tientia, si opus.

6. Si ex partis corruptione, curatio eadem, quæ ulcerum & fistularum internarum.

7. Si ex contentis corruptis. 1. causa vel vomitu, vel abluentibus, evacuantibus, tollenda. 2. putredini & calori resistendum.

10. In continuis comitatis.

1. Motus naturæ non impediendus, sed sæpè per sudorem juvandus. 2. causa evacuanda, venæ sectione aut lenitivo.

Febres compositæ.

Curantur ut simplices, sed medicamentis compositis, modò justo tempore usurpentur, in die nim. leviori accessionis, vel horâ mitiori.

De Intermittentibus.

	S. A.
Sua habent signa.	1. 12.
periculo vacant.	4. 43.
quæ difficilè judicentur?	4. 30.
in paroxysmis cibus nocet.	1. 11.
cum rigore solvuntur.	4. 63.

Θεράπευσις

1. Tempore ἀπυρεξίας, aut præparandum, aut purgandum.
2. Ante sufficientem purgationem, venæsectio nocet, & facit continuam.
3. Sudoris provocatio plerunq; ut in tertianis, salubrior est, quàm urinæ; in continuis autem contrà, exceptis tamen malignis & pestilentialibus.
4. Die paroxysmi, nec digerendum, nec crudâ adhuc materiâ purgandum, sed vomere licet. Monav. autem apparente etiam imperfectâ coctione in urinis semper exhibet purgans, ut finem suum ante invasionem compleat.
5. Ante paroxysmum alvus sit laxa, & ventriculus à cibo vacuus. Præmissis universalibus in phlegmaticâ, vini potus sanavit.
6. In principio paroxismi vomitus spontaneus juvandus.
7. In paroxysmo potus nimius vitetur. V.S. autem debito tempore & certis circumstantiis proficit.

8. In

8. In declinatione paroxys
potus, ad sudorem promo
9. In fine paroxysmi, som
bona.
10. Epicarpia & amuleta, p
usurpentur.
11. In malignâ & Epidemi
purgationes cautè adh
etiam omittendæ, inte
xysmo vel simul, præsen
bus, si Natura fortis,
atrocia sint, vel successi
febrifuga autem & ale
stante accessione, prof
ex appropriatatis præ
rientibus, & leniter e
termissionis.

Quotidia

1. Enema aut leniens.
2. Victus primis tribus d
nuis, si cruditates in v
viis adsunt; si non,
statu autem accedent
3. Venæsectio vix locum

8. In declinatione paroxyſmi conceditur potus, ad ſudorem promovendum.
9. In fine paroxyſmi, ſomnus & ſudor, bona.
10. Epicarpia & amuleta, poſt univerſalia, uſurpentur.
11. In malignâ & Epidemiâ, venæſectio & purgationes cautè adhibendæ, ſæpè etiam omittendæ, interdum vel paroxyſmo vel ſimul, præſentibus indicantibus, ſi Natura fortis, & ſymptomata atrocia ſint, vel ſucceſſivè celebrandæ: febrifuga autem & alexipharmaca, inſtante acceſſione, proſunt, deinde infuſa ex approprietatis præparantibus, apperientibus, & leniter evacuantibus, die intermiſſionis.

Quotidiana.

1. Enema aut leniens.
2. Victus primis tribus diebus ab initio tenuis, ſi cruditates in ventriculo & primis viis adſunt; ſi non, plenior eſſe poteſt, ſtatu autem accedente, ſenſim dematur.
3. Venæſectio vix locum habet, niſi urinæ

rubi-

rubicundiores, & craſſiores, aliaq; conſentiant, in medio interdum paroxyſmo, ſed tardiùs, nec ab initio.

4. Vomitus, poſt attenuationem materiæ craſſæ in ventriculo, incipiente paroxyſmo ſæpiùs inſtituatur, ſi caput non ſit debile.

5. Materia reliqua per vices appropriatis præparetur; deinde evacuetur, ſignis coctionis apparentibus.

6. Viſcera primæ & ſecundæ concoctionis roboranda, eorumq; obſtructiones aperiendæ.

7. Præmiſſis præmittendis, diuretica & ſudorifera utenda.

8. In principio paroxyſmi ſomnus vitetur, in fine permittatur.

9. In continua.

1. Non refrigerandum & humectandum, ſed calefaciendum, & incidendum, deinde evacuandum, ut ſuprà.

2. Venæſectio rarò & non temerè inſtituenda.

3. Ventriculi & Epatis virium ratio habenda, ac ſymptomata lenienda.

4. Cibi εὐπεπτοι ... ſtergentes; in principio, hy... revifia defæca apparente co... oligophoron.

10. In Epialâ

1. Fortioribus attenuantibu... bus opus.

2. Purgantibus per epicraſi...

11. In Syncopali,

1. Cautè agendum, frictio... mùm & lenientibus ac cly...

2. Humores reliqui coque... admixtis ſemper contra... ſcera roboranda.

3. Vinum conceditur, & ... hyſſopo.

12. Duplex Quoti...

Curatur, ut ſimplex, habit... paroxyſmi, & tempori... medicamentorum.

De Tertiana...

Fit æſtate.

Vacat periculo.

...que periculoſa.

4. Cibi εὐαπεπτοι καὶ εὔχυμοι, incidentes, abstergentes; in principio, hydromel, & cerevisia defæc. apparente coctione, vinum oligophoron.

10. In Epialâ

1. Fortioribus attenuantibus, & incidentibus opus.
2. Purgantibus per epicrasin.

11. In Syncopali.

1. Cautè agendum, frictionibus potissimùm & lenientibus ac clysteribus.
2. Humores reliqui coquendi, evacuandi, admixtis semper contra syncopen, & viscera roboranda.
3. Vinum conceditur, & hydromel cum hyssopo.

12. Duplex Quotidiana.

Curatur, ut simplex, habitâ tantùm ratione paroxysmi, & temporis adhibendorum medicamentorum.

quan-

quando terminatur? 4. 59.

De Ardente.

Fit æstate. 3. 21.
quando sitim non inferat? 4. 54.
solvitur rigore. 4 58.
delirio. 6. 26.

Θεράπευσις intermittentis.

1. Humor putridus evacuandus, & calor alterandus.
2. Bilis per vomitorium educatur, si ad ventriculum tendit, inprimis in nothâ; si ad alvum, per lenientia.
3. Vomitus vel die quietis post cibum, vel naturâ indicante & propensâ, ante paroxysmum instituendus.
4. Materia in primis viis educenda, benignis & non fortibus medicamentis, etiam enematibus.
5. Reliqua materia digerenda, coquenda, frigidis aperientibus.
6. Apparentibus signis coctionis, evacuanda pharmaco aut clystere, post tertiam aut quartã nimirum accessionem, qua-

quarum ipsâ die Monav. p[...]
4. vel 5 ante paroxysm.
7. In dextro vel sinistro brach[...]
ternæ aut mediæ sectio, di[...]
Exquisita, parca sit, & no[...]
paroxysmum.
8. Post evacuationes, diure[...]
fera prosunt, cum febrifu[...]
roboranda.
9. Die paroxysmi, non nisi u[...]
tate, aut Naturâ monstr[...]
ctionem in ventriculo de[...]
gantia exhibenda, & v[...]
quisitâ autem sint miti[...]
tiora.
10. Sudor in fine paroxy[...]
11. Exquisita, ut conti[...]
in hâc
12. Victus ratio eadem.
13. In nothâ, extremè te[...]
largior tamen morbu[...]
14. In sene curanda est, vi[...]
mido.
15. *In continuâ*, Ca[...]

quarum ipsâ die Monav. præstitit horis 4. vel 5. ante paroxysm.

7. In dextro vel sinistro brachio, venæ internæ aut mediæ sectio, die ἀπυρεξίας, in Exquisita, parca sit, & non ante tertium paroxysmum.

8. Post evacuationes, diuretica, & sudorifera prosunt, cum febrifugis, & viscera roboranda.

9. Die paroxysmi, non nisi urgente necessitate, aut Naturâ monstrante, ante coctionem in ventriculo debiti, leniter purgantia exhibenda, & vomitoria; in exquisitâ autem sint mitia, in nothâ fortiora.

10. Sudor in fine paroxysmi optimus.

11. Exquisita, ut continua, curatur, & in hâc

12. Victus ratio eadem.

13. In nothâ, extremè tenuis diæta, mala; largior tamen morbum non augeat.

14. In sene curanda est, victu frigido & humido.

15. In continuâ, Causo, seu Ardente.

1. Vi-

1. Victus tenuissimus, si vires ferant, & potus aquæ frigidæ, materia concoctâ.
2. Frigida sint intensiora, quàm intermittentis.
3. Alvus semper sit laxa.
4. Curâ, ut aliarum acutarum.
5. Clysteres igitur mollientes, refrigerantes, actu vix tepidi injiciendi, & prosunt potiones minorantes.
6. Vena secetur, non tamen in augmento, aut statu, nec in naturâ merè biliosâ.
7. Alterandum, præparandum, & si natura post coctionem non evacuat, arte instituendum, per alvum, urinam, sudorem.
8. Topica ad cor, Epar, dorsum, non ante statum prosunt.
9. Caput roboretur in vigore frigidis, non autem paroxysmo ingruente, & præsente plethorâ.
10. Vigiliæ & symptomata citò corrigenda.

11. In nothâ.

1. Sanguis, præmissis præmittendis, parciùs mittatur.

2. Hu-

2. Humor pituitosus præpare-
tur, viscera roborentur.
3. Cibus sit εὔπεπτος & ...
vinum album, tenue, ce...
coa defæc.
4. Animi παθήματα moder...

16. Duplex, aut triplex
Curatur, ut simplex, habitâ
paroxysmorum.

17. Semitertian...
1. Si supervenit aliis morb...
ipsorum curatur:
2. Si per se incipit, venæ sec...
nulla, præsertim si pitui...
3. Humor uterque præ...
gandus, suprà vel infrà
crasin.
4. Viscera roboranda.
5. Si ab inflammatione, ...
6. Si maligna, vid. feb. ma...
7. Victus sit temperatus, ...
dat, frigidus, humidus...
decoctum absinth. pr...

2. Humor pituitoſus præparetur, evacuetur, viſcera roborentur.
3. Cibus ſit εὔπεπτος καὶ εὔχυμος; potus, vinum album, tenue, cereviſia hordeacea defæc.
4. Animi παθήματα moderentur.

16. Duplex, aut triplex Tertiana.

Curatur, ut ſimplex, habitâ tamen ratione paroxyſmorum.

17. Semitertiana.

1. Si ſupervenit aliis morbis, pro ratione ipſorum curatur.
2. Si per ſe incipit, venæſectio parca ſit, aut nulla, præſertim ſi pituita abundet. Sed
3. Humor uterque præparandus, purgandus, ſuprà vel infrà, lenibus per epicraſin.
4. Viſcera roboranda.
5. Si ab inflammatione, hæc curanda.
6. Si maligna, vid. feb. malign.
7. Victus ſit temperatus, & ſi bilis abundat, frigidus, humidus. Præſente ſtatu decoctum abſinth. prodeſt.

De

S. A.

De Quartanâ.

Fit æstate. 3. 21.
æstiva brevis. 2. 25.
fit autumno. 3. 22.
estq; longa. 2. 25.
liberat â convulsione. 5. 70.
mala cum hæmorrhagiâ narium. 8. 3.

Θεράπευσις.

1. Venter emolliendus, viæ primæ evacuandæ, clysteribus, vomitoriis (quæ in ipso initio accessionis prosunt, in vere, non hyeme) & aliis purgantibus lenibus, fortia enim nocent.
2. Vena basilica, interna, aut media secetur, die paroxyismi, incipiente accessione, ipso etiam momento novilunii, in sinistro brahio, si massa sanguinea permista sit, & febris non successerit morbis acutis; sanguisque niger aut crassus fluxerit, non flavus & tenuis, ac vere repetatur.
3. Reliquus humor præparetur, deinde per vices & intervalla, sed juxta Monavium vix ante 30. diem purgetur.

4. Ali-

4. Aliquando quiescendum e
negotium committendum
5. Fluxus hæmorrhoidum, b
6. In nimiâ bilis adustione;
& refrigerantia prosunt,
in pituitâ verò & melanc
humectantia.
7. Ultimò diuretica, & sud
læ, thermæ, ac balnea
admittuntur.
8. Topica ad partes fovent
paroxysmi dolentes, ad
incipiente horrore.
9. Diæta secundùm vire
nem ordinanda.
10. Ob succos crudos ten
11. A cibo flatuoso, salso
dum succum generant
12. Septem aut 8. horis
xysmos, cibandum.
13. Potus, vinum tenue,
rum, cerevisia bene de
14. Exercitia die intermi
15. Venus immodica noc

Fit æstate.
æstiva brevis.
fit autumno.
estq; longa.
liberat à convulsione.
mala cum hæmorrhagiâ narium.

Θεραπεία.

1. Venter emolliendus, vix prius... andæ, clysteribus, vomitoriis... ipso initio accessionis prosunt... non hyeme) & aliis purgan... bus, fortia enim nocent.
2. Vena basilica, interna, aut media... die paroxysmi, incipiente acc... ipso etiam momento novilunii, ... stro brachio, si massa sanguinea... sit, & febris non successerit m... tis; sanguisque niger aut crassus... non flavus & tenuis, ac vere rep... Reliquus humor præparetur, de... per vices & intervalla, sed juxta... vium vix ante 30. diem purgetur.

4. Aliquando quiescendum est, & Naturæ negotium committendum.
5. Fluxus hæmorrhoidum, bonus.
6. In nimiâ bilis adustione; humectantia & refrigerantia prosunt, sed temperata; in pituitâ verò & melancholiâ, calida & humectantia.
7. Ultimò diuretica, & sudorifera, acidulæ, thermæ, ac balnea in declinatione admittuntur.
8. Topica ad partes foventes, & tempore paroxysmi dolentes, adq; spinam dorsi, incipiente horrore.
9. Diæta secundùm vires & consuetudinem ordinanda.
10. Ob succos crudos tenuiùs alendum.
11. A cibo flatuoso, salso, crassum & viscidum succum generante abstinendum.
12. Septem aut 8. horis ante & post paroxysmos, cibandum.
13. Potus, vinum tenue, album, non austerum, cerevisia bene defæcata.
14. Exercitia die intermissionis prosunt.
15. Venus immodica nocet.

16. In Continuâ.

1. Si melancholia in venis majoribus sanguini permiſta, vena ſecetur, præmiſſo lenitivo.
2. Præparetur, & poſtridie exacerbationis purgetur, primò lenibus, deinde fortioribus.
3. Plus humectandum & refrigerandum; parciùs autem calefaciendum, & attenuandum, quàm in intermittente.
4. Fervor humorum debitè mitigandus, & vires confortandæ.
5. Diuretica & ſudorifera, non tamen ità calida, exhibenda.
6. Cibus parciùs nutriat, magisq; refrigeret, quàm ſuprà.
7. Vini uſus parcior, vel nullus, ſi calor nimius.

17. Duplex, triplex.

Curantur; ut ſimplex, habitâ ratione humorum & paroxyſmorum.

Quintana, &c.

Curantur, ut Quartana, & aliæ longæ.

Erra-

1. Venæſectione è dextro brac
2. Aperientibus, attenuantibu
3. Purgantibus mixtos humo vè, vel vomitoriis.
4. Victu, ut in Quartanâ.

Febris Hectica.

1. Refrigerandum, ſed cau exiccando, tutiùs enim non tamen intensè calefac vel medicamentis, vel diæ
2. Cibus ſit εὔπεπτος ϗ εὐ hordeacea, panatellæ, o li gallinacei, caro hædin
3. Lac humanum, aſinin vaccinum, proſunt, ne tur, utile eſt mel aut ſac
4. Ex cochleis, cancris, ra cum ptiſanâ parantur j ſelli &c. ex carne gallin bovin, deſtillata.
5. Cibi ſint potiùs liqui pauci, at frequentes.

16. In Continuâ.

1. Si melancholia in venis majoribus [san]guini permista, vena secetur, p... lenioro.
2. Præparetur, & postridie exact... purgetur, primò lenibus, deinde ... ribus.
3. Plus humectandum & refrigera[ndum], parciùs autem calefaciendum, & ... nuandum, quàm in intermitte[nte].
4. Fervor humorum debitè minu[endus], vires confortandæ.
5. Diuretica & sudorifera, non ... calida, exhibenda.
6. Cibus parciùs nutriat, magis ... rer, quàm suprà.
7. Vini usus parcior, vel nullus, ... mius.

17. Duplex, triplex, ... rantur, ut simplex, habitâ ratione ... morum & paroxysmorum.

Quintana, &c.

...ntur, ut Quartana, & aliæ longæ ...

Erratica.

1. Venæsectione è dextro brachio, si opus.
2. Aperientibus, attenuantibus.
3. Purgantibus mixtos humores tempestivè, vel vomitoriis.
4. Victu, ut in Quartanâ.

Febris Hectica.

1. Refrigerandum, sed cautè, nec valdè exiccando, tutiùs enim humectatur, non tamen intensè calefaciendo. Fitque vel medicamentis, vel diætâ.
2. Cibus sit εὔπεπτος καὶ εὔχυμος, ptisana hordeacea, panatellæ, ova recentia, pulli gallinacei, caro hædina &c.
3. Lac humanum, asininum, caprinum, vaccinum, prosunt, ne tamen coagulentur, utile est mel aut saccharum.
4. Ex cochleis, cancris, ranis viridibus &c. cum ptisanâ parantur juscula, & morselli &c. ex carne gallin. capon. vitulin. bovin. destillata.
5. Cibi sint potiùs liquidi, quàm crassi, pauci, at frequentes.

6. Potus, cerevisia defæcata, vinum aquosum, &c.

7. Quies, somnus, tranquillitas, satietas, gaudium &c. bona. Lectus, propè decursus aquarum. Culcitra, non ex plumis, nisi interposito corio.

8. Curatur, ut sicca ventriculi Intemperies.

9. In simplici magna remedia nocent, in putridâ autem, non sunt negligenda.

10. Epithemata refrigerantia, humectantia, cordi & pulsibus prosunt. item

11. Emplastra refrigerantia, pectori & partibus vicinis.

12. Balneum aquæ dulc. in quâ emollientia & pinguefacientia coxerint, aut ex lacte, est opt.

13. Post balneum unctiones corporis & spinæ dorsi cum oleis refrigerantibus, & unguentis resumptivis.

14. Noduli olfaciendi ex narcoticis, & jucundis refrigerantibus.

15. Si ab inflammatione visceris, ulcere, febre putridâ, hæc priùs tollantur, illâ tamen

men non neglectâ. Signa erg
perpendenda, materia præp
riendum, leviter purgandu
aliquid contra hecticam a

Ephemera, polyhemera, &
putredine.

1. Curatio pro ratione cau
2. Calor alterandus, poricl
& materia peccans evacu
ne nimium, sive per pur
venæsectionem, præse
sicco, nec diutiùs omit
in calido & humido, au
3. Victus sit, humectans
bus [illegible]
hord. & cæteri condit
succo citri, granat. rib
sto autem & sacchar
4. Potus, decoctum ho
cerevisia bene defæc
sed album, tenue, nisi
cephalagia &c.
5. Balneum in declina
levi frictione, si n

men non neglectâ. Signa ergò diligenter perpendenda, materia præparanda, aperiendum, leviter purgandum, & semper aliquid contra hecticam admiscendum.

Ephemera, polyhamera, & synochæ sine putredine.

1. Curatio pro ratione causarum variat.
2. Calor alterandus, pori clausi aperiendi, & materia peccans evacuanda, sed cave, ne nimium, sive per purgationem, sive venæsectionem, præsertim in calido & sicco, nec diutiùs omittatur, præsertim in calido & humido, aut polyhemera.
3. Victus sit, humectans & refrigerans, cibus εὐπεπτος καὶ εὔχυμος, ut cremor hord. & cæteri conditi lactucâ, acetosâ, succo citri, granat. rib. berber. aceto. musto autem & saccharo abstinendum.
4. Potus, decoctum hord. oxymel dilutius, cerevisia bene defæcata, vinum etiam, sed album, tenue, nisi adfuerit Ira, bubo, cephalagia &c.
5. Balneum in declinatione prodest, cum levi frictione, si nulla in primis venis

cruditas, viſcerum obſtructio, durities, imbecillitas; aliâs rationi victûs maximè inſiſtendum.

6. Cauſæ evidentes oppugnandæ.

7. Si eſt à nimio aëris calore; locus frigidior, medicamenta refrigerantia, & cibi humidiores eligendi.

8. Si à denſitate cutis, ex frigore, vel re adſtringente, ſive exiccante; aut rarefaciendum & aperiendum, ut frictionibus, oleis temperat. ſudore; aut potu, & cibo humectandum & refrigerandum mediocriter.

9. Si à cibo crudo, qui per ſomnum & quietem, oleisq; externis corrigi nequit; vomitus, vel lene purgans prodeſt, præparatio, evacuatio, roboratio.

10. Si à repletione nauſeativâ; vomitus, materia reliqua præparanda, & evacuanda, ventriculus internè & externè corrigendus, parciùs nutriendum.

11. Si à potu nimio; vomitus & laxatio alvi.

12. Si à fame, vel ſiti; hordeatum, avenatum, & alii cibi, interdum balneum, ſomnus, quies.

13. Si

13. Si à labore, & motu ...
tâ purgatione, quies, cibi ...
quenter, corporis humecta...
ratio, vini uſus mediocris.

14. Si à vigiliis; ſomnus, qui...
broch. cum decocto ex ...
rant, & humectant.

15. Si à nimiâ evocatione; a...
& ventriculus roborand...

16. Si ab obſtructione ex h...
venæſectio & medicam...
non vinum.

17. Si ab irâ, triſtitiâ, curis...
mi vitentur, moderen...
contraria deducatur, ...
calidâ.

18. Si ab abſceſſu, tum...
runculis, carbuncul...
cro, &c. præmiſſis p...
tollatur, victus ſit te...

19. Si à dolore, hic ſed...

20. Si à ſyncope; cure...
num odoriferum, vi...

13. Si à labore, & motu nimio vel imminutâ purgatione, quies, cibi euchymi frequenter, corporis humectatio & refrigeratio, vini usus mediocris.

14. Si à vigiliis; somnus, quies, capitis embroch. cum decocto ex herbis refrigerant, & humectant.

15. Si à nimiâ evocatione; adstringendum, & ventriculus roborandus.

16. Si ab obstructione ex humorum copiâ; venæsectio & medicamenta aperientia, non vinum.

17. Si ab irâ, tristitiâ, curis &c. affectus animi vitentur, moderentur, vel animus ad contraria deducatur, balneetur in aquâ calidâ.

18. Si ab abscessu, tumore, bubonibus, furunculis, carbunculis, podagrâ, igne sacro, &c. præmissis præmittendis, causa tollatur, victus sit tenuior, vinum nullũ.

19. Si à dolore, hic sedandus.

20. Si à syncope; curetur ipsa, bibatur vinum odoriferum, vitetur tristitia.

S. §.

De Sudoribus febrium.

Sunt signum prognosticum. 1.12.
quando multi? 3. 6.
Æstivi. 3. 21.
indicant affectum. 4. 38.
continui quid? 7. 61.
Critici. 4. 36.
die critico facti qui periculosi? 8. 4.
Symptomatici. 4. 56.
frigidi. 4. 37.
item. 8. 4.
sudatiuncula. 8. 4.

Θεραπεῦσις.

1. Critici, & mediocri quiete, & calore adjuvandi.
2. Nimii curantur humorum tenuium incrassatione, vel apertorum pororum refrigeratione, ab aëre, tegumentis ablatis.
3. Si à retentrice facultate debili, styptica frigida internè & externè prosunt; si ab expultrice stimulatâ, eadem, ut & diversio.
4. Sudor non cohibeatur, ante humoris peccan-

peccan-

peccantis evacuationem, manifestam alleviationem adsint.

5. Si sudor in declinatione fi gida removenda.
6. Sudor calidus in toto c decretoriis, morbum sol
7. Decretorio die, signis su patentibus, Natura juve

De Rigoribus

à frigido.
item.
à quâ parte incipiant?
si fiunt sexto die.
Critici.
lethales.
quotidiani.

Θεραπ

1. Non fortes & critici levis calefactio extre
2. Removentur; si hu alterantur, pori aperi &c.
3. Ante adventum rigo

Θεραπεία.

1. Critici, & mediocri quiete, & cal... juvandi.
2. Nimii curantur humorum ... crassatione, vel apertorum pororum ... frigeratione, ab aëre, tegumentis ... tis.
3. Si à retentrice facultate debili, ... frigida internè & externè profusi; ... expultrice stimulatâ, eadem, ut ... versio.
4. Sudor non cohibeatur, ante humoris peccantis

peccantis evacuationem, & patientis manifestam alleviationem, modò vires adsint.

5. Si sudor in declinatione fit, extrema frigida removenda.
6. Sudor calidus in toto corpore, diebus decretoriis, morbum solvit.
7. Decretorio die, signis futuri sudoris apparentibus, Natura juvetur.

Θεραπεία.

1. Non fortes & critici sinendi, & sufficit levis calefactio extremorum.
2. Removentur; si humores divertuntur, alterantur, pori aperiuntur frictionibus &c.
3. Ante adventum rigoris exhibendus potus

ꝑus calidus aut frigidus, pro humoris conditione.

4. Materia minuenda per vomitum, inprimis in Quartanâ &c. &

5. Frigida calefacienda, crassa attenuanda, viscida incidenda.

De Symptomatibus febrium.

	S.A.
delirium in continuâ lethale.	4. 50.
timores in somniis, malum.	4. 67.
tremores delirio solvuntur.	6. 26.
surditas.	4. 60.
lacryma quid?	4. 52.
item.	8. 2.
hæmorrhagia narium solvit.	4. 60.
alvum humectat.	4. 27.
lentor cira dentes, à fortibus febribus.	4. 53.
strangulatio, lethalis.	4. 35.
item.	4. 34.
spiratio interrupta, convulsionem significat.	4. 68.
spirandi difficultas, lethalis.	4. 50.
tussis sicca sitim avertit.	4. 54.
tabes, mala.	2. 28.

ven-

ventriculi æstus & dolor, mal
suspiria luctuosa, malum.
vomitus sanguinis, malum.
dolor circa viscera, malum.
icterus ante septimum, malu
quo die bonus?
hypochondriorum murmur
alvi profluvium solvit.
sedimenta urinæ farinacea

bubo malus, exceptis diariis
sudor non solvens, malus.
abscessus non solventes m
morbum.
Excreationes bonæ, malæ.
externorum frigus, &
cum siti, lethal.
lassitudo minatur abscess
Recidiva quando, & und
Convulsiones sunt malæ.
item.
item.
in continuâ, letha
quando futura.

Victus morborum.

1. Diæta præstat pharmacis.
2. Ita instituenda est, ut virtus sufficiat in statu morbi salutaris superare morbum.
3. In principio morbi materialis, tenuiùs; in progressu, pleniùs cibandum, si nimirum materia paulatim incipit repurgari: contra in principio, pleniùs; in augmento, tenuiùs; in statu, tenuissimè, si morbus cognitus, simplex & non complicatus est, nec paulatim, solvitur, virtusq; constat.
4. In Peste, melancholiâ, ser... rium gratiâ, copiosius nu...
5. In acutâ febri, ptisana... morbo exactè peracuto, ... extremè tenuissimus, in ... acuto, tenuissimus; in e... nuis; in aliis, modicus, r... nisi sint ex consumption...
6. In febribus acutis, ten... quàm in aliis morbis acu... autem longis, minus te... aliis chronicis.
7. Virtus fortis requirit ... debilis, parum & sæpè...
8. Aversantibus cibum ... alimentum præparar...
9. Victus mutandus, ... ram, ætatem, exercit... morbi genus.
10. Consuetudo sempe... dò non trahat ad m...
11. In febrium declina...

plicatus est, nec paulatim, sed unâ crisi solvitur, virtusq; constat.

4. In Peste, melancholiâ, servandarum virium gratiâ, copiosiùs nutriendum.

5. In acutâ febri, ptisana optima est. in morbo exactè peracuto, convenit victus extremè tenuissimus, in simpliciter peracuto, teunissimus; in exactè acuto, tenuis; in aliis, modicus, rarissimè plenus, nisi sint ex consumptione.

6. In febribus acutis, tenuior esse debet, quàm in aliis morbis acutis: in febribus autem longis, minus tenuior, quàm in aliis chronicis.

7. Virtus fortis requirit plus, sed rariùs: debilis, parum & sæpè.

8. Aversantibus cibum præsentibus, noli alimentum præparare.

9. Victus mutandus, secundùm Naturam, ætatem, exercitia, anni tempus, & morbi genus.

10. Consuetudo semper attendenda, modò non trahat ad mala symptomata.

11. In febrium declinatione, & signis co-
ctionis

ctionis apparentibus, viribusq; debilibus, vinum tenue & album conceditur; nocet autem, ubi delirium, morbus crudus, febris ardens, inflammatio interna, cephalalgia ingens.

12. Somnus nocturnus in intermittentibus prodest, non verò in paroxysmis:

De Morbis partium internarum & primò.

De ventriculi Affectibus. S. A.

Hyeme & vere calidissimus. 1. 15.
Æstus in febribus malus. 4. 65.
à dolore diuturno, suppuratio. 7. 22.
sanguis effusus suppuratur. 6. 20.
dolores sublimes, leviores. 6. 7.
& è contra. 67.
cardiogmos purgationem indicat. 4. 17.
In febribus, malum. 4. 65.
vulnera, lethalia. 6. 18.

De Ructu.

Acidus à Lienteriâ, bonus. 6. 1.
non notat pleuriticos. 6. 33.

Θεράπευσις.

1. Medicamenta ad ventriculi affectus, ori sint grata.
2. Cibi igitur medicamentosi exhibendi.

3. Faci-

3. Facilè ructantes fugiant
flatulenta frigus externum
pedibus.
4. Ordo servandus est in ci
ptione, ita ut liquida &
tantur, solidioribus &
5. Lac & pisces non suma
mensâ cum acetosis, qu
punt.
6. Lac & vinum simul sum
debili nocent.
7. Panis ventriculum rob
juvat, bilisq; congeriem
nùs gravat, faciliusq;
caro, cujus tamen rep
est, ut panis immodic
8. Panis pridianus & frig
non recens & calidus;
lidi, quia frigidi corru
sæpè in humorem ab
mum.
9. Cibus in ventriculo
bet.
10. Alimenta non cons

3. Facilè ructantes fugiant repletionem, flatulenta frigus externum, maximè in pedibus.
4. Ordo servandus est in ciborum assumptione, ita ut liquida & εὔπεπτα præmittantur, solidioribus & δυσπέπτοις.
5. Lac & pisces non sumantur in eadem mensâ cum acetosis, quia sese corrumpunt.
6. Lac & vinum simul sumpta ventriculo debili nocent.
7. Panis ventriculum roborat, coctionem juvat, bilisq; congeriem prohibet, & minùs gravat, faciliusq; coquitur, quàm caro, cujus tamen repletio non ita mala est, ut panis immodica.
8. Panis pridianus & frigidus assumendus, non recens & calidus: pisces autem calidi, quia frigidi corrumpuntur facilè, & sæpè in humorem abeunt veneno finitimum.
9. Cibus in ventriculo fluctuare non debet.
10. Alimenta non consueta, fugienda; nec

ingrata ventriculo debili ingerenda.

11. Varietas condimentorum & salsamentorum vitanda, ne plus appetatur, quàm concoquatur.

12. Simplex cibus multiplici & vario præferendus est, nisi alter alterius vitium emendet.

13. Pro quantitate caloris innati viscerum concoctionis, cibus offerendus est.

14. Ventriculus igitur debilis pauco indiget.

15. Edax naturâ sive consuetudine, copiosiùs cibètur.

16. Rarâ cute præditi, decrepiti, & qui multos spiritus, eosq́ tenuissimos consumunt, largiùs reficiendi.

17. Debiles partitim & non simultaneè nutriendi.

18. Si præcessit labor modicus, augeri potest cibus; si immodicus minuatur, & gradatim augeatur.

19. Si secuturus est somnus, largior esse potest cibus; si labor, parcior.

20. Lautiùs cœnandum, quàm prandendum.

21. Bis in die comedere conv

22. Inedia magis nocet ven
satietas.

23. Saturitas, post transacta
centissima.

24. Nihil est deterius, quà
dum super incoctum, ni

25. Frequens cibus boni su
corrupti, acris & morda
corrigit atq; infrænat.

26. Vinum dilutum in no
bilitat ventriculum.

27. Mutatio à cibo ad po
quoad novum, ab alb
nui ad crassum, à vino
motum gignit acrimo
morum magis lædit, q

28. Vigiliæ immodicæ,
nus debilitant coction
nus: vespertinus, non
dianus autem certis c

29. Quod si dormire neq
deambulando post pr
circuitus.

ingrata ventriculo debili ingeren

11. Varietas condimentorum & fercu
lorum vitanda, ne plus appetatur,
concoquatur.

12. Simplex cibus multiplici & vari
ferendus est, nisi alter alterius
mendet.

13. Pro quantitate caloris innati
concoctionis, cibus offerendus
14. Ventriculus igitur debilis pa
get.

15. Edax naturâ sive consuetu
siùs cibetur.

16. Rarâ cute præditi, decrepiti,
multos spiritus, eosq; tenuiss
sumunt, largiùs reficiendi.

17. Debiles paulatim & non
nutriendi.

Si præcessit labor modicus,
potest cibus; si immodicus mi
gradatim augeatur.

Si secuturus est somnus, largi
potest cibus; si labor, parciet.

Lautiùs cœnandum, quàm pra

21. Bis in die comedere convenit.

22. Inedia magis nocet ventriculo, quàm satietas.

23. Saturitas, post transactam famem, nocentissima.

24. Nihil est deterius, quàm sumere crudum super incoctum, nimisq; satiari.

25. Frequens cibus boni succi, humoris corrupti, acris & mordacis pravitatem corrigit atq; infrænat.

26. Vinum dilutum in non consuetis debilitat ventriculum.

27. Mutatio à cibo ad potum, à vino antiquo ad novum, ab albo ad nigrum, à tenui ad crassum, à vino ad aquam, humorum gignit acrimoniam, à quiete ad motum magis lædit, quàm è contrà.

28. Vigiliæ immodicæ, ut & somnus diurnus debilitant coctionem, non nocturnus: vespertinus, non matutinus: meridianus autem certis conditionibus.

29. Quod si dormire nequeas, plures lentè deambulando post prandium absolvas circuitus.

30. Fæces alvi retentæ coctionem turbant.

31. Otiosi, & qui vitam sedentariam agunt, multisq; carnibus & vino utuntur, sæpè sunt purgandi.

32. Otiosis in septimanâ semel vel bis jejunandum.

33. Intemperies.

1. Contrariis alteranda, sed temperatis, sive calidis, sive frigidis.
2. Si intemperies calida tanta est, ut cor calefiat, admiscenda febrilia.
3. Intemperies successivè tollenda, frigida igitur calidis, ne tamen exiccando humiditatem, nimiam privativam frigiditatem inducamus.
4. In intemperie cum materiâ, hæc leviter, & per epicrasin, evacuanda, deinde alterandum, & roborandum; pituita, vomitoriis, sed non fortibus, vel lenitivis per alvum. crassa, viscosa, & quasi impacta; prius præparanda.
5. Intemperies cum bile, refrigerantibus & humectantibus, deinde cholagogis.
6. Si ex humore à capite; evacuandus, deinde

inde vitiosa dispositio parti
debito modo tollenda.

7. In nudâ intemperie, hie
num est; non autem in pit

8. Anorexia, pro causarum
randa.

9. Humores vitiosi abund
vel per alvum educendi,
gendum & confortandu

10. Cruditates inediâ, exerc
bus, si corrigi nequeunt,
stere, purgante tollendæ
mis, balneisq; corrigen

11. In imbecillitate & ob
scerum ac venarum, p
aperientia, incidentia,
inde ventriculus robo
externis, quæ & in an
ri parte, modicè calid
triculo vacuo, applica
re concoctionis; tem
stionis emplastra grav
tamdiu removenda, li
emplastra sunt meli

inde vitiosa dispositio partis mandantis, debito modo tollenda.

7. In nudâ intemperie, hierapicra venenum est; non autem in pituitosâ.

8. Anorexia, pro causarum varietate, curanda.

9. Humores vitiosi abundantes, vomitu vel per alvum educendi, deinde abstergendum & confortandum.

10. Cruditates inediâ, exercitio, frictionibus, si corrigi nequeunt, vomitu aut clystere, purgante tollendæ, aut etiam thermis, balneisq; corrigendæ.

11. In imbecillitate & obstructionibus viscerum ac venarum, prosunt digerentia, aperientia, incidentia, & evacuantia, deinde ventriculus roborandus internis, externis, quæ & in anteriori & posteriori parte, modicè calida, non tepida, ventriculo vacuo, applicanda, etiam tempore concoctionis; tempore verò comestionis emplastra gravia & adstringentia tamdiu removenda, linimenta autem, & emplastra sunt meliora embrochis.

12. In inflammatione.

1. Fortia purgantia fugienda, ubi autem humor jam affluxit, clysteres, & alia lenientia, cum roborantibus, usurpanda,
2. In principio, ubi plethora, & sanguinis affluxus adest, vena secetur, præmisso enemate, deinde affluxus prohibeatur anodynis, homor, qui affluxit, resolvatur, non enim verò suppuratur.
3. Si suppuratio prohiberi nequit, adjuvetur, fovendo calorem ventriculi naturalem.
4. Abscessu rupto, pus lenientibus expurgandum, ulcus perfectè abstergendum, deinde consolidandum, medicamentis cum cibo & potu mixtis.
5. In malignis ulceribus ventriculi & mesenterii, alexipharmaca addenda, ut lign. Guajac. sarsaparill. Chin. &c.

13. In inflatione.

1. Materia, si copiosa, vomitu, vel per alvum educatur, flatus discutiantur; si crassa, viscosa, præparetur digestivis, evacuetur, ventriculus intus & extra roboretur.

2. Fla-

2. Flatus in ventriculo citius
quàm qui in omento, peri
tero.

14. Gula.

1. Si afficitur, abstinendum
& acutis, ob exquisitum
2. Cataplasmata super sp
ponenda.
3. In abscessibus, vena sec
præsertim, si calor inten
triculi inflammatur.
4. In abscessibus frigidis
prica non adhibenda;
re intenso, repellen
anodynis, & resolven
5. In calidis, gargaris
ex repellentibus.
6. Medicamenta sint v
7. Abscessu rupto, abste
ex iis fiat, quæ simu
mationi resistunt. lac
cet. deinde, his præmi
usurpentur.
1. In læsâ deglutitione
talysi linguæ, profun

12. In inflammatione.

1. Fortia purgantia fugienda, ubi ... humor jam affluxit, clysteres, ... nientia, cum roborantibus, ...

2. In principio, ubi plethora, & ... affluxus adest, vena secetur, ... nemate, deinde affluxus proh... anodynis, humor, qui affluxit, ... non enim verò suppuratur.

3. Si suppuratio prohiberi nequ... tur, fovendo calorem ventri... lem.

4. Abscessu rupto, pus lenient... gandum, ulcus perfectè abst... deinde consolidandum, medi... cum cibo & potu mixtis.

In malignis ulceribus ventricul... senterii, alexipharmaca add... lign. Guajac. sarsapatill. Chin...

13. In inflatione.

Materia, si copiosa, vomitu, vel ... m educatur, flatus discuti... ssa, viscosa, præparetur digest... uetur, ventriculos intus & ext... tur.

2. Flatus in ventriculo citiùs discutiuntur, quàm qui in omento, peritonæo, vel utero.

14. Gula.

1. Si afficitur, abstinendum à mordacibus & acutis, ob exquisitum sensum.
2. Cataplasmata super spinam dorsi imponenda.
3. In abscessibus, vena secetur, purgetur, præsertim, si calor intensus, aut os ventriculi inflammatur.
4. In abscessibus frigidis, frigida & styptica non adhibenda; in calidis, & dolore intenso, repellentia maturantibus, anodynis, & resolventia miscenda.
5. In calidis, gargarismi in principio sint ex repellentibus.
6. Medicamenta sint viscida.
7. Abscessu rupto, abstergens gargarismus ex iis fiat, quæ simul dolori & inflammationi resistunt. lac caprinum non nocet. deinde, his præmissis, consolidantia usurpentur.
8. In læsâ deglutitione eadem, quæ in paralysi linguæ, prosunt.

ingrata ventriculo debili ingerenda.

11. Varietas condimentorum & salsamentorum vitanda, ne plus appetatur, quàm concoquatur.

12. Simplex cibus multiplici & vario præferendus est, nisi alter alterius vitium emendet.

13. Pro quantitate caloris innati viscerum concoctionis, cibus offerendus est.

14. Ventriculus igitur debilis pauco indiget.

15. Edax naturâ sive consuetudine, copiosiùs cibetur.

16. Rarâ cute præditi, decrepiti, & qui multos spiritus, eosq́ tenuissimos consumunt, largiùs reficiendi.

17. Debiles partitim & non simultaneè nutriendi.

18. Si præcessit labor modicus, augeri potest cibus; si immodicus minuatur, & gradatim augeatur.

19. Si secuturus est somnus, largior esse potest cibus; si labor, parcior.

20. Lautiùs cœnandum, quàm prandendum.

21. Bis

21. Bis in die comedere conv

22. Inedia magis nocet ve
satietas.

23. Saturitas, post transacta
centissima.

24. Nihil est deterius, quà
dum super incoctum, ni

25. Frequens cibus boni s
corrupti, acris & mord
corrigit atq; infrænat.

26. Vinum dilutum in n
bilitat ventriculum.

27. Mutatio à cibo ad po
quo ad novum, ab alb
nui ad crassum, à vin
motum gignit acrimo
morum magis lædit,

28. Vigiliæ immodicæ,
nus debilitant coctio
nus: vespertinus, non
dianus autem certis

29. Quod si dormire ne
deambulando post
circuitus.

21. Bis in die comedere convenit.
22. Inedia magis nocet ventriculo, quàm satietas.
23. Saturitas, post transactam famem, nocentissima.
24. Nihil est deterius, quàm sumere crudum super incoctum, nimisq; satiari.
25. Frequens cibus boni succi, humoris corrupti, acris & mordacis pravitatem corrigit atq; infrænat.
26. Vinum dilutum in non consuetis debilitat ventriculum.
27. Mutatio à cibo ad potum, à vino antiquo ad novum, ab albo ad nigrum, à tenui ad crassum, à vino ad aquam, humorum gignit acrimoniam, à quiete ad motum magis lædit, quàm è contrà.
28. Vigiliæ immodicæ, ut & somnus diurnus debilitant coctionem, non nocturnus: vespertinus, non matutinus; meridianus autem certis conditionibus.
29. Quod si dormire nequeas, plures lentè deambulando post prandium absolvas circuitus.

30. Fæces alvi retentæ coctionem turbant.
31. Otiosi, & qui vitam sedentariam agunt, multisq; carnibus & vino utuntur, sæpè sunt purgandi.
32. Otiosis in septimanâ semel vel bis jejunandum.

33. Intemperies.

1. Contrariis alteranda, sed temperatis, sive calidis, sive frigidis.
2. Si intemperies calida tanta est, ut cor calefiat, admiscenda febrilia.
3. Intemperies successivè tollenda, frigida igitur calidis, ne tamen exiccando humiditatem, nimiam privativam frigiditatem inducamus.
4. In intemperie cum materiâ, hæc leviter, & per epicrasin, evacuanda, deinde alterandum, & roborandum; pituita, vomitoriis, sed non fortibus, vel lenitivis per alvum. crassa, viscosa, & quasi impacta; prius præparanda.
5. Intemperies cum bile, refrigerantibus & humectantibus, deinde cholagogis.
6. Si ex humore à capite; evacuandus, deinde

inde vitiosa dispositio part
debito modo tollenda.
7. In nudâ intemperie, hi
num est; non autem in p
8. Anorexia, pro causarum
randa.
9. Humores vitiosi abun
vel per alvum educendi
gendum & confortand
10. Cruditates inediâ, exe
bus, si corrigi nequeunt
stere, purgante tollenda
mis, balneisq; corrigen
11. In imbecillitate & ob
scerum ac venarum, p
aperientia, incidentia,
inde ventriculus rob
externis, quæ & in an
ri parte, modicè calida
triculo vacuo, applica
re concoctionis; tem
stionis emplastra grav
tamdiu removenda, li
emplastra sunt melio

inde vitiosa dispositio partis mandantis, debito modo tollenda.

7. In nudâ intemperie, hierapicra venenum est; non autem in pituitosâ.

8. Anorexia, pro causarum varietate, curanda.

9. Humores vitiosi abundantes, vomitu vel per alvum educendi, deinde abstergendum & confortandum.

10. Cruditates inediâ, exercitio, frictionibus, si corrigi nequeunt, vomitu aut clystere, purgante tollendæ, aut etiam thermis, balneisq; corrigendæ.

11. In imbecillitate & obstructionibus viscerum ac venarum, prosunt digerentia, aperientia, incidentia, & evacuantia, deinde ventriculus roborandus internis, externis, quæ & in anteriori & posteriori parte, modicè calida, non tepida, ventriculo vacuo, applicanda, etiam tempore concoctionis; tempore verò comestionis emplastra gravia & adstringentia tamdiu removenda, linimenta autem, & emplastra sunt meliora embrochis.

12. In inflammatione.

1. Fortia purgantia fugienda, ubi autem humor jam affluxit, clysteres, & alia lenientia, cum roborantibus, usurpanda,
2. In principio, ubi plethora, & sanguinis affluxus adest, vena secetur, præmisso enemate, deinde affluxus prohibeatur anodynis, homor, qui affluxit, resolvatur, non enim verò suppuratur.
3. Si suppuratio prohiberi nequit, adjuvetur, fovendo calorem ventriculi naturalem.
4. Abscessu rupto, pus lenientibus expurgandum, ulcus perfectè abstergendum, deinde consolidandum, medicamentis cum cibo & potu mixtis.
5. In malignis ulceribus ventriculi & mesenterii, alexipharmaca addenda, ut lign. Guajac. sarsaparill. Chin. &c.

13. In inflatione.

1. Materia, si copiosa, vomitu, vel per alvum educatur, flatus discutiantur; si crassa, viscosa, præparetur digestivis, evacuetur, ventriculus intus & extra roboretur.

2. Fla-

2. Flatus in ventriculo citiù
quàm qui in omento, pe
tero.

14. Gula.

1. Si afficitur, abstinendu
& acutis, ob exquisitum
2. Cataplasmata super
ponenda.
3. In abscessibus, vena sec
præsertim, si calor inten
triculi inflammatur.
4. In abscessibus frigidis
pica non adhibenda;
re intenso, repellen
anodynis, & resolven
5. In calidis, gargari
ex repellentibus.
6. Medicamenta sint v
7. Abscessu rupto, abste
ex iis fiat, quæ sim
mationi resistunt. la
cet. deinde, his præ
usurpentur.
1. In læsâ deglutition
talysi linguæ, profun

12. In inflammatione.

1. Fortia purgantia fugienda, ubi im humor jam affluxit, clysteres, & ali nientia, cum roborantibus, usurpa

2. In principio, ubi plethora, & fux affluxus adest, vena secetur, præ nemate, deinde affluxus prohibe nodynis, humor, qui affluxit, reso non enim verò suppuratur.

3. Si suppuratio prohiberi nequit, fo tur, fovendo calorem ventricul lem.

4. Abscessu rupto, pus leniendo gandum, ulcus perfectè absterg deinde consolidandum, medica cum cibo & potu mixtis.

5. In malignis ulceribus ventriculi senterii, alexipharmaca adde lign. Guajac. sarsaparill. Chin. &c

13. In inflatione.

Materia, si copiosa, vomitu, vel vum educatur, flatus discutian crassa, viscosa, præparetur digestiv vacuetur, ventriculus intus & extra boretur.

2. Flatus in ventriculo citiùs discutiuntur, quàm qui in omento, peritonæo, vel utero.

14. Gula.

1. Si afficitur, abstinendum à mordacibus & acutis, ob exquisitum sensum.

2. Cataplasmata super spinam dorsi imponenda.

3. In abscessibus, vena secetur, purgetur, præsertim, si calor intensus, aut os ventriculi inflammatur.

4. In abscessibus frigidis, frigida & styptica non adhibenda; in calidis, & dolore intenso, repellentia maturantibus, anodynis, & resolventia miscenda.

5. In calidis, gargarismi in principio sint ex repellentibus.

6. Medicamenta sint viscida.

7. Abscessu rupto, abstergens gargarismus ex iis fiat, quæ simul dolori & inflammationi resistunt. lac caprinum non nocet. deinde, his præmissis, consolidantia usurpentur.

8. In læsâ deglutitione eadem, quæ in paralysi linguæ, prosunt.

 9. In

9. In ardore ventriculi, primò compeſcen-
dus ardor, deinde cauſa tollenda. S. A.

De Fame. 2. 16.

laborem non fert. 7. 59.
corpora ſiccat. 7. 59.
quibus utilis? 7. 21.
ſolvitur à vino.

Θεράπευσις.

1. In caninâ appetentiâ, præmiſsâ præpa-
ratione, materia vitioſa vomitu, vel ali-
ter, vacuanda, deinde pinguia alimenta
danda, ſed ne nimium. cibus ſit εὔπε-
πτος, nec acris aut adſtringens, potus ſit
vinum potens.
2 Bulimus & canina appetentia differunt
cauſis, ſed curâ ferè conveniunt. in paro-
xyſmo proſunt frictiones, panis vino
madidus, & alia confortantia; extra pa-
roxyſmum, cibus εὔπεπτος, citò & bene
nutriens, vinum bonum & defæcatum.
3. In picâ ſeu malaciâ, præmiſsâ præpara-
tione, vomendum, vel purgandum, de-
inde confortandum, vermes occidendi.

De Siti.

Exigua in febribus.
in lipyriis.
lac malum.

Θεράπευσις

1. Sitis nimia à calore nimi
mectantibus & refriger
2. Si poſt evacuationem ;
bibendum eſt.
3. Modicè ſitienti, obdorm
4. Si ex multâ potatione
dat.
5. Si ab uſu ſalſorum
prodeſt.
6. Sitis interdum vomit
7. Si poſt oris ſiccitatem
taciturnitate.
8. Si poſt venatum obſt
dum.

De vomi

Fit æſtate.
in infantibus.
navigatione.
à tuberculi ruptione

De Siti.	S. A.
Exigua in febribus.	4. 54.
in lipyriis.	4. 48.
lac malum.	5. 64.

Θεράπευσις.

1. Sitis nimia à calore nimio exiccante, humectantibus & refrigerantibus curatur.
2. Si post evacuationem; immodicè non bibendum est.
3. Modicè sitienti, obdormiscere, bonum.
4. Si ex multâ potatione vini; somnus sedat.
5. Si ab usu salsorum &c. potio frigida prodest.
6. Sitis interdum vomitu sedatur.
7. Si post oris siccitatem, sedatur quiete & taciturnitate.
8. Si post venatum obstructiones; aperiendum.

De vomitu.	S.A.
Fit æstate.	3. 21.
in infantibus.	3. 24.
navigatione.	4. 14.
à tuberculi ruptione.	7. 8.

Θερ[...]

Θεράπευτικ[...]

1. Ubi sequitur alleviatio[...] praesertim criticè, evacu[...] pescendus est, nisi inv[...] promata.
2. Vomitus saepe vomitu[...]
3. Si natura materiam p[...] cuare tentet, adjuvetu[...]
4. Qui habent cerebrum[...] les, pectus angustum, [...] tum, apostemata in v[...] infimi ventris, iis noc[...]
5. A cibo, & quidem spa[...] facilior, & minùs lab[...]
6. Praegnantium in pri[...] non supprimendus[...]
7. Ad praeservationem[...] dagrae, calculi, febri[...] borum, est utilis.
8. Nausea & vomitus[...] hunc praenuntiat.
9. Si est ab intemperi[...] alterandum.
10. Materia autem p[...]

Θεράπευσις.

1. Ubi ſequitur alleviatio, & ſuperflua, præſertim criticè, evacuantur, non comæ peſcendus eſt, niſi invehat prava ſymptomata.
2. Vomitus ſæpe vomitu curandus.
3. Si natura materiam peccantem ita evacuare tentet, adjuvetur.
4. Qui habent cerebrum & oculos debiles, pectus anguſtum, ventrem macilentum, apoſtemata in viſceribus medii & infimi ventris, iis nocet.
5. A cibo, & quidem ſpatio unius horæ, eſt facilior, & minùs laborioſus.
6. Prægnantium in principio, niſi excedat, non ſupprimendus.
7. Ad præſervationem & curationem podagræ, calculi, febrium, aliorumq; morborum, eſt utilis.
8. Nauſea & vomitus ſunt cognata, & illa hunc prænuntiat.
9. Si eſt ab intemperie calidâ, vel frigidâ, alterandum.
10. Materia autem peccans, clyſter. & ſup-

posito, racribus primò revellenda, deinde per secessum, præmissâ preparatione, ubi opus est, educenda, ventriculus denique internis & externis roborandus.

11. Prosunt aromata, & alia calida, sed cautè.

12. Ligaturæ crurum, pedum, eorumq; calefactio, vel lotio, juvant.

13. Si est à siccitate ventriculi, vix curatur, sed in hecticam, & marasmum desinit.

14. Cruenti curatio, à venæsectione auspicanda.

15. Sanguis grumosus in ventriculo dissolvendus, & per vomitum evacuandus.

16. Venæ apertæ vel ruptæ consolidentur, ut in αἱμοπτύσει.

17. Si à vapore maligno aut pestilentiali, cardiacis intus & extra succurrendum.

18. Si ex consensu cum aliis partibus, ut in colica, nephritis ut tei suffoc. inflamm. nepot. lien. æter. uteri &c. morbus tollatur primarius.

De Cholera. 3. 30.

Est viris familiaris. Θερά-

Θεράπευσις.

1. In principio totum neg
committendum, inprimi
qualia oportet, evacua
rantiâ ægri.

2. Natura vomitu, aliisq; r
juvanda, sed cautè, ne
sit, quàm conatus Natu
purgantibus adstringen
addenda, prosunt etiam
gentes.

3. Si maligna est materi
alexipharmaca addan

4. Si vacuatio nimia si
dejectæ; vomitus &
stringentia & robora
gaturæ, frictiones, &

5. In siccâ, flatus educ
teria, è quâ generātu
cenda, sive sit in ven
nis, nimirum clyst
leniter, deinde visce
cumjacentibus rob

De Sing

Θεράπευσις.

1. In principio totum negotium Naturæ committendum, inprimis quando talia, qualia oportet, evacuantur cum tolerantiâ ægri.

2. Natura vomitu, aliisq; medicamẽtis adjuvanda, sed cautè, ne evacuatio major sit, quàm conatus Naturæ, ideò leniter purgantibus adstringentia & roborantia addenda, prosunt etiam clysteres abstergentes.

3. Si maligna est materia, quæ evacuatur, alexipharmaca addantur.

4. Si vacuatio nimia sit, & vires summè dejectæ; vomitus & fluxus sistendus, adstringentia & roborantia repetenda, ligaturæ, frictiones, & alia ordinanda.

5. In siccâ, flatus educẽdi, discutiendi; materia, è quâ generãtur, appropriatis educenda, sive sit in ventriculo, sive intestinis, nimirum clysteribus, purgantibus leniter, deinde viscera prædicta cum circumjacentibus roboranda.

De Singultu.

à b inanitione, vel repletione. 6. 39.
inflammatione hepatis. 5. 58.
malus. 7. 17.
à vomitu, malus. 7. 3.
ab ileo, malus. 7. 10.
hypercatharsi, malus. 5. 4.
item in senioribus. 7. 41.
hæmorrhagiâ, malus. 5. 3.
tollitur à sternutatione. 6. 13.
luctuosa suspiria in acutis, malum. 6. 54.

Θεράπευσις.

1. Curatio, pro ratione causarum, variat.
2. Quando alium sequitur morbum, hic priùs est curandus.
3. Si à repletione ventriculi; vomendum.
4. Si à materiâ viscosâ, frigidâ, crassâ, digerendum; purgandum.
5. Si à malignitate alimenti vel medicaméti, alexipharmaca cum pinguibus prosunt.
6. Si à vulnere capitis, malum, hoc igitur tractandum.
7. Si cum ructu, flatus discutiendi.
8. Si in pueris lactentibus, à malâ concoctione, vel coagulatione lactis, vel frigore externo; ventriculus ungendus oleis

calidis, Nutrix utatur d

9. Terror, provocatio a tristitia repentina, g rum, subita aspersio aq pè stiterunt. item
10. Anhelitus cohibitio, rum dolorifica, cucu suprà ventriculum.
11. Medicamenta tam terna prosunt.

De Intestinorum

Gracilium vulnera no tenuiorum, lethalia.
recto inflammato, ade

De perturbatione

Quando prosit?
tollat febres?
fit æstate.
pluviosâ constitut
in infantibus,
viris.
senibus.
balbis familiare.
juvat lippientes.
solvit leucophlegma

calidis, Nutrix utatur diætâ tenui.

9. Terror, provocatio ad iram, timor & tristitia repentina, gaudium inopinatum, subita aspersio aquæ in faciem, sæpè stiterunt. item

10. Anhelitus cohibitio, ligatura extremorum dolorifica, cucurbitula sine scarific. suprà ventriculum.

11. Medicamenta tam interna, quàm externa prosunt.

Diarrhœæ Θεράπευσις.

1. Causa mali evacuanda, & simul adstringēdum, roborandumq́;, deinde revellēdum vomitu, frictionibus, ligaturis, diureticis, sudoriferis, ultimò fluxus cohibēdus, roborantibus, & adstringentibus.
2. Critica nullo modo sistenda.
3. Symptomatica, quādo æger ex eâ commodum sentit, non statim sistenda, nec etiā promovenda; si contrà, & vires dejiciantur; naturæ succurrendum, materia peccans

peccans vacuanda, revell
4. Evacuatur autem & rev
tùm leniter purgantibu
næ sectione, si febris, in
mor copiosè affluens, &
5. In fluxu autē nimio, &
abstergendum, tempe
dum, debitoq; modo
clysteribus, vel potion
riis, & aliis, sive interni
6. Si est à toto, sine febri;
calida, abstergentia, i
tia, & sistentia, intu
biliosus, contrà.
7. Si à suppressâ vacu
cùm nihil prohibet
pedibus.
8. Si à mesenterii ob
dum, evacuandum,
9. Uno die fluere alvi
dine est, atq; ēt plu
sit, & id intra septim
verùm spatium est
10. In hypercathar
necessitas cogit, &

peccans vacuanda, revellenda, alterāda.

4. Evacuatur autem & revellitur, non tantùm leniter purgantibus; sed etiam venæsectione, si febris, inflammatio, humor copiosè affluens, & alia cōsentiant.

5. In fluxu autē nimio, & viribus prostratis, abstergendum, temperandū, & alterandum, debitoq́; modo adstringēdum, vel clysteribus, vel potionibus, vel Electuariis, & aliis, sive internis, sive externis.

6. Si est à toto, sine febri; humor pituitosus, calida, abstergentia, incidentia, vacuantia, & sistentia, intus & extrà, requirit; biliosus, contrà.

7. Si à suppressâ vacuatione; vena secetur, cùm nihil prohibet, vel in brachio, vel pedibus.

8. Si à mesenterii obstructione; aperiendum, evacuandum, & roborandum.

9. Uno die fluere alvum, sæpè pro valetudine est, atq; ēt pluribus, dum febris absit, & id intra septimū diem conquiescat, verùm spatium est periculosum. *Cels.*

10. In hypercatharsi ad balneum sæpè necessitas cogit, & ad opiata.

De

De dysenteriâ & Tenesmo.

	S.A.
Fit per siccitates.	3. 16.
autumno.	3. 21.
in viris.	3. 30.
ab alvi fluxu.	7. 75.
lienosis, bona.	6. 48.
maniæ, bona.	7. 5.
ab atrâ bile, lethalis.	4. 24.
à dejectione sincerâ, malum.	7. 23.
ab eâ, lienteria.	7. 76.
inedia, malum.	6. 3.
á tumoribus rubris evanescentibus.	5. 65.
carunculärum dejectio, lethalis.	4. 26.
Tenesmus facit abortum.	7. 27.

Θεράπευσις.

1. In principio vena secetur, in plethorâ, impetuoso affluxu, dolore, inflammatione, & febri, etiam malignâ.
2. Intra quartum diem non sistenda, sed acrimonia humorum mitiganda; nec purgandum, sed Naturæ committendum negotium.
3. Si verò hæc inani desiderio egerendi vexetur, & ferè succumbat; juvanda est le-

nienti-

nientibus, quibus, si nece
tia non fortia, vel alexipl
in malignitate, admisce
4. Si in crassioribus intesti
tenuibus, simul potio
menta ore assumpta p
5. Clysteres detergentes
majore; consolidant
titate injiciantur.
6. Si tenesmus post pur
cibi & clysteres emol
tes, prosunt.
7. Clysteres in tenesmo
etiam fistula, ultra
digitorum, ano ind
8. Ejusmodi magna
antequam intestin
usurpentur, & qui
liquoties, donec s
9. Vomitus non pr
ligna copiosa sit in
10. Diuretica caut
teria ad renes ver
11. Sudorifera & ale

nientibus, quibus, si necesse, adstringentia non fortia, vel alexipharmaca etiam, in malignitate, admiscenda.

4. Si in crassioribus intestinis, cylsteres; si in tenuibus, simul potiones & medicamenta ore assumpta prosunt.

5. Clysteres detergentes & purgantes, in majore; consolidantes in minori quantitate injiciantur.

6. Si tenesmus post purgationem oriatur, cibi & clysteres emollientes, abstergentes, prosunt.

7. Clysteres in tenesmo, non ultra ℔ß. nec etiam fistula, ultra latitudinem duorum digitorum, ano indenda.

8. Ejusmodi magna remedia in principio, antequam intestina graviùs lædantur, usurpentur, & quidem non semel, sed aliquoties, donec sufficienter purgatũ sit.

9. Vomitus non prodest, nisi materia maligna copiosa sit in ventriculo.

10. Diuretica cautè adhibenda, nisi materia ad renes vergat, eò derivanda.

11. Sudorifera & alexipharmaca, in mali-

gnâ,

gnâ, præmiſſis præmittendis, maximè juvant.

12. Niſi malignitas expurgata, & ulcus deterſum ſanatūq; ſit, narcotica nocent, etſi alvū cohibeant, & dolores mitigant.

13. Præmiſſis præmittēdis, fluxus ſiſtendus, ulcus mundificandum, conſolidandum.

14. In dolore vehementi clyſteres lenientes, anodyni, Emulſiones, decocta &c. pro-ſunt.

15. Topica ano admota ſint actu calida.

16. Unguenta & fomenta non ſint multùm calida; ſed tepida.

17. Victus, ſi febris conjuncta, tenuis ſit.

18. Aër frigidus vitetur.

19. Cibi ſint pauci, actu frigidi, niſi prohibeat obſtructio & apoſtema, item ſimplices εὔπεπτοι καὶ εὔχυμοι, fugiendi duriores, ſalſi, acidi, acres, amari, dulces, ſi ſitis adſit, fructus adſtringentes, niſi ventriculus cibum non admittat. (tur.

20. Adſtringentia, ſi opus, ante cibum den-

21. Viſcida, & vim Emplaſticam habentia, non nocent, nec oryza cum lacte cocta, ſed ſaccharum.

22. Ani-

22. Animalia ſylveſtria p[...]
meſticis.

23. Vinum forte fugiatur, [...]
pus, & nigrum ſtyptici [...]
aut cereviſ. deſæc. de[...]
Corn. Cerv. rad. torm[...]
moſch. cinamom. &c.

De Lienter[...]

Fit autumnô.
à dyſenteriâ.
in viris.
lienoſis lethal.
acidus ructus, bonum.
hyeme ſuprà purgare, ma[...]

Θεράπ[...]

1. Si à pituitâ, retentri[...]
tu, vel præparantibu[...]
tibus, tollatur.

2. Humore vacuato, [...]
& externis roborer[...]

3. Si ab acri humore [...]
lante, vel ab ulcer[...]
mitoria vitanda, [...]
leniter purgandus [...]
landum.

22. Animalia ſylveſtria præferuntur domeſticis.

23. Vinum forte fugiatur, vel rubrum, ſi opus, & nigrum ſtyptici ſaporis eligatur, aut cereviſ. defæc. decoct. hord. toſt. Corn. Cerv. rad. tormentill. cum nuc. moſch. cinamom. &c.

De Lienteriâ.	S. A.
Fit autumno.	3. 22.
à dyſenteriâ.	7. 76.
in viris.	3. 30.
lienoſis lethal.	6. 43.
acidus ructus, bonum.	6. 1.
hyeme ſuprà purgare, malum.	4. 12.

Θεράπευσις.

1. Si à pituitâ, retentricem lædente; vomitu, vel præparantibus, & leniter purgantibus, tollatur.
2. Humore vacuato, ventriculus internis & externis roboretur.
3. Si ab acri humore, expultricem ſtimulante, vel ab ulceroſâ diſpoſitione; vomitoria vitanda, humor præparandus, leniter purgandus, intus & extra roborandum.

4. Si

4. Si ab ulceratione ventriculi, mox cura instituenda, inveterata enim est incurabilis.
5. Si à dysenteriâ, difficulter curatur.
6. Eodem modo curatur Cœliaca.

Fluxus Epaticus.

1. Habenda est ratio membri, à quo procedit.
2. Si sanguis, instar loturæ carnis, nec fluxus diuturnus, à calore Epatis; vena secetur, sed parciùs, in basilicâ, vel salvatellâ, & cucurbitulæ scapulis, aut hypochondriis administrentur. Epar roboretur stypticis.
3. Aperientia vitentur, nisi sit ab obstructione, ubi rhabarb. tost. præmisso præparante & adstringente prodest.
4. Viscera infimi ventris, cibis & medicamentis roborentur intus & extra.
5. Si à defectu innati caloris, Epar moderatè calefaciendum.
6. Dulcia, post præparationem & vacuationem lentorum & crudorum humorum, prosunt.

7. à proprietate roborant, ...
cochleæ, limaces, &c.

Fluxus colliquat...

1. Refrigerandum, humect...
ptisan. cum conserv. ro...
2. Leniter adstringendum...
semper admixtis.
3. Venter ungendus adst...
frigerantibus.
4. Ab omni carnium jure...
5. Ultimò ad Narcotica...

De Lumbr...

In pueris.

Θεράπ...

1. Cura in enecatione...
sistit.
2. Si sunt in intestinis i...
dicamentorum majo...
3. Medicamenta jejuno...
da & decrescente Lu...
4. Liquida præferuntu...
5. Prosunt Enemata e...
oleis; item supposito...
6. Internis externa, ...

130

4. Si ab ulceratione ventriculi, aut ... instituenda, inveterata enim di... bilis.

5. Si à dysenteriâ, difficulter cura...

6. Eodem modo curatur Cœliaca

Fluxus Epaticus.

1. Habenda est ratio membri, à quo ... dit.

2. Si sanguis, instar loturæ carnis f... xus diuturnus, à calore Epatis, ... cetur, sed parciùs, in basilicâ ... tellâ, & cucurbitulæ scapulis ... chondriis administrentur. Ep... tur stypticis.

Aperientia vitentur, nisi sit ob... ctione, ubi rhabarb. tost. præp... parante & adstringente prodest. Visceera infimi ventris, cibis & ... ventris roborentur intus & extra. ...i à defectu innati caloris, Epat... ...rè calefaciendum. ...ulcia, post præparationem & ... ...em lentorum & crudorum ... , prosunt.

sig

7. à proprietate roborant, jecur lupinum, cochleæ, limaces, &c.

Fluxus colliquativus.

1. Refrigerandum, humectandum, decoct. ptisan. cum conserv. ros. antiq.
2. Leniter adstringendum, alexipharmacis semper admixtis.
3. Venter ungendus adstringentibus & refrigerantibus.
4. Ab omni carnium jure abstinendum.
5. Ultimò ad Narcotica veniendum.

De Lumbricis. S. A.

In pueris. 3. 26.

Θεράπευσις.

1. Cura in enecatione & expulsione consistit.
2. Si sunt in intestinis inferioribus, vis medicamentorum major esse debet.
3. Medicamenta jejuno stomacho sumenda & decrescente Lunâ.
4. Liquida præferuntur solidis.
5. Prosunt Enemata ex amaris, sed absque oleis; item suppositoria.
6. Internis externa, inprimis linim. unguent.

guent. Emplastra totius ventris, adjungenda.

7. Calidis & acribus expelluntur, vel in febre acetosis acidis, & frigidis.

8. Lati difficiliùs, quàm longi. fortioribus igitur opus est.

9. Cibi phlegmatici vitandi.

10. Aliquot diebus, nutriendi unctuosis & dulcibus; tertio autem die amara illis immiscenda, ut interficiantur.

De ventris doloribus. S.A.

	4. 11.
degenerant in tympanitem.	6. 7.
sublimes, leviores.	6. 7.
non sublimes, graviores.	4. 66.
circa viscera, malum.	7. 26.
cum extremis frigidis, malum.	7. 21.
à diuturnis, suppuratio.	7. 39.
vesicam quando notant?	

Θεράπευσις.

1. Cura colici non est differenda.

2. Medicamentum, secundùm rationem & indicationes præscriptum, non statim rejiciendum, sed in eo perseverandum.

3. Pur-

3. Purgantia ante usum cly[...] hibenda.

4. Venæsectio in plethorâ [...] ne, non nocet.

5. Si materia in ventricu[...] superioribus intestinis, [...] nema; si in inferiorib[...] prodest.

6. Applicato Enemate, [...] super locum doloris.

7. Si materia peccans reb[...] rendum, & vesperi Ene[...]

8. Si copia flatuum n[...] ta, repetantur ex di[...] & carminantibus, n[...] quantitate, vel su[...] dantur.

9. Symptomata, quan[...] induunt Naturam [...] sâ curanda.

10. Pro sedando dolo[...] ex Emollientibus, a[...] vis, toties repetend[...] in inferioribus inte[...]

3. Purgantia ante usum clysterum non exhibenda.
4. Venæsectio in plethorâ & inflammatione, non nocet.
5. Si materia in ventriculo, vomitus; si in superioribus intestinis, purgans, non enema; si in inferioribus, tunc enema prodest.
6. Applicato Enemate, revolvatur æger super locum doloris.
7. Si materia peccans rebellis, manè digerendum, & vesperi Enema applicandum.
8. Si copia flatuum non admittit enemata, repetantur ex discutientibus calidis, & carminantibus, non tamen in magnâ quantitate, vel suppositoria longa indantur.
9. Symptomata, quando ob vehementiam induunt Naturam morbi, neglectâ causâ curanda.
10. Pro sedando dolore prosunt enemata ex Emollientibus, anodynis, carminativis, toties repetenda, quamdiu materia in inferioribus intestinis hæret.

11. Ad minus 4. horæ sint inter unius Enematis evacuationem, ad alterius applicationem.
12. Detur ol. amygd. dulc. cum vino malvat. vel jusculo.
13. Medicamenta sint actu calida, sed potestate temperata.
14. Dolore sedato, & recurrente, purgandum, sed non electivè, ne à remotis attrahamus.
15. Narcotica in principio, & causâ frigidâ, nocent; cautè igitur exhibenda, & cum solutivis lenientibus.
16. Fomenta, nisi post universalia, non adhibeantur.
17. Balnea quoq; prosunt.
18. Dum Colicam curamus, videndum, ne Epar calefaciamus.
19. Si à flatibus, discutiantur calidis.
20. Si ab humore vitreo, mucilaginoso, bilioso; incidendus, & evacuandus.
21. In causâ frigidâ, fortia resolventia in principio non præscribenda, sed evacuatio præmittenda.

22. Si

22. Si ab humore acri; len
& alterandus, clysterib
gendus.
23. Imminente dolore, ab
& potu; sitim enim
ferum.

24. *Pseudo C*

1. Mesenterii affectus c
2. Vomitoria non noce
rum motus inversus
3. Clysteres ergò injici
lenientes.
4. Venter ungendus a
5. Ad Narcotica etia
6. Manna ob flatu
crocholis, non tu
7. Victus sit frigidu
ptioni tamen no
interdum juvant.
8. A cerebro revelle
niter purgantibu
si nihil prohibeat

D

Tit autumno.

22. Si ab humore acri; leniter purgandus, & alterandus, clysteribus item abstergendus.

23. Imminente dolore, abstinendum à cibo & potu; sitim enim sustinere, salutiferum.

24. *Pseudo Colici.*

1. Mesenterii affectus curandi.
2. Vomitoria non nocent, nisi intestinorum motus inversus adsit.
3. Clysteres ergò injiciendi, emollientes, lenientes.
4. Venter ungendus anodynis.
5. Ad Narcotica etiam veniendum.
6. Manna ob flatuum ubertatem, & picrocholis, non tutò exhibetur.
7. Victus sit frigidus & humidus, corruptioni tamen non obnoxius. Acidulæ interdum juvant.
8. A cerebro revellendum cucurbitulis, leniter purgantibus, venæsectione etiam, si nihil prohibeat.

De Ileo. S.A. 3. 22.

Fit autumno.

ex stillicidio urinæ, lethal. 6. 44.
quando malus? 7. 10.

Θεράπευσις.

1. Per os magis solutiva assumenda, quàm inferiùs, simul tamen clysteribus emolliendum, & humectandum, fomentis item & Balneis.
2. Urgente dolore suppositoria acria cum modico opii.
3. Prosunt etiam pinguia & oleaginosa, licet vomitu rejiciantur, repetenda tamẽ.
4. Si à cancro, scyrrho; vix curatur.
5. Si à veneno, alexipharmaca prosunt.
6. Fungi fugiendi, vel, si causa doloris, vomitu rejiciendi, deinde alterandum, evacuandum.
7. Si à fæcibus induratis, pinguia, olea, clysteres, balnea, unctiones, fomenta, cataplasmata, prosunt.
8. Si ab inflammatione intestinorum; vena secetur, anodyna & refrigerantia intus & extra, revellentes ligaturæ, frictiones, lotiones extremorum cucurbitulæ adhibeantur, in progressu additis discutien-

tientibus, in fine leviter purgantibus, non autem ab initio, victus sit tenuis & refrigerans, vinum nocet.

De Ani Affectibus. S. *A.*

Herpetibus quid profit & noceat. 5. 22.

Θεράπευσις.

1. In Rhagaidibus & scissuris 1. causa tollenda, dolor mitigandus, & ulcus sanandum.
2. Si fæces duræ; jusculis pinguibus, prunis dulcibus &c. emolliendæ.
3. Humor peccans, præmissis præmittendis, evacuandus.
4. Universalibus præmissis, topica, causâ tamen non neglectâ, usurpentur.
5. Scissuræ abstergantur, exiccentur, oleis appropriatis, deinde consolidentur.

In condylomate 1. cura per victûs rationem, venæsectionem, causæ ablationem, & topicorum appropriationem, perficitur,

2. In principio faciliùs curatur, diuturnum, ut etiam thymi, ficus, cristæ &c. sæpè chirurgiam requirit.

3. Vena igitur in principio aperiatur, & causa, quæ plerunq; melancholica est, vacuetur.
4. Deinde topica, ut cataplasm. vel Empl. maturantia & discutientia, apponenda.
5. Factâ suppuratione, tumor incidatur, pus exprimatur, detergatur, consolidetur.
6. Si à bilioso humore; vena in brachio secetur, humor vacuetur, dolor mitigetur baln. aq. dulc. in quâ rad. & herb. emollientes coxerint.
7. Post baln. ungatur, & imponatur cataplasm. refrigerans & repercutiens.
8. Dolore sedato, maturetur, aperiatur, mundificetur, & debito modo consolidetur.

In fistulâ 1. observetur proba victûs ratio, vitentur omnia intensiùs calefacientia & acria.
2. Vena secetur; causa, præmissis præmittendis, vacuetur.
3. Deinde ulceris orificium dilatetur caro corrupta, callosa extirpetur, dolor leniatur.

4. Expurgato ulcere, & c
motâ, debito modo co
5. Fistula penetrans diff
quam absq; cauterio
sæpè ad mortem com
6. Antiqua in Senibus, r

De Hæmorrho

Viris familiares.
bona.

atrabilariis.
renum passionibus.
in sanientibus.
iis sanatis, hydrops, vel

Θεράπ

1. Fluentes debito te
cum alleviatione, n
servant enim à mag
2. Fugiatur coitus sup
cibi & potus coctu d
3. In fluxu semper alv
4. Quando magnus
adest; venæsectio
lendus.

4. Expurgato ulcere, & carne corruptâ remotâ, debito modo consolidandum.
5. Fistula penetrans difficiliùs, vel nunquam absq; cauterio actuali, curatur, sæpè ad mortem comitatur.
6. Antiqua in Senibus, non tutò curatur.

De Hæmorrhoidibus.

	S. A.
Viris familiares.	
bona.	3. 30.
atrabilariis.	4. 25.
renum passionibus.	6. 11.
insanientibus.	6. 11.
iis sanatis, hydrops, vel tabes.	6. 21.
	6. 12.

Θεράπευσις.

1. Fluentes debito tempore, & quidem cum alleviatione, non impediantur, præservant enim à magnis morbis.
2. Fugiatur coitus superfluus, ira, satietas, cibi & potus coctu difficiles, &c.
3. In fluxu semper alvus sit lubrica.
4. Quando magnus affluxus cum dolore adest; venæsectione in brachio revellendus.

5. Si

5. Si nimium fluant, & cachexiam inducant, adstringendum.
6. Cæcæ, ubi dolor vehemens, aperiuntur medicamentis internis ex aloë; externis fomentis, suffumigiis; sæpè vino generoso hausto; item hirudinibus, venæsectione sub talo, vel super pollice pedis dextri, aut sinistri. S. A.

De Abdominis extenuatione,

In morbis, malum. 2. 35.

item. 8. 5.

ex purgatione, malum. 2. 35.

De Hypochondriorum Affectibus.

Suspensa murmurantia quid? 4. 73.

in iis lac non bonum. 5. 64.

dolor sine inflammatione, à febre solvitur. 6. 40.

dextri durities in ictero, mala. 4. 64.

Θεράπευσις.

Vid. Melanchol. Hypochondriac.

Mesenterii affectus.

In obstructione 1. tam alimenta, quàm medicamenta, citra molestiam operentur, & clementer aperiant.

2. Epar

2. Epar & ventriculum ſimul roborent, admixtis ſemper appropriatis, intus & extrà.
3. A dulcibus caveatur, amara proſunt.
4. Vomitus, ſi nihil prohibet, bonus.
5. Purgatio non ſit larga, fortis, nec aſſidua; ſed per epicraſin, pro humoris qualitate: nocet autem, ſi facultatum languor adſit.
6. à principio non ſtatim fortibus incidendum, aut attenuandum.
7. Nec demum, humoribus extenuatis, per ſyrupos præparandum.
8. Pilulæ laxativæ ante paſtum proſunt, ſubſequente liquore.
9. Humores viſcidi & lenti, attenuandi, extergendi; bilioſi, modicè refrigerandi, detergendi, evacuandi.
10. Tartarus vitriolatus, & alia acria, non conveniunt, ubi humores aduſti, ſalſi & acerbi adſunt.
11. Hæmorrhoides, proſunt. item
12. Diuretica, chalybeata, acidulæ.

In inflammatione. 1. prodeſt venæſectio.

2. Modicè refrigerantia, per os & clysteres.
3. In principio nocent purgantia, & quæ vim astringendi habent; in coctione, lenia sint.
4. In declinatione utendum diureticis & adstergentibus.
5. Si dolor urgeat, anodyna non negligenda.
6. Victus sit tenuis, refrigerans, aperiens, abstergens.

In Apostematis & suppurationibus. 1. detergendum terebinthinâ &c.
2. Reliquum discutiendum & consolidandum, decoctis vulnerar. lign. sarsaparill. &c.
3. Cibus non sit viscidus, acidus, dulcis, sed modicè abstergens. Prodest lac asininũ, decoct. chin. cum passul. & glycyrrhiz. &c.

In tumoribus duris, scirrhis, calculis, vix curatio speratur; usurpanda tamen de obstruentia. S.A.

De Lienis affectibus. 3. 21.

Fiunt autumno. facti

facti hydropici moriuntur.
superveniens dysenteria, b

Θεραπεία

1. Curatur, ut Epar, m roborantibus.
2. Dolor cum intemper litur alterantibus.
3. Si cum materiá, hæc secessum primò, de cuanda.
4. Medicamenta splen quantitate & qualita men resolutivis em etiam adstringenti dum.
5. Venesectio in ped hæmorrhoid. aper bus affixæ, prosun
6. Medicamentis sen miscendum.
7. Si à flatibus, hi di
8. Cùm obstructio tenuans & incide
9. In inflatione; me

facti hydropici moriuntur. 6. 43.
superveniens dysenteria, bonum. 6. 48.

Θεράπευσις.

1. Curatur, ut Epar, magis tamen indiget roborantibus.
2. Dolor cum intemperie sine materiâ, tollitur alterantibus.
3. Si cum materiâ, hæc præparanda, & per secessum primò, deinde per urinam vacuanda.
4. Medicamenta splenetica sint fortia, & quantitate & qualitate. Admiscenda tamen resolutivis emollientia, interdum etiam adstringentia; Eparq; custodiendum.
5. Venesectio in pede, ut & salvatellæ, aut hæmorrhoid. apertio, cucurbitulæ natibus affixæ, prosunt.
6. Medicamentis semper aliquid aceti permiscendum.
7. Si à flatibus, hi discutiendi.
8. Cùm obstructio parva, victus sufficit attenuans & incidens.
9. In inflatione; melancholia viscosa, præmissis

missis præmittendis, evacuanda, flatus discutiendi.

10. In pertinacissimis obstructionibus, præmissis præmittendis, acidulæ, thermæ, maximè conveniunt.

11. Calida & exiccantia sint moderata, incidentia, & nonnihil styptica.

12. In obstructione & duritie 1. interna incidentia, detergentia, aperientia, emollientia, per epicrasin evacuantia, roborantia, præmisso Enemate. 2. Si non sufficiunt, externa etiam, fomenta, cataplasm. Emplastra, usurpanda, sæpè repetendo, interdum mutando, interdum etiam intermittendo & quiescendo ad tempus.

13. In scirrho eadem prosunt, quæ in obstructionibus.

14. Scirrhus confirmatus difficulter, vel nunquam curatur: hinc sequitur hydrops, tabes, σύντηξις seu colliquatio, mors.

15. In scirrho, ante solutiva & diuretica, semper emollientia præcedant.

16. In

In apostematibus, cal
canda.

17. In ulceribus pus per
nam evacuetur, deind
tur, consolidetur.

18. Victus sit attenuans,
nimis calidi, sed mod

19. Carnes duræ, fumig
dulcia, flatulenta, sty
sa nocent.

Ictteritia seu cach

1. Curatur alterantibu
evacuantibus melan
urinam, sudores.

2. Balnea igitur diap

De Epatis a

Inflammatum facit f
estq; malum.
durum in ictero, malu
item.
suppuratum aduritur
dolor solvitur à febre
Pus quid notet ?
quando lethale f

missis præmittendis, evacuandi
discutiendi.

10. In pertinacissimis obstructio-
præmissis præmittendis, acidu-
mæ, maximè conveniunt.

11. Calida & exiccantia sint mode-
cidentia, & nonnihil styptica

12. In obstructione & duritie 1. in-
cidentia, detergentia, aperientia
entia, per epicrasin evacuantia
tia, præmisso Enemate. 2. S-
ciunt, externa etiam, fom-
plasm. Emplastra, usurpanda
petendo, interdum mutando
etiam intermittendo & qu-
tempus.

In scirrho eadem prosunt, qu-
structionibus.

Scirrhus confirmatus difficul-
nunquam curatur: hinc sequi-
drops, tabes, ...
mors.

In scirrho, ante solutiva & di-
mper emollientia præcedant.

?. In apostematibus, calida cautè appli-
canda.

17. In ulceribus pus per secessum, & uri-
nam evacuetur, deinde ulcus absterga-
tur, consolidetur.

18. Victus sit attenuans, cibi euchymi, non
nimis calidi, sed moderati.

19. Carnes duræ, fumigatæ, pisces viscosi,
dulcia, flatulenta, styptica, frigida, gros-
sa nocent.

Icteritia seu cachexia nigra.

1. Curatur alterantibus, aperientibus, &
evacuantibus melanagogis, per alvum,
urinam, sudores.

2. Balnea igitur diaphoretica non nocent.

De Epatis affectibus. S. A.

Inflammatum facit singultum.	5. 58.
estq; malum.	7. 17.
durum in ictero, malum.	6. 42.
item.	4. 64.
suppuratum aduritur.	7. 45.
dolor solvitur à febre.	7. 52.
pus quid notet?	7. 45.
quando lethale?	7. 45.

missis præmittendis, evacuanda, flatus discutiendi.

10. In pertinacissimis obstructionibus, præmissis præmittendis, acidulæ, thermæ, maximè conveniunt.

11. Calida & exiccantia sint moderata, incidentia, & nonnihil styptica.

12. In obstructione & duritie 1. interna incidentia, detergentia, aperientia, emollientia, per epicrasin evacuantia, roborantia, præmisso Enemate. 2. Si non sufficiunt, externa etiam, fomenta, cataplasm. Emplastra, usurpanda, sæpè repetendo, interdum mutando, interdum etiam intermittendo & quiescendo ad tempus.

13. In scirrho eadem prosunt, quæ in obstructionibus.

14. Scirrhus confirmatus difficulter, vel nunquam curatur: hinc sequitur hydrops, tabes, σύντηξις seu colliquatio, mors.

15. In scirrho, ante solutiva & diuretica, semper emollientia præcedant.

16.In

In apostematibus, c
canda.

17. In ulceribus pus pe
nam evacuetur, dein
tur, consolidetur.

18. Victus sit attenuan
nimis calidi, sed mo

19. Carnes duræ, fum
dulcia, flatulenta, st
sa nocent.

Ictericia seu cac

1. Curatur alterantibu
evacuantibus mela
urinam, sudores.

2. Balnea igitur diap

De Epatis

Inflammatum facit f
estq; malum.
durum in ictero, mal
item.
suppuratum aduritu
dolor solvitur à febr
... quid notet?
quando lethale f

missis præmittendis, evacuandi, ...
discutiendi.
10. In pertinacissimis obstructio...
præmissis præmittendis, acida...
mæ, maximè conveniunt.
11. Calida & exiccantia sint mo...
cidentia, & nonnihil styptica.
12. In obstructione & duritie 1. in...
cidentia, detergentia, aperientia...
entia, per epicrasin evacuantia...
tia, præmisso Enemate. 2. Su...
ciunt, externa etiam, fom...
plasm. Emplastra, usurpand...
petendo, interdum mutando...
etiam intermittendo & qu...
tempus.
. In scirrho eadem prosunt, qu...
structionibus.
. Scirrhus confirmatus difficile...
nunquam curatur: hinc sequi...
drops, tabes, cœmq; seu c...
mors.
In scirrho, ante solutiva & diu...
mper emollientia præcedant.

16. In apostematibus, calida cautè applicanda.

17. In ulceribus pus per secessum, & urinam evacuetur, deinde ulcus abstergatur, consolidetur.

18. Victus sit attenuans, cibi euchymi, non nimis calidi, sed moderati.

19. Carnes duræ, fumigatæ, pisces viscosi, dulcia, flatulenta, styptica, frigida, grossa nocent.

Icteritia seu cachexia nigra.

1. Curatur alterantibus, aperientibus, & evacuantibus melanagogis, per alvum, urinam, sudores.

2. Balnea igitur diaphoretica non nocent.

De Epatis affectibus. S. A.

Inflammatum facit singultum.	5. 58.
estq; malum.	7. 17.
durum in ictero, malum.	6. 42.
item.	4. 64.
suppuratum aduritur.	7. 45.
dolor solvitur à febre.	7. 52.
pus quid notet?	7. 45.
quando lethale?	7. 45.

I ur

5. [illegible]
6. [illegible]

vulnus, lethale.
aqua erumpens in omentum, lethal. 7. [illegible]

Θεράπευσις.

1. Intemperies alteranda, sed non absque ventriculi correctione, nec ita, ut cachexiam, aut tabem inducamus.
2. Si calor à partibus circumjacentibus; tollatur.
3. Si materia aliunde affluat; revellenda, & Epar roborandū: si verò in Epate hæreat, & plethora adsit, præmisso Enemate, vel minorante, vena secetur, in dextro brachio priùs, deinde in salvatella etiam, si opus, postea præparetur, & leniter purgetur.
4. Si materia ex mensium suppressione, præmissis præmittendis, saphena aperiatur.
5. In obstructione, cum plethorâ, vena, præmissio lenitivo, secetur; non autem, nisi humores crassi obstruentes, fluxiles facti.
6. Præmissâ venæsectione, aperientia, incidentia, abstergentia prosunt.

7. Ma-

7. Materia præparata, per secessum; si in gib[...] niter vacuanda.
8. Diuturna obstructi[...] deoppilativa, chalyb[...] thum abit, difficult[...]
9. Aperientibus sem[...] rantia, & adstringen[...]
10. Aperientia, sine [...] non præscribenda.
11. Non sufficit semel [...] & ampliùs.
12. Dulcia nocent.
13. In Epate non cal[...] rantia, aromatic[...] cum, prosunt, in[...] gantia.
14. Aloëtica non se[...] lido.
15. Inflatio discutie[...] intus & extrà, fo[...] unguent. Empl. c[...]
16. In phlegmone, [...] misso Enemate, v[...]

7. Materia præparata, ſi in cavo Epatis, per ſeceſſum; ſi in gibbo, per urinam, leniter vacuanda.

8. Diuturna obſtructio requirit calida, deoppilativa, chalybeata; quæ in ſcyrrhum abit, difficulter curatur.

9. Aperientibus ſemper addenda roborantia, & adſtringentia.

10. Aperientia, ſine ſolutivis benedictis, non præſcribenda.

11. Non ſufficit ſemel vacuare, ſed bis, ter, & ampliùs.

12. Dulcia nocent.

13. In Epate non calido, ſed debili, confortantia, aromatica, vinum Hippocraticum, proſunt, interdum, ſi opus, purgantia.

14. Aloëtica non ſemper proſunt Epati calido.

15. Inflatio diſcutientibus, & digerentibus, intus & extrà, fomentis, cataplaſm. ol. unguent. Empl. curatur.

16. In phlegmone, ſi plethora adſit, præmiſſo Enemate, vena interna, vel media,

 aut

aut ſalvatella etiam , in dextro brachio, ſecetur, vel ejus loco, concurbitulæ adminiſtrandæ.

17. Hæmorrhoides conſuetæ ſtatim ſunt aperiendæ.

18. Topica frigida & ſtyptica ſint , non mollientia, & reſolventia ab initio.

19. In progreſſu roborantia & ſtyptica miſcenda cum ſolventibus; in declinatione ſtyptica minuenda, ſed tamen non omittenda.

20. Topica actu frigida non applicanda, niſi ſit Eryſipelas, aut fervor ingens.

21. Topica frigida ſuperflua nocent, quia ſcirrhum & mortem cauſari poſſunt.

22. Topica ſint bene pulveriſata.

23. Quando materia adhuc fluit, electivè purgantia nocent; lenientia igitur , & clyſteres præſcribendi , præſertim ſi laboret cava.

24. Si fervidior eſt; decoctum hord. cichorac. & alia liquida appropriata proſunt; ſed ne ſint nimis dulcia , aut calida, verùm temperatè aperientia.

25. Ma-

15. Materia præparata, ſi v
lenientibus promovend
diureticis mitibus , va
pore.

16. Si inflammatio bilio
ordinanda, ad prohib

17. Convexa pars libe
dextræ, ſudoribus bo
pioſis; Sima autem p
tum, & ſudores; critic
benda.

18. Si inflammatio in ſ
dit, emolliendum &
mixtis ſemper reſol

29. Abſceſſu rupto, v
ne, vel ferro cand
teſtina fluat, & pe
tura non impedie
tùm acrimonia m
gendum.

30. Si verò pus ad t
ſionibus & ſero c

31. Si ad ventriculu
pinguibus, & alii

25. Materia præparata, si vergat ad alvum, lenientibus promovenda; si ad urinam, diureticis mitibus, vacuato priùs corpore.

26. Si inflammatio biliosa ingens; fortiora ordinanda, ad prohibendum scirrhum.

27. Convexa pars liberatur fluxu naris dextræ, sudoribus bonis, & urinis copiosis; Sima autem per alvum, vomitum, & sudores: critica igitur non cohibenda.

28. Si inflammatio in suppurationem tendit, emolliendum & suppurandum, admixtis semper resolventibus.

29. Abscessu rupto, voce, tussi, sternutatione, vel ferro candente, si materia ad intestina fluat, & perfectè evacuetur, natura non impedienda; sed clystere tantùm acrimonia mitiganda, & abstergendum.

30. Si verò pus ad renes derivetur, emulsionibus & sero caprino mitigari potest.

31. Si ad ventriculum regurgitet, vomitus pinguibus, & aliis mitioribus juvandus,

vel clyster abstergens usurpandus, nisi
æger sit proclivis ad vomitum.

32. Si autem in ventris cavitatem effundi-
tur, abdomen novocula aperiendum.

33. Si per se ulceratur, sine præcedente in-
flammatione, curandum, ut ulcus ven-
triculi.

34. Scirrhus, si in gibbâ parte, curatur, ut
obstructio Epatis, &, præmissis præmit-
tendis, per emollientia, quibus amara &
roborantia admiscenda: si in cavâ parte,
topica parum proficiunt; internè autem
prosunt deoppilativa fortiora.

35. Victus condiendus aceto, succo citri,
limon. petrosel. &c. vitanda crassa, visco-
sa, vinum rubrum, immaturum, multus
lactis & casei usus.

Θεραπευτικ...

1. Curatio variat ratione
2. Si ab obstructione me-
sâ; aperiendum, abst-
gandum, Epar alterar
pliùs generet bilem.
ante sequestrationem
3. Materia itaque obstr-
nemate, vel lenitivo,
de non fortioribus,
vices evacuanda per
sudorem.
4. Si ex debilitate;
non aperientia,
movenda, calefac
intermittenda, vi
cibus εὐπεπτ...
5. Si ab inflammat-
patis cum plethor
misso Enemate;
successivè emitte
6. Si criticus in feb-
cis, & refrigerant
aliis juvandus.

Θεραπευτικά.

1. Curatio variat ratione causarum.
2. Si ab obstructione meatûs, ex bile crassâ; aperiendum, abstergendum, purgandum, Epar alterandum, ut non ampliùs generet bilem. Venæsectio nocet ante sequestrationem.
3. Materia itaque obstruens, præmisso Enemate, vel lenitivo, præparanda, deinde non fortioribus, sed mitioribus, per vices evacuanda per alvum, urinam, & sudorem.
4. Si ex debilitate; roborantia prosunt, non aperientia, subinde alvus leviter movenda, calefacientia, aromata, ova intermittenda, vinum tenue sit, & albũ, cibus εὔπεπτος.
5. Si ab inflammatione, vel caliditate Epatis cum plethora; vena secetur, præmisso Enemate; sed non repentè, verùm successivè emittendus sanguis.
6. Si criticus in febri acutâ, alexipharmacis, & refrigerantibus, humectantibusq; aliis juvandus.

7. Symptωmaticus in febribus tollitur, curatâ febri.
8. Si à morsu venenato; alexipharmaca, & intus & extrà.
9. Si à veneno epoto, eadem prosunt, cum vomitu in principio, deinde sudorifera; nulla autem venæsectio, nisi venenum per corpus dispersum sit; alexipharmaca tamen semper continuanda.
10. Appropriatis semper alterandum, viscera infimi & medii ventris confortanda, accidentia corrigenda.
11. Alvus semper sit laxa.
12. Vitetur nimia repletio, & cibo obstruentes.
13. Frictiones, balnea, præmissis universalibus, prosunt.

De cachexiâ. S. A. 3. 31.

Senibus familiaris.

Θεραπευτικῶς.

1. Epar roborandum, & alterandum.
2. Venæsectio nocet, nisi suppressa sit aliqua evacuatio sanguinis.
3. Purgantia non sint fortia, sed mixta cum

cum confortantibus, &
necessitas postulet, à
nendum.
4 Universalibus præmis
ventriculus & Epar ro
5. Diuretica, inprimis in
sium, & sudorifera,
tendis, non intermitte
6. Victus sit calidus &
testate, jurulenta igit
parcus, assus, conditu
maximè vitandus. L
jejuno corpore prosun
luminosa, sulphurea,
7. Reliqua, ut in Hydro

De Hydro

Fit autumno.
sanatis hæmorrhoidib
à liene.
quando lethalis.
ut solvitur.
solvit maniam.
tussis, malum.
item.

cum confortantibus, & incidentibus, si necessitas postulet. à laxantibus abstinendum.

4. Universalibus præmissis, abstergendū, ventriculus & Epar roboranda.

5. Diuretica, inprimis in obstructione mensium, & sudorifera, præmissis præmittendis, non intermittenda.

6. Victus sit calidus & siccus, actu & potestate, jurulenta igitur arcenda, cibus parcus, assus, conditus aromatis, potus maximè vitandus. Labores & exercitia jejuno corpore prosunt. Item balnea aluminosa, sulphurea, nitrosa.

7. Reliqua, ut in Hydrope.

De Hydrope. S. A.

fecti aut usti, omni evacuatâ aquâ, moriuntur. 6. 27.
6. 8.

ulcera difficilia.

De Ascite.

succedit leucophlegmatia. 7. 74.

Θεράπευσις.

1. Viscera sanguificationis roboranda, obstructiones aperiendæ, materia evacuanda.
2. Medicamenta diu usurpanda, sæpè permutanda, sæpè etiam intermittenda, ut natura se cibo & potu recolligat.
3. Aër sit calidus & siccus, serenus. Victus attenuans, calefaciens, exiccans, qualis in curâ ligni. Alimentum solidum, non liquidum, semel in die sumendum; carnes potiùs assæ, quàm elixæ, panis optimè fermentatus, cum modico anisi, fæniculi. Vitandi fructus, legumina, pisculenta; potus, vinum album, tenue, antiquum, mixtum decocto Eupator. vel Cinamom. anis. rad. chin. &c. parcissimus autem sit, sitisque aliis sedanda, non potu, aut potiùs toleranda.

4. In

4. In Ascite humor serosi...
indiget.
5. Si verò humor crassu...
reat; incidendus, abs...
andus.
6. Hydragoga non sin...
diuretica, ac in form...
7. Non semper tutum...
pis aperientibus. N...
8. Si humor multus es...
plus obstruunt, m...
cedat.
9. Vomitus per inter...
res, prodest, ut & in...
10. Rhabarbara, si...
obstructiones pe...
periculo exhiber...
non sint scirrhos...
11. Quibus diebus...
lativa tamen, & r...
12. Solutivis etiam s...
m scenda.
13. Externa robora...
cantia, fomenta...

4. In Ascite humor serosus coctione non indiget.
5. Si verò humor crassus in primis viis hæreat; incidendus, abstergendus, evacuandus.
6. Hydragoga non sint fortia, & non nisi diuretica, ac in formâ solidâ.
7. Non semper tutum est incipere à syrupis aperientibus. Nam
8. Si humor multus est, secum ducunt, & plus obstruunt, minoratio ergò præcedat.
9. Vomitus per intervalla, secundùm vires, prodest, ut & in Anasarcâ.
10. Rhabarbara, si bilis crassior & copiosa obstructiones pertinaces causat, absque periculo exhiberi potest, modò viscera non sint scirrhosa.
11. Quibus diebus non purgatur; deoppilativa tamen, & roborantia usurpanda.
12. Solutivis etiam semper confortantia admiscenda.
13. Externa roborantia, resolventia, exiccantia, fomenta, unguenta, cataplasm.

Empl. ante cibum, non negligenda.
14. Balnea, Laconica, Thermæ, non sem-
per prosunt in ascite, & tympanite.
15. Ambitum corporis sudorifera exic-
cant.
16. Si remedia absque fructu adhibentur,
& viscera non sunt scirrhosa, febris non
adeò intensa, æger robustus, nec extenu-
atus nimis; παρακέντεσις instituenda est,
in parte sinistrâ, si lien; in dextrâ, si Epar
magis affectum, cauterio actuali potiùs,
quàm scalpello; sed serum per siphonem
paulatim educendum; vel scrotum ape-
riendum, crura scarificanda, aut in his
fontanellæ excitandæ, & semper robo-
randa viscera.
17. Crura humida lavari possunt decocto
absinth. ungul. caball. &c. deinde cata-
plas. vel Emplast. defensivis muniri, con-
tra Gangrænam.
18. Si Epar per sympathiam laborat; pars
affecta curanda.
19. Si est à mensium suppressione, proce-
ditur, ut in Anasarcâ.

20. Si

10. Si à nimiâ evacuati
dum.
11. Semper prodest solu
vocatio ructus, seri e
apertio, frictionibu
solem, vel in sudato

De Leucophl

ex eâ Ascites.

solvitur alvi fluxu.

Θεράπ

1. Pituita evacuanda e
de præcavendum, n
affluat.
2. In plethorâ, corp
te, aut suppressio
secetur in principi
internâ cubiti, vel
3. Post venæsection
4. Primis viis mode
quendum, incide
5. Purgandum per
bus, vel de tertio
& tolerantiâ.
6. Viscera conforta

20. Si à nimiâ evacuatione; cautè agendum.

21. Semper prodest solutio flatuum, provocatio ructus, seri evacuatio, pororum apertio, frictionibus, vel ad ignem, vel solem, vel in sudatorio.

De Leucophlegmatiâ. S. A.

ex eâ Ascites. 7. 74.

solvitur alvi fluxu. 7. 29.

Θεράπευσις.

1. Pituita evacuanda & absumenda, deinde præcavendum, ne nova generetur, vel affluat.

2. In plethorâ, corpore robusto & florente, aut suppressione evacuationum; vena secetur in principio, sed modicè, vel ex internâ cubiti, vel malleolis.

3. Post venæ sectionem vomitoria prosunt.

4. Primis viis moderatè purgatis, concoquendum, incidendum, & aperiendum.

5. Purgandum per epicrasin, alternis diebus, vel de tertio in tertium, pro viribus & tolerantiâ.

6. Viscera confortanda, externis & internis.

tica, è febri colliquante, obstructione
mensium, melancholia, ut ipsi morbi.
3. Catharrhalis, asthmatica, ut Empyema.
4. Infantilis; è fascino, hoc abigendum:
è vermibus, hi occidendi, & expellendi.
5. Ex accretione intestinorum, vel ossis xi-
phoidis decidentia; manûs potissimum
operâ.
6. è pericardio, coxaria; exiccantibus, &
decoctis sudoriferis.
7. Dorsalis, cùm fœminarum consortium
vitatur, alii amici verò tempus lusu fal-
lunt, alimenta tenacia, restaurantia, vi-
num rubrum, inprimis lac capræ nigræ
usurpatur, Epar & ventriculus robo-
rantur.
8. Scorbutica; diætâ antiscorbuticâ, & la-
cte ex caprâ appropriatis nutritâ.
9. Venerea, ex lue, antidotis in cibo & potu.
10. Si particularis; pars roboranda, & ali-
mentum attrahendum calefacientibus
externis, sinapismis, dropacibus, phœ-
nigmis, nec non internæ obstructiones,
& aliæ causæ removendæ.

Scor-

Scorbutus

1. Curatur Præparantibu
cuantibus per venæse
tionem, diuretica, su
scorbuticis roborant
lienem, Epar, pulmo
5. externis ad viscer
guificationis, gingi
membra, ventrem, a
ra, &c.
2. Venæsectio, & cu
so leniente, statim
bet, sed cautè, sa
crassior, largiùs va
3. Hæmorrhoides &
4. Medicamenta di
à mitioribus ad fo
5. In frigido aëre p
quenda, & succu
dus, eaque tamdi
juvent.
6. Dulcia, & syrup
prolongant.

Scorbutus.

1. Curatur Præparantibus. 2. causam vacuantibus per venæsectionem, purgationem, diuretica, sudorifera. 3. antiscorbuticis roborantibus ventriculum, lienem, Epar, pulmones, Cor. 4. diætâ. 5. externis ad viscera concoctionis, sanguificationis, gingivas, spinam dorsi, membra, ventrem, artus, tumores, ulcera, &c.
2. Venæsectio, & cucurbitulæ, præmisso leniente, statim in principio fieri debet, sed cautè, sanguisque limosior & crassior, largiùs vacuetur.
3. Hæmorrhoides & menstrua prosunt.
4. Medicamenta diversimodè mutanda, & à mitioribus ad fortiora progrediendum.
5. In frigido aëre præparantia vino incoquenda, & succus cochleariæ admiscendus, eaque tamdiu continuanda, donec juvent.
6. Dulcia, & syrupi, ex melle aut saccharo, prolongant.

7. Pro-

7. Proſunt omnes plantæ acres. Succi ſunt meliores decoctis.
8. Aperientibus ſemper cochleariæ ſuccus admiſcendus.
9. In aëre craſſo, magis attenuandum; in ſubtili, minùs.
10. Nimis refrigerantia vitanda.
11. In ſymptomatis frigidis antiſcorbutica præpolleant reliquis medicamentis.
12. In morbis, quibus adjungitur ſcorbutus, curandis, ſemper antiſcorbutica addenda.
13. In febri ſcorbuticâ, admiſcenda refrigerantibus, incidentibus, appropriata.
14. In febribus nothis naſturtii ſuccus utiliter additur; in æſtuantibus autem, non nimis calefaciendum.
15. Mitigatâ febri, vel abſente eâ, fortiora ſumi poſſunt.
16. Plurimi ſine purgantibus, ſolis antiſcorbuticis, convaluêre.
17. Lenientia Enemata, aut apozemata in ſero caprino, aut jure alectorio &c. coquantur.

18. Leve

18. Leve catharticum p
tranſeat, ſit eum toler
ſin, interjunctis præpa
19. Ante putredinem ſu
res concoctos, purg
20. Pilulæ præſtant p
do & humido cœlo.
21. Purgantia ſint p
goga.
22. Frequentes purga
rubicundis, ſunt leth
23. Hydrops ſcorbut
fert.
24. Infantes curant
trici datis.
25. Humores mela
gulo vere, & præ
purgentur.
26. Fugiantur ſco
ria, in poculis, h
27. Aër ſit naturâ
non uliginoſus,
28. In cibo fugian
fumigatæ, craſſ
nimis acida,

18. Leve catharticum primas venas non transfeat, fit cum tolerantiâ, per epicrasin, interjunctis præparantibus.
19. Ante putredinem fuperatam, & humores concoctos, purgatio non procedit.
20. Pilulæ præftant potionibus fub frigido & humido cœlo.
21. Purgantia fint potiffimùm melanagoga.
22. Frequentes purgationes, cum urinis rubicundis, funt lethales.
23. Hydrops fcorbuticus purgationes non fert.
24. Infantes curantur medicamentis Nutrici datis.
25. Humores melancholici & adufti, fingulo vere, & præfertim autumno, leniter purgentur.
26. Fugiantur fcorbutici contagii feminaria, in poculis, halitu, ofculis. &c.
27. Aër fit naturâ vel arte calidior, ficcus, non uliginofus, craffus.
28. In cibo fugiantur carnes fuillæ, falitæ, fumigatæ, craffa, vifcida, dura, rancida, nimis acida.

29. Prosunt juscula gallin. bubul. ptisana, carnes εὔπεπτοι, uvæ passæ, lac caprinum, (in quo nasturt. aquat. cochlearia, becabung. &c. coqui possunt,) poma, aurantia, amygd. prun.
30. Condita fiant cum hyssop. rosmar. thym. saturei. croc. cinam. macer. petrosel.
31. Embammata, ex cochlear. nasturt. rad. raph. agr. cappar. à sale ablutis, limon. citriis, acet. fl. borrag. sinap.
32. Cerevisia sit tenuior, bene defæc. ac lupulo satis condita, vinum bonum, Rhenan. simplex, vel absinthiac. ex rad. helen. scorzoner. ling. cerv. card. bened. veronic. rosmar. borrag. &c. in Aquâ ferrum, vel aurum ignitum extingui potest Acidulæ, serum lact. etiam bona.
33. Ante cibum exercitium prodest; otium autem, & quies non.
34. Somnus sit nocturnus, & vigiliæ moderatæ.
35. Alvus quotidie laxa salutis futuræ index est.

36. Con-

36. Consuetæ evacuatio
& tempore procedant.
37. Balneum aquæ dulci
petur.
38. Animi παθήματα vit
optima est.

Lues vener

1. Post venerem immun
dendum aquâ calidâ
biduum: Mulieres g
immittere possunt;
fantium, & nutricu
2. Balneum toti corp
vel cum suspecto
3. Curatio instituat
nisi morbus urgea
4. Si complicatur cu
priùs curandus est
frigidiori, uterq
5. Cibi sint εὔπεπτ
electæ, potiùs as
centia, hepata g
tost. panis biscoct

29. Prosunt jescula gallin. bulei ... carnes ... ex passe ... num, (in quo ... aquam ... becabung. & coqui possunt ... aurant. amygd pruo.

30. Condita fiant cum hyssop. thym. satorei. croc. cinam. ... mosel.

31. Embammata, ex cochlear. ... raph. agr. cappar. à sale ablut. ... citris, acet. fl. borrag. ...

32. Cerevisia sit tenuior, bene ... palo Sanis condita, vinum ... nan. simplex, vel absinthiac ... len. scorzoner. ling. cerv. ... veronic. rosmar. borrag. &c. ... ferrum, vel aurum ignitum ... potest Acidulæ, ferrum ...

33. Ante cibum exercitium pro... autem, & quies non.

34. Somnus sit nocturnus, & ... deratæ.

35. Alvus quotidie laxa saluti ... dex est.

36.C

36. Consuetæ evacuationes debito modo & tempore procedant.

37. Balneum aquæ dulcis interdum usurpetur.

38. Animi παθήματα vitentur; ἀνδρεία optima est.

Lues venerea.

1. Post venerem immundam abluatur pudendum aquâ calidâ, manè & serò per biduum: Mulieres gossipium madidum immittere possunt; sic quoque labia infantium, & nutricum papillæ foveantur.
2. Balneum toti corpori prodest, si in lecto, vel cum suspecto quis cubaverit.
3. Curatio instituatur vere aut autumno, nisi morbus urgeat.
4. Si complicatur cum morbo acuto, hic priùs curandus est; si cum chronico, & frigidiori, uterque simul curari potest.
5. Cibi sint εὔπεπτοι καὶ ἐυανάδοτοι; carnes electæ, potiùs assæ, quàm elixæ; ova recentia, hepata gallin. uvæ pass. amygd. tost. panis biscoctus.

6. Vi-

vel clyster abstergens usurpandus, nisi æger sit proclivis ad vomitum.

32. Si autem in ventris cavitatem effunditur, abdomen novocula aperiendum.

33. Si per se ulceratur, sine præcedente inflammatione, curandum, ut ulcus ventriculi.

34. Scirrhus, si in gibbâ parte, curatur, ut obstructio Epatis, &, præmissis præmittendis, per emollientia, quibus amara & roborantia admiscenda: si in cavâ parte, topica parum proficiunt; internè autem prosunt deoppilativa fortiora.

35. Victus condiendus aceto, succo citri, limon. petrosel. &c. vitanda crassa, viscosa, vinum rubrum, immaturum, multus lactis & casei usus.

S. A.

De Ictero.

in febribus ante septimum, malus.	4. 62.
quando bonus?	4. 64.
cum duro hepate, malus.	4. 64.
item.	6. 42.
paucos flatus habet.	15. 72.
	Θε.

Θεραπευτ...

1. Curatio variat ration...
2. Si ab obstructione m... sâ; aperiendum, ab... gandum, Epar alter... pliùs generet bilem... ante sequestratione...
3. Materia itaque obs... nemate, vel lenitivo... de non fortioribus,... vices evacuanda per... sudorem.
4. Si ex debilitate;... non aperientia,... movenda, calefa... intermittenda, vi... cibus εὐπεπτ...
5. Si ab inflamma... patis cum pletho... misso Enemate;... successivè emitt...
6. Si criticus in fe... cis, & refrigeran... aliis juvandus.

Θεραπευσις.

1. Curatio variat ratione causarum.
2. Si ab obstructione meatûs, ex bile crassâ; aperiendum, abstergendum, purgandum, Epar alterandum, ut non ampliùs generet bilem. Venæsectio nocet ante sequestrationem.
3. Materia itaque obstruens, præmisso Enemate, vel lenitivo, præparanda, deinde non fortioribus, sed mitioribus, per vices evacuanda per alvum, urinam, & sudorem.
4. Si ex debilitate; roborantia prosunt, non aperientia, subinde alvus leviter movenda, calefacientia, aromata, ova intermittenda, vinum tenue sit, & albũ, cibus εὔπεπτος.
5. Si ab inflammatione, vel caliditate Epatis cum plethora; vena secetur, præmisso Enemate; sed non repentè, verùm successivè emittendus sanguis.
6. Si criticus in febri acutâ, alexipharmacis, & refrigerantibus, humectantibusq; aliis juvandus.

7. Symptωmaticus in febribus tollitur, curatâ febri.
8. Si à morsu venenato; alexipharmaca, & intus & extrà.
9. Si à veneno epoto, eadem prosunt, cum vomitu in principio, deinde sudorifera; nulla autem venæsectio, nisi venenum per corpus dispersum sit; alexipharmaca tamen semper continuanda.
10. Appropriatis semper alterandum, viscera infimi & medii ventris confortanda, accidentia corriganda.
11. Alvus semper sit laxa.
12. Vitetur nimia repletio, & cibo obstruentes.
13. Frictiones, balnea, præmissis universalibus, prosunt. S. A.

De cachexiâ. 3. 31.

Senibus familiaris.

Θεραπεία.

1. Epar roborandum, & alterandum.
2. Venæsectio nocet, nisi suppressa sit aliqua evacuatio sanguinis.
3. Purgantia non sint fortia, sed mixta cum

cum confortantibus,
necessitas postulet, à
nendum.
4. Universalibus præmi
ventriculus & Epar ro
5. Diuretica, inprimis in
sium, & sudorifera,
tendis, non intermitt
6. Victus sit calidus &
testate, jurulenta ig
parcus, assus, condi
maximè vitandus.
jejuno corpore pro
luminosa, sulphur
7. Reliqua, ut in Hy

De Hy

Fit autumno.
sanatis hæmorrhoi
à liene.
quando lethalis.
ut solvitur.
solvit maniam.
tussis, malum.
item.

cum confortantibus, & incidentibus, si necessitas postulet. à laxantibus abstinendum.

4. Universalibus præmissis, abstergendũ, ventriculus & Epar roboranda.

5. Diuretica, inprimis in obstructione mensium, & sudorifera, præmissis præmittendis, non intermittenda.

6. Victus sit calidus & siccus, actu & potestate, jurulenta igitur arcenda, cibus parcus, assus, conditus aromatis, potus maximè vitandus. Labores & exercitia jejuno corpore prosunt. Item balnea aluminosa, sulphurea, nitrosa.

7. Reliqua, ut in Hydrope.

De Hydrope. S. A.

fecti aut usti, omni evacuatâ aquâ, moriun- 6. 27.
tur. 6. 8.

ulcera difficilia.

De Ascite.

succedit leucophlegmatia. 7. 74.

Θεράπευσις.

1. Viscera sanguificationis roboranda, obstructiones aperiendæ, materia evacuanda.
2. Medicamenta diu usurpanda, sæpè permutanda, sæpè etiam intermittenda, ut natura se cibo & potu recolligat.
3. Aër sit calidus & siccus, serenus. Victus attenuans, calefaciens, exiccans, qualis in curâ ligni. Alimentum solidum, non liquidum, semel in die sumendum; carnes potiùs assæ, quàm elixæ, panis optimè fermentatus, cum modico anisi, fœniculi. Vitandi fructus, legumina, pisculenta; potus, vinum album, tenue, antiquum, mixtum decocto Eupator. vel Cinamom. anis. rad. chin. &c. parcissimus autem sit, sitisque aliis sedanda, non potu, aut potiùs toleranda.

4. In

4. In Ascite humor serosus
indiget.

5. Si verò humor crassus in
reat; incidendus, abster
andus.

6. Hydragoga non sint fo
diuretica, ac in formâ

7. Non semper tutum
pis aperientibus. Na

8. Si humor multus est,
plus obstruunt, min
cedat.

9. Vomitus per interva
res, prodest, ut & in

10. Rhabarbara, si bi
obstructiones per
periculo exhiberi
non sint scirrhosa

11. Quibus diebus n
lativa tamen, & ro

12. Solutivis etiam se
m scenda.

13. Externa robora
cantia, fomenta

4. In Ascite humor serosus coctione non indiget.
5. Si verò humor crassus in primis viis hæreat; incidendus, abstergendus, evacuandus.
6. Hydragoga non sint fortia, & non nisi diuretica, ac in formâ solidâ.
7. Non semper tutum est incipere à syrupis aperientibus. Nam
8. Si humor multus est, secum ducunt, & plus obstruunt, minoratio ergò præcedat.
9. Vomitus per intervalla, secundùm vires, prodest, ut & in Anasarcâ.
10. Rhabarbara, si bilis crassior & copiosa obstructiones pertinaces causat, absqu periculo exhiberi potest, modò viscera non sint scirrhosa.
11. Quibus diebus non purgatur; deoppilativa tamen, & roborantia usurpanda.
12. Solutivis etiam semper confortantia admiscenda.
13. Externa roborantia, resolventia, exiccantia, fomenta, unguenta, cataplasm.

Empl. ante cibum, non negligenda.

14. Balnea, Laconica, Thermæ, non semper prosunt in ascite, & tympanite.

15. Ambitum corporis sudorifera exiccant.

16. Si remedia absque fructu adhibentur, & viscera non sunt scirrhosa, febris non adeò intensa, æger robustus, nec extenuatus nimis; παρακέντεσις instituenda est, in parte sinistrâ, si lien; in dextrâ, si Epar magis affectum, cauterio actuali potiùs, quàm scalpello; sed serum per siphonem paulatim educendum; vel scrotum aperiendum, crura scarificanda, aut in his fontanellæ excitandæ, & semper roboranda viscera.

17. Crura humida lavari possunt decocto absinth. ungul. caball. &c. deinde cataplas. vel Emplast. defensivis muniri, contra Gangrænam.

18. Si Epar per sympathiam laborat; pars affecta curanda.

19. Si est à mensium suppressione, proceditur, ut in Anasarcâ.

20. Si

10. Si à nimiâ evacuatio
dum.

11. Semper prodest solu
vocatio ructus, seri eva
apertio, frictionibus,
solem, vel in sudatori

De Leucophleg
ex eâ Ascites.
Solvitur alvi fluxu.

Θεράπ

1. Pituita evacuanda &
de præcavendum, ne
affluat.

2. In plethorâ, corpo
re, aut suppressione
secetur in principio
internâ cubiti, vel

3. Post venæsectione

4. Primis viis mode
quendum, incider

5. Purgandum per
bus, vel de tertio i
& tolerantiâ.

6. Viscera confortan

20. Si à nimiâ evacuatione; cautè agendum.

21. Semper prodeſt ſolutio flatuum, provocatio ructus, ſeri evacuatio, pororum apertio, frictionibus, vel ad ignem, vel ſolem, vel in ſudatorio.

De Leucophlegmatiâ. S. A.

ex eâ Aſcites. 7. 74.

ſolvitur alvi fluxu. 7. 29.

Θεράπευσις.

1. Pituita evacuanda & abſumenda, deinde præcavendum, ne nova generetur, vel affluat.

2. In plethorâ, corpore robuſto & florente, aut ſuppreſſione evacuationum; vena ſecetur in principio, ſed modicè, vel ex internâ cubiti, vel malleolis.

3. Poſt venæſectionem vomitoria proſunt.

4. Primis viis moderatè purgatis, concoquendum, incidendum, & aperiendum.

5. Purgandum per epicraſin, alternis diebus, vel de tertio in tertium, pro viribus & tolerantiâ.

6. Viſcera confortanda, externis & internis.

7. Medicamenta sint bene pulverisata.
8. Quæ nocent Epati, fugienda.
9. Una evacuatio non sufficit.
10. Diuretica, & simul roborantia, cum sudoriferis ex decoct. non omittenda.
11. Regioni abdominis, & partibus tumefactis, resolventia, exiccantia, fomenta, unguenta, Emplastra, prosunt; &
12. Fonticuli crurum. &
13. Frictiones, thermæ sulphureæ, salitæ, aluminosæ; balneum ex arenâ calidâ; præcipuè marinâ.

De Tympanite. S. A'
quibus succedat. 4. Π'

Θεράπευσις.

1. Materia, ex quâ generantur flatus, evacuanda, calor torrefaciens removendus, flatus discutiendi, alternis diebus per os, aut per clysteres bis in septimanâ.
2. Digerendum itaque & aperiendum.
3. Si adest intemperies Epatis, externis succurrendum.
4. Roborantia interna non omittenda.

5. Sudo-

5. Sudores decocto li
balneis.
6. Inunctiones totius
plastra prosunt.

Corpulent

1. Videndum, an car
& tum venæsectio,
ctiones, ordinanda
2. In pinguibus cale
evacuatio liberali
item
3. Cucurbitulæ cu
4. Deinde diuretic
5. Victus attenua
6. Cursus velox,
perans.
7. Unctio cum ol
8. Thermæ, acidu

Ἀλεο

1. Si universalis, &
è siccitate pulm
patis; curantur
2. Phthisica, me

5. Sudores decocto lign. ciendi, nec non balneis.
6. Inunctiones totius abdominis, & Emplastra prosunt.

Corpulentia nimia.

1. Videndum, an caro, an adeps prævaleat, & tum venæsectio, purgatio, inedia, frictiones, ordinanda.
2. In pinguibus calefacientia; in carnosis evacuatio liberalior sanguinis prodest, item
3. Cucurbitulæ cum & sine scarific.
4. Deinde diuretica, amara, calida.
5. Victus attenuans.
6. Cursus velox, exercitium quietem superans.
7. Unctio cum oleis digerentibus.
8. Thermæ, acidulæ.

Ἀτροφία, Macies.

1. Si universalis, & quidem vel Hectica, vel è siccitate pulmonum, ventriculi, aut Epatis; curantur, ut Hectica.
2. Phthisica, mesenterica, icterica, nephritica,

tica, è febri colliquante, obstructione mensium, melancholia, ut ipsi morbi.

3. Catharrhalis, asthmatica, ut Empyema.

4. Infantilis; è fascino, hoc abigendum: è vermibus, hi occidendi, & expellendi.

5. Ex accretione intestinorum, vel ossis xiphoidis decidentia; manûs potissimum operâ.

6. è pericardio, coxaria; exiccantibus, & decoctis sudoriferis.

7. Dorsalis, cùm fœminarum consortium vitatur, alii amici verò tempus lusu fallunt, alimenta tenacia, restaurantia, vinum rubrum, inprimis lac capræ nigræ usurpatur, Epar & ventriculus roborantur.

8. Scorbutica; diætâ antiscorbuticâ, & lacte ex caprâ appropriatis nutritâ.

9. Venerea, ex lue, antidotis in cibo & potu.

10. Si particularis; pars roboranda, & alimentum attrahendum calefacientibus externis, sinapismis, dropacibus, phœnigmis, nec non internæ obstructiones, & aliæ causæ removendæ.

Scor-

Scorbutus

1. Curatur Præparantib
cuantibus per venæs
tionem, diuretica, su
scorbuticis roborant
lienem, Epar, pulmo
5. externis ad viscer
guificationis, gingi
membra, ventrem, a
ra, &c.

2. Venæsectio, & cu
so leniente, statim
bet, sed cautè, s
crassior, largiùs va

3. Hæmorrhoides

4. Medicamenta di
à mitioribus ad fo

5. In frigido aëre p
quenda, & succus
dus, eaque tamdi
juvent.

6. Dulcia, & syrup
prolongant.

Scorbutus.

1. Curatur Præparantibus. 2. causam vacuantibus per venæsectionem, purgationem, diuretica, sudorifera. 3. antiscorbuticis roborantibus ventriculum, lienem, Epar, pulmones, Cor. 4. diætâ. 5. externis ad viscera concoctionis, sanguificationis, gingivas, spinam dorsi, membra, ventrem, artus, tumores, ulcera, &c.

2. Venæsectio, & cucurbitulæ, præmisso leniente, statim in principio fieri debet, sed cautè, sanguisque limosior & crassior, largiùs vacuetur.

3. Hæmorrhoides & menstrua prosunt.

4. Medicamenta diversimodè mutanda, & à mitioribus ad fortiora progrediendum.

5. In frigido aëre præparantia vino incoquenda, & succus cochleariæ admiscendus, eaque tamdiu continuanda, donec juvent.

6. Dulcia, & syrupi, ex melle aut saccharo, prolongant.

7. Pro-

7. Proſunt omnes plantæ acres. Succi ſunt meliores decoctis.
8. Aperientibus ſemper cochleariæ ſuccus admiſcendus.
9. In aëre craſſo, magis attenuandum; in ſubtili, minùs.
10. Nimis refrigerantia vitanda.
11. In ſymptomatis frigidis antiſcorbutica præpolleant reliquis medicamentis.
12. In morbis, quibus adjungitur ſcorbutus, curandis, ſemper antiſcorbutica addenda.
13. In febri ſcorbuticâ, admiſcenda refrigerantibus, incidentibus, appropriata.
14. In febribus nothis naſturtii ſuccus utiliter additur; in æſtuantibus autem, non nimis calefaciendum.
15. Mitigatâ febri, vel abſente eâ, fortiora ſumi poſſunt.
16. Plurimi ſine purgantibus, ſolis antiſcorbuticis, convaluêre.
17. Lenientia Enemata, aut apozemata in ſero caprino, aut jure alectorio &c. coquantur.

18. Leve

18. Leve catharticum p
tranſeat, ſit cum tole
ſin, interjunctis præpa
19. Ante putredinem ſu
res concoctos, purg
20. Pilulæ præſtant p
do & humido cœlo.
21. Purgantia ſunt p
goga.
22. Frequentes purga
rubicundis, ſunt let
23. Hydrops ſcorbut
fert.
24. Infantes curant
trici datis.
25. Humores mela
gulo vere, & præſ
purgentur.
26. Fugiantur ſcor
ria, in poculis, h
27. Aër ſit naturâ
non uliginoſus,
28. In cibo fugian
fumigatæ, craſſ
nimis acida.

18. Leve catharticum primas venas non transſeat, ſit cum tolerantiâ, per epicraſin, interjunctis præparantibus.

19. Ante putredinem ſuperatam, & humores concoctos, purgatio non procedit.

20. Pilulæ præſtant potionibus ſub frigido & humido cœlo.

21. Purgantia ſint potiſſimùm melanagoga.

22. Frequentes purgationes, cum urinis rubicundis, ſunt lethales.

23. Hydrops ſcorbuticus purgationes non fert.

24. Infantes curantur medicamentis Nutrici datis.

25. Humores melancholici & aduſti, ſingulo vere, & præſertim autumno, leniter purgentur.

26. Fugiantur ſcorbutici contagii ſeminaria, in poculis, halitu, oſculis, &c.

27. Aër ſit naturâ vel arte calidior, ſiccus, non uliginoſus, craſſus.

28. In cibo fugiantur carnes ſuillæ, ſalitæ, fumigatæ, craſſa, viſcida, dura, rancida, nimis acida.

29. Prosunt juscula gallin. bubul. ptisana, carnes εὔπεπτοι, uvæ passæ, lac caprinum, (in quo nasturt. aquat. cochlearia, becabung. &c. coqui possunt,) poma, aurantia, amygd. prun.

30. Condita fiant cum hyssop. rosmar. thym. saturei. croc. cinam. macer. petrosel.

31. Embammata, ex cochlear. nasturt. rad. raph. agr. cappar. à sale ablutis, limon. citriis, acet. fl. borrag. sinap.

32. Cerevisia sit tenuior, bene defæc. ac lupulo satis condita, vinum bonum, Rhenan. simplex, vel absinthiac. ex rad. helen. scorzoner. ling. cerv. card. bened. veronic. rosmar. borrag. &c. in Aquâ ferrum, vel aurum ignitum extingui potest Acidulæ, serum lact. etiam bona.

33. Ante cibum exercitium prodest; otium autem, & quies non.

34. Somnus sit nocturnus, & vigiliæ moderatæ.

35. Alvus quotidie laxa salutis futuræ index est.

36. Con-

36. Consuetæ evacuationes debito modo & tempore procedant.

37. Balneum aquæ dulcis interdum usurpetur.

38. Animi παθήματα vitentur; ἀνδρεία optima est.

Lues venerea.

1. Post venerem immundam abluatur pudendum aquâ calidâ, manè & serò per biduum: Mulieres gossipium madidum immittere possunt; sic quoque labia infantium, & nutricum papillæ foveantur.
2. Balneum toti corpori prodest, si in lecto, vel cum suspecto quis cubaverit.
3. Curatio instituatur vere aut autumno, nisi morbus urgeat.
4. Si complicatur cum morbo acuto, hic priùs curandus est; si cum chronico, & frigidiori, uterque simul curari potest.
5. Cibi sint εὔπεπτοι καὶ εὐανάδοτοι; carnes electæ, potiùs assæ, quàm elixæ; ova recentia, hepata gallin. uvæ pass. amygd. tost. panis biscoctus.

6. Victus ad ſiccitatem vergat, nocent lacticinia, piſces, carnes craſſæ, fumig. ſalit. &c.

7. Mitior ſæpè exercitatione diſcutitur, ludo pilæ, venatione, armorum tractatione, &c.

8. Humor pituitoſus, & aduſtus, præparandus.

9. Deinde purgandus, admixtis ſemper antidotis.

10. Si plethora adſit, vena ſecetur modicè, ex dextrâ parte, ſi jecur; ex ſiniſtrâ, ſi lien laboret.

11. Si puſtulæ adſint & ſcabies, hæmorrhoides aperiantur.

12. Venenata qualitas adorienda per antidota, ſi prioribus non cedit, ſed præmiſſis ſemper univerſalibus.

13. Lignum ſanctum eſt calidum ſecundo gradu, temperandum igitur eſt, ſi biliosis & calidis uſurpetur; cautè etiam vino incoquendum.

14. Spuma decocti ſervatur ad ſcabiem, puſtulas, & ulcera.

15. Su-

15. Sudor aliquibus, per
duas veſperi: aliquibu
ſperi, neceſſarius eſt;
dies, aliis 20.30.40.
16. Terminus ſudorum
nem ſymptomatum
rum, & puſtularum,
17. Decocto, ſi opus,
rantia addenda; nul
18. Alternis verò dieb
xanda, vel clement
19. Æger altero die
ſudore quieſcat.
20. Præſente febri,
randum, balneis,
inde purgandum,
dum, vel alternis
mel, per decoctu
borrag. bugloſ.
pharmaca etiam
incoquenda, d
bibendum.
21. Si ſudoriferis n
toria accedendu

15. Sudor aliquibus, per 3. hor. manè, & per duas veſperi: aliquibus 4. manè, & 3. veſperi, neceſſarius eſt; quibuſdam novem dies, aliis 20. 30. 40.

16. Terminus ſudorum, penes remiſſionem ſymptomatum, dolorum, tumorum, & puſtularum, præſcribendus eſt.

17. Decocto, ſi opus, dirigentia, & roborantia addenda; nulla autem purgantia.

18. Alternis verò diebus alvus clyſtere laxanda, vel clemente pharmaco.

19. Æger altero die poſt purgationem, à ſudore quieſcat.

20. Præſente febri, corpus priùs refrigerandum, balneis, unguent. ad Epar, deinde purgandum, ſi opus, poſtea ſudandum, vel alternis diebus, vel uno die ſemel, per decoctum lign. in aq. Endiv. borrag. bugloſs. hord. ſero lact. Alexipharmaca etiam in juſculis, crem. hord. incoquenda, decoctum ſecundarium bibendum.

21. Si ſudoriferis non ſuccumbit, ad vomitoria accedendum in robuſtis, cum car-

dia-

diacis, & roborantibus, corrigentibus mixta.

22. Si his non cedit; ad unguenta mercurialia, quæ vel per sputum, vel alvum, vel sudorem, exiccant.

23. Debent autem jejuno ventriculo, & in debilibus semel in die, in robustis vesperi etiam tres horas à cœnâ, celebrari.

24. Inferior humeri pars non ungenda, nec venter.

25. Post unctionem coopertus sudet, & post duas horas abstergatur.

26. Stragulæ non sunt mutandæ, nec unguentum calefaciendum, & tamdiu pergendum, donec sufficienter expuerit; nisi gingivæ intumescant, vel syncope oriatur.

27. Victus non sit ita tenuis, ut in sudationibus; columbæ nocent, vinum moderatè conceditur.

28. Intra dentes annulus aureus, vel argenteus tenendus, & jusculis, contusis, os eluendum.

29. Ces-

29. Cessante sputatione,
symptomatis, corpu
dum vino calido, vel
gulæque mutandæ,
beni per aliquot di
ter aut quater in b
grediendum.

30. Si vires adsint, & m
ad suffumigia quo
tium laborantium, c
niendum, nisi tussis,
sputio adsit.

31. Cessandum, si spu
vatur, & sudores s

32. Symptomata de
scera roboranda,

33. A venere omnino
revalescentiæ.

34. Ad fonticulos s

35. Balnea & therm
squalor viscerum

36. Nutrices infect
munienda est.

37. Infantes in pu

29. Cessante sputatione, & mitescentibus symptomatis, corpus jejunum abluendum vino calido, vel decocto alio, stragulæque mutandæ, decoctum item Ebeni per aliquot dies continuandum. ter aut quater in balnea naturalia ingrediendum.

30. Si vires adsint, & morbus conclamatus, ad suffumigia quoque totius, vel partium laborantium, corpore purgato, veniendum, nisi tussis, asthma, cruentaque spuitio adsit.

31. Cessandum, si sputum exeat, alvus solvatur, & sudores sufficienter eant.

32. Symptomata denique mitiganda, viscera roboranda, reliquiæ vacuandæ

33. A venere omninò abstinendum in statu revalescentiæ.

34. Ad fonticulos sæpè accedendum.

35. Balnea & thermæ nocent, nisi adsit squalor viscerum.

36. Nutrices infectæ mutandæ, & nova munienda est.

37. Infantes in pultibus antidota, & per

lac nutricis, curam observantis, sugere possunt.

38. Gravidæ medicandæ sunt, si affectus sit sævus, eo tempore, quo vult Hippocr. mercurialia & suffumigia nocent, si autem affectus levis, differatur post partum.

39. Dolores cum tumore, vel sine eo, curantur anodynis, & extenuantibus fomentis, unguent. Empl.

De Renum affectibus. S. A.

Θερά-

Θεράπ...

1. Intemperies alterand...
2. In dolore & debilita... anodyna styptica ju...
3. In Calculo 1. præ... læ generentur, & ... tus lapis frangend... præmissis emollien...
4. In eo fortia purga...
5. Alvus sit quotidiè ... compescatur.
6. Medicamenta liq... ribus, & assuman... non cum cibis.
7. Primò materia v... vacuanda, dete... reticis tollitur.
8. Si viæ, à gibbâ ... potiùs conforta... & aperientibus ...
9. Si adsit cacoch... præparationi p...
10. Potus turbid... sum succum ge...

Θεράπευσις.

1. Intemperies alteranda.
2. In dolore & debilitate, sola alterantia, & anodyna styptica juvant.
3. In Calculo 1. præcavendum, ne arenulæ generentur, & coagulentur. 2. genitus lapis frangendus, & expellendus, præmissis emollientibus.
4. In eo fortia purgantia nocent,
5. Alvus sit quotidiè laxa: vomitus non compescatur.
6. Medicamenta liquida præstant solidioribus, & assumantur jejuno ventriculo, non cum cibis.
7. Primò materia viscosa incidenda, & evacuanda, detergendaque, deinde diureticis tollitur.
8. Si viæ, à gibbâ Epatis, nimis dilatentur, potiùs confortandum, quàm diureticis & aperientibus utendum.
9. Si adsit cacochymia in venis, lenitivum præparationi præmittendum.
10. Potus turbidus nocet, & cibus viscosum succum generans.

11. In principio, corpore plethorico, dolore vehementi; vena brachii secetur, deinde, si plenitudo circa renes, in pollice pedis, aut poplite, κατ' ἴξιν καὶ εὐθυωρίαν.
12. Hæmorrhoides apertæ, arte vel sponte, prosunt. item.
13. Cucurbitulæ in natibus, coxis. frictiones.
14. Emollientibus, laxantibus, clyster. foment, ol. liniment. unguent. cataplasm. Empl. dolores leniendi, cucurbitulis etiam siccis, primò renibus, deinde perinæo & inguinibus, affixis, exercitio juvanda.
15. Balnea cautè usurpanda.
16. Si calculus non in motu, & dolor urgeat vehementissimus, cæteris non juvantibus, ad Narcotica, primò mitiora, in convenienti vehiculo, admixtis appropriatis, veniendum.
17. Victus sit tenuis, & attenuans; vinum tenue, cerevis. bene defæc. potus non nimius.
18. Venus, & motus vehemens nocent.

19. In

19. In inflamm

1. In principio sangui
vandus, discutiendu
nitiva- anodyna &
sunt.
2. Si suppuratio seq
3. In apostemate no
mittenda, in matu
detergendum, co
4. Parcitas cibi & po
sa, acetosa, vitand

20. In

1. Citò curanda.
3. Venæsectio, &
4. Dolor mitigan
5. Lenioribus di
deinde consolid
6. Cibi anodyni,
7. Excessus cibi
mis vinum.
8. Sine quiete n

21.

1. Non procras
basilicæ ab in
niter purgan

19. *In inflammatione.*

1. In principio ſanguis revellendus, derivandus, diſcutiendus, fortia nocent, lenitiva anodyna & refrigerantia proſunt.
2. Si ſuppuratio ſequitur, acria vitanda.
3. In apoſtemate non rupto, diuretica omittenda, in maturo autem non: deinde detergendum, conſolidandum.
4. Parcitas cibi & potus prodeſt. acria, ſalſa, acetoſa, vitanda.

20. *In ulceribus.*

1. Citò curanda. 2. vomitus non nocet.
3. Venæ ſectio, & lenitiva non omittenda.
4. Dolor mitigandus.
5. Lenioribus diureticis abſtergendum, deinde conſolidandum.
6. Cibi anodyni, & abſtergentes proſunt.
7. Exceſſus cibi & potus vitandus, inprimis vinum.
8. Sine quiete non ſanantur.

21. *In diabete.*

1. Non procraſtinandum, venæ ſectione baſilicæ ab initio, ſi vires adſint; nec leniter purgantibus.

2. Fervor viscerum & venosi generis, refrigerantibus & humectantibus, corrigendus, facultas renum retentrix roboranda adstringentibus; venæ sectione, & purgantibus, si opus, materia avertenda.
3. Diuretica calida nocent.
4. Emplastrum totius corporis, vel balneum frigidæ prodest linimenta item, unguenta renum & Epatis.
5. Ad Narcotica etiam sæpè veniendum.
6. Si vires dejectæ, à morbo præcedente, magna remedia locum non habent.
7. Vomitus prodest post multum potum, non vehemens, præsertim si pituita salsa est in ventriculo.
8. Sitis vitanda.
9. Alvus clystere refrig. & humect. solvenda.
10. Victus idem sit, qui in Hecticâ.
11. Si catarrhus acris in renes fluit, fonticulus in brachiis aperiatur.

S.A.

De vesicæ affectibus. 4. 80.

arguuntur à dolore. 4. 80.

à mictu.

eorum

eorum signa.
exulcerationis signa.
item
vesicæ scabiosæ signa.
calculi signa.
Herpetibus quid bonum
vix sanabiles in senibus
vulnera, lethal.

De urinæ diff

Senibus familiaris.
ab austrinâ constitution
solvitur venæsectione.
vini potu.
fit per siccitates.

De sti

fit autumno.
senibus familiare.
à renibus purulentis
ab inflammatione u
à vesicæ morbis.
item.
ab eo ileos, lethal.
solvitur venæsection

2. Fervor viscerum & renum ...
...genibus & humectantibus, ...
...geodus, facultas renum retent...
tanda adstringentibus; renes ...
purgantibus, si opus, materia ...
3. Diuretica calida nocent.
4. Emplastrum totius corporis, ...
neam frigidae prodest linimen...
unguenta renum & Epatis.
5. Ad Narcotica etiam saepe ...
6. Si vires dejectae, à morbo ...
magna remedia locum non ...
7. Vomitus prodest post mul...
non vehemens, praesertim si ...
est in ventriculo.
8. Sitis vitanda.
9. Alvus clystere refrig. & humect. ...
da.
10. Victus idem sit, qui in Hectic...
11. Si catarrhus acris in renes fluit, ...
culus in brachiis aperiatur.

De vesicae affectibus.

arguuntur à dolore.
à mictu.

De urinae difficultate.

De stillicidio.

De

De Urethræ affectibus.

Tubercula quomodo solvuntur? 4. 81.
item. 7. 57.

Θεράπευσις.

1. Vomitus à calculo vesicæ præservat, & victus tenuis, alvus laxa.
2. Calculus friabilis comminuatur, & expellatur; durus, secetur, super vesicæ cervicem, juxta anum, in robustis intra 60. annum in signis ♈ & ♐ non ♏ aut ♓. præmissis præmittendis, & observatis circumstantiis aliis.
3. Caruncula in meatu urinario, præmissis universalibus, absumenda.

4. *In Apostemate.*

1. Enema emolliens usurpandum.
2. Venæsectio.
3. Evacuantia lenia.
4. Emollientia & anodyna topica cum repellentibus.
5. Balnea in parvâ humorum abundantiâ.
6. Catheter suspectus est.

5. *In stranguriâ.*

1. Causa mitiganda, internis & externis

2. Tollenda.
3. Cibus refrigerans & ... mor acris, si crudus, ... ta pro ratione causa...
4. Si ab inflammation...
5. Dysuriam, & ardor... vant.

6. *In sup...*

1. Causa tollenda, En... ne, purgantibus.
2. Urina provocand... diureticis, chirurgi...
3. Non multum bib...

7. *In mi...*

1. Si ex plethorâ, ve... dextri pedis.
2. Criticus, nisi sup...
3. In principio ad... sed mundificant... dum ad narcotic...
4. Si à calculo; pa... adstringentia p...
5. Diæta conveni...

2. Tollenda.
3. Cibus refrigerans & humectans, si humor acris, si crudus, vinum prodest. diæta pro ratione causarum ordinanda.
4. Si ab inflammatione, hæc curanda.
5. Dysuriam, & ardorem urinæ, eadem juvant.

6. In suppressione.

1. Causa tollenda, Enematis, venæsectione, purgantibus.
2. Urina provocanda, fotibus, balneis, diureticis, chirurgiâ.
3. Non multum bibendum.

7. In mictu sanguinis.

1. Si ex plethorâ, vena secetur super pollice dextri pedis.
2. Criticus, nisi superfluus, sinendus.
3. In principio adstringentia non danda, sed mundificantia præmittenda, interdum ad narcotica veniendum.
4. Si à calculo; partim aperientia, partim adstringentia prosunt.
5. Diæta conveniens sit.

De Pudendorum affectibus. S.A.

putredines fiunt æstate. 3. 21.
herpetibus quid bonum, quid non? 5. 22.
ab intemperie, sterilitas. 5. 63.
preputium non coalescit. 6. 19.

Θεραπευσις.

1. Intemperies testium alteranda.
2. Ulcera, post inflammationem, perfectè mundanda, deinde consolidanda.
3. Cancer radicitùs extirpandus.
4. Inflatio, exiccantia & discutientia requirit.
5. Inflammatio, ut notum.

6. Vlcera penis.

1. Abstergenda.
2. Exiccanda.
3. Si virulenta; mercurialia admiscenda.
4. Virulento absumpto; emolliendum, digerendum, ultimò consolidandum.

7. In Herniâ.

1. Causæ removendæ; flatus nimirum in ventosâ seu πνευματοκήλη discutiendi: aqua in hydrocele evacuanda, & negeretur, vel affluat, prohibenda; caro in

σαρκοκήλη ex sangu
anda, vel chirurgi
inhibendus. humo
varicosâ seu cirsoc
mollientibus, ven

2. In vera, quæ vel i
κήλη, vel omentali
gaculo, quiete, sic
tibusq; opus est.
3. In perfectâ autem
ctâ bubonocele
priùs intestina re
vatis cruribus,
vel fæcibus vacu
4. Si nec externa t
rurgus expertu
potissimum ver
non ♏ & ♓
5. Ante incisione
rata.

8.

1. Si ab imbecill
corum; robo
dum.

...dines sunt ...
... intemperie ...
Θεραπεία

1. Intemperies testium alterand...
2. Ulcera, post inflammationem mundanda, deinde consolid...
3. Cancer radicitus extirpand...
4. Inflatio, exiccantia & di... quenti.
5. Inflammatio, ut notum.

6. Ulcera pen...

1. Abstergenda.
2. Exiccanda.
3. Si virulenta; mercurialia ad...
4. Virulento absumpto; empl... gerendum, ultimò consolidand...

7. In Herniâ.

1. Causæ removendæ; flatus in ventosâ seu πνευματ... aqua in hydrocele evacuanda, ... peretur, vel afficiat, prohibend...

σαρκοκήλη ex ſanguine impuro evacuanda, vel chirurgiâ tollenda, affluxus inhibendus. humor melancholicus, in varicosâ ſeu cirſocele exiccantibus, emollientibus, venæſectione, tollendus.

2. In vera, quæ vel inteſtinalis, ſeu ἐντεροκήλη, vel omentalis ſeu ἐπιπλοκήλη ſubligaculo, quiete, ſiccantibus, adſtringentibusq; opus eſt.
3. In perfectâ autem ὀσχεοκήλη vel imperfectâ bubonocele ſeu inguinali ſemper priùs inteſtina reponantur reſupino elevatis cruribus, turgida verò flatibus vel fæcibus vacuentur.
4. Si nec externa nec interna juvent, chirurgus expertus adhibendus, tempore potiſſimum verno, in ſignis ♈ & ♐. non ♏ & ♓.
5. Ante inciſionem omnia ſint rectè parata.

8. *Gonorrhæa.*

1. Si ab imbecillitate vaſorum ſpermaticorum; roborandum, & adſtringendum.

2. Si

2. Si à copia seminis, vena secetur, jejunium, exercitium prodest, vinum, flatulenta, & semen augentia, omittenda.
3. Si virulenta; non statim supprimatur, sed materia evacuetur, venæsectione primò in brachio, deinde in saphenâ; purgatione; detergatur, discutiatur, malignitas alexipharmacis emendetur, putredo arceatur, φλόγωσις alteretur, renes refrigerentur ptisanâ, sero lactis, &c. vasa roborentur, præmissis universalibus. fortia autem purgantia, vitanda.

9. Priapismus.

1. Flatulenta, & semen augentia, nocent,
2. A coitu abstinendum.
3. Purgantia non sint fortia.
4. Calida discutientia prosunt, frigida item flatus figentia.

De Affectionibus uterinis & muliebribus. S.A.

uteri herpetibus quid bonum, aut non? 5.22.
suppuratio. 5.47.
os clausum, durum est. 5.54.
ab inflammatione, stranguria. 5.58.
Erysi-

Erysipelas in gravidâ, l
ab utero, sterilitas.
suffocationi sternutatio

De Me

deficientibus, fieri pot
bene fluentibus, non
supprimendi ratio.
deficientibus, lac gen
nibus.
hæmorrhagia n
in decoloribus, nec sta
purgatio necessari
in gravidis fluentia
guunt.
ex suppressis, morbu
provocantur suffitu
ex nimiâ copiâ, mor
erumpentibus conv
lum.
sanguinis vomitus,
tur.
morbi terminantu
sin minus, co

De Menſtruis.

De fœcunditate & sterilitate.

De conceptione.

De Abortu.

ex utero

De partu

De Gr

Θεω

1. Menses ante 12. annum, non gnantibus.
2. In suppressione phena, debito t bus, nisi urgens nas efflagitet.
3. Ante venæ sect

ex utero tenui. 5. 44.
ab uteri acetabulis mucosis. 5. 45.
ex tenesmo. 7. 27.
in febricitantibus. 5. 55.

De partu difficili.

sternutatio, bona. 5. 35.
secundina quomodo promovenda? 5. 49.
in febricitantibus. 5. 55.

De Gravidis.

quando medicanda? 4. 1.
item. 5. 29.
iis acutus morbus lethalis. 5. 30.
Erysipelas uteri lethale. 5. 43.
febricitantes vel abortiunt, vel difficulter pariunt. 5. 55.

Θεράπευσις.

1. Menses ante 12. & post 45. 50. 55. ætatis annum, non sunt ciendi, nec in prægnantibus.
2. In suppressione, ex plethorâ; secetur saphena, debito tempore, & repetitis vicibus, nisi urgens periculum supernas venas efflagitet.
3. Ante venæ sectionem, corpus moveatur,

fricentur crura, & convenienti, ex emol-
lientibus & attenuantibus, decocto ab-
luantur.

4. Si à materiâ frigidâ, viscosâ, præparan-
da, evacuanda, deinde menses cientia,
interna & externa, semper à lenioribus
incipiendo, tempore motûs menstrui,
exhibenda, partes roborandæ.

5. Si à morbo, hic curetur.

6. Tempore menstruorum fluxus, non
purgandum, sed clysterisandum, si ne-
cesse aër sit temperatè calidus, acida, to-
sta, assa, motus nimius, venus, phlebo-
tomia, nisi urgeat aliud, perturbationes
Animi, vitentur, non pinguia, vinum.

7. In reconvalescentibus, emaciatis, aut
hæmorrhagiâ, fluxu alvi, aut aliâ eva-
cuatione inanitis, viraginibus, aut iis,
quæ nullum incommodum sentiunt,
non sunt provocandi.

8. Diæta semper observetur.

9. In fluxu nimio.

1. Si criticus, sinendus, modò mulier benè
colorata sit, & vires permittant.

2. Sym-

2. Symptomaticus, p
bus, non statim sist
3. Venæsectio basilic
cior.
4. Medicamenta pe
res, pessulos, utero
5. Vomitus non noc
opus.
6. Si à morbis aliis, h
7. Bene nutriendum
8. Ad mammas ele
quoties apponend
9. Diæta observan
tur sanguis.
10. Epar conforta
bem, lumbos
emplastrandus.
11. Balnea & calef
mæ quædam p

10. Flu

1. Si à toto: victu
gens, vena basi
thorâ; deinde
vel alia, præpa

2. Symptomaticus, præmissis universalibus, non statim sistendus.
3. Venæ sectio basilicæ prodest, sed parcior.
4. Medicamenta per Syringam, clysteres, pessulos, utero immittenda.
5. Vomitus non nocet, nec cholagoga, si opus.
6. Si à morbis aliis, hi prius curandi.
7. Bene nutriendum.
8. Ad mammas elevatas cucurbitula aliquoties apponenda.
9. Diæta observanda, ne fluxilior generetur sanguis.
10. Epar confortandum, uterus circa pubem, lumbos & os sacrum ungendus, emplastrandus.
11. Balnea & calefactiones vitandæ. Thermæ quædam prosunt.

10. *Fluor muliebris.*

1. Si à toto: victus sit tenuis, siccus adstringens, vena basilica dextra secetur in plethorâ; deinde materia serosa, pituitosa, vel alia, præparanda, & purganda; diver-

renda balneis, thermis, frictionibus, ex-
ercitiis, diureticis, sudoriferis, fonticulis
etiam ad crura, fomentis, oleis, Emplast.
adstringendum, præmissis mundifican-
tibus.

2. Si à vitio alicujus partis: generatio ex-
crementi prohibenda; genitum ab utero
divertendum, vomitu, aut leniter pur-
gantibus; internè & externè roboran-
dum.
3. Si à capite; hoc purgandum, confortan-
dum, forticuli prosunt.
4. Si ex vitio Epatis, ejus intemperies cor-
rigenda, obstructiones aperiendæ, ma-
teria præparanda & evacuanda; robo-
randum ipsum.
5. Si uterus primariò afficitur, intemperies
corrigenda, imbecillitas roboranda, vi-
tiosi humores evacuandi; prodest etiam
decoct. lign. præmissis præmittendis.

II. *In abscessu.*

1. Fluxus materiæ revellendus.
2. Menstruorum provocatio nocet.
3. Venæsectio prodest in cubito; scarifica-
tiones

tiones in scapulis & d
so menstruo, aut pos
fluxusq; jam factus
4. Vomitus etiam.
5. Humor reliquus pr
dus circa declinatio
6. Repellentia in pr
lumbis, & lateribu
doloribus, anodyn
solventia, nisi supp
vanda, & rumpen
inde abstergenda.
7. Usus repercutie
moderatus.
8. Victus tenuis.
9. Vigiliæ in princ

II.

1. Si sordida, dete
pus inter intesti
prodest, quæ p
da; si ad intesti
steribus; si ad v
vandum.

tiones in ſcapulis & dorſo, niſi à ſuppreſſo menſtruo, aut poſt partum oriatur, affluxusq́; jam factus ſit.

4. Vomitus etiam.

5. Humor reliquus præparandus, purgandus circa declinationem.

6. Repellentia in principio regioni uteri, lumbis, & lateribus; in ſtatu, urgentibus doloribus, anodyna; in declinatione, reſolventia, niſi ſuppuratio adſit, quæ juvanda, & rumpenda etiam, ſi opus, deinde abſtergenda.

7. Uſus repercutientium ſtypticorum ſit moderatus.

8. Victus tenuis.

9. Vigiliæ in principio non nocent.

12. *Vlcera.*

1. Si ſordida, detergenda, & exiccanda; ſi pus inter inteſtina & perinæum, ſectio prodeſt, quæ poſtea aquâ mulsâ eluenda; ſi ad inteſtinum rectum vergat, clyſteribus; ſi ad veſicam, emulſionibus juvandum.

2. Si pura, leniter adstringendum.
3. Si cum dolore, hic sedandus.
4. Si cum venereâ malignitate, antidota non negligenda.
5. Præmittenda semper intemperiei correctio, & affluxûs humorum prohibitio, item.
6. Purgatio per cathartica.
7. Victus conveniens.

13. *In Hystericâ passione.*

1. Extra paroxysmum potiùs aqua convenit, quàm vinum; in ipso autem vinum conceditur, vel aq. hysteric. suaviter tamen olentia à facie removenda, præsertim in non consuetis, clyster. acres, vincula, frictiones adhibeantur.
2. Clyster carminativus, & suppositoria ex odoriferis prosunt.
3. Naribus admovenda fœtida, sed cautè, in cerebro debili, & humoribus calidis ac vaporosis circa uterum, infrà verò bene olentia; contrarium autem in decidentiâ.

4. Ca-

4. Calefactio genitalium
narum confert cum
5. Si ex semine retento
nec purgetur, sed ill
6. Si ex retentione m
pso paroxysmo, si
secta prodest, vel s
7. Si symptomata ur
deinde causa tollat
8. Decubitus sit supi
terus ad inferiora
Emplastr. circa
non supra umbil
terdum ad stern
9. Diæta sit tenuis
10. Finito paroxy
prosunt, & mat
minuentia, eva

14. I

1. Purgandum.
2. Roborandum
3. Intemperies a
4. Clysteres pro
5. Particulares u

4. Calefactio genitalium, & partium vicinarum confert cum filis cannabin.
5. Si ex semine retento, vena nulla secetur, nec purgetur, sed illud absumatur.
6. Si ex retentione mensium, etiam in ipso paroxysmo, si vires adsint, saphena secta prodest, vel scarificatio.
7. Si symptomata urgeant, priùs curentur, deinde causa tollatur.
8. Decubitus sit supinus, capite elevato, uterus ad inferiora manibus deprimatur. Emplastr. circa umbilic. cucurbitulæ non supra umbilicum apponantur. interdum ad sternutationes veniendum.
9. Diæta sit tenuis.
10. Finito paroxysmo, flatus discutientia prosunt, & materiam, è quâ generantur, minuentia, evacuantia ac præcaventia.

14. *In sterilitate.*

1. Purgandum.
2. Roborandum.
3. Intemperies alteranda.
4. Clysteres prosunt.
5. Particulares uteri morbi tollendi.

6. Impraegnationi acetum incommodum.
7. Usus medicamentorum continuandus.
8. Bona victus ratio instituenda.
9. Post mensium purgationem feliciùs procedit, quàm tempore alio.

15. *In Molâ.*

1. Si carnosa, difficulter curatur.
2. Vomitus in principio prodest.
3. Affluxus divertatur, & evacuetur venæ-sectione.
4. Fœtum mortuum & abortum educentia prosunt. item vires roborantia, & cardiaca.
5. Emollientia balnea, unguent. Emplastr. pessi, non negligenda.
6. Si mola humoralis, venæsectio, præparatio, purgatio, mensium provocatio juvat.
7. Ventosa curanda, ut inflatio uteri.
8. In quâ 1. materia evacuanda per purgationem, & venæsectionem, si opus. 2. flatus simul discutiendus, externis & internis. 3. ejus generatio prohibenda, intemperiesq; corrigenda.

De

Vulnus, lethale.
Syncope fit sanis, si purg
pravo cibo utenti
à tuberculi intus
in fluxu muliebri, m
frequens sine causâ n

Θερα

1. Fortia purgantia
per epicrasin vac
cordialia miscen
sunt optimi.
2. Plerunque venæ
fertur, vel brach
nimirum cor p
sive in curâ fest
in minimo digi
pedis, præser
fernâ læditur.
3. Fluxus hæmo
se; sive per hir
4. Præmissis pr
cum & sine sc
suris, scapulis
apponuntur,

Θεράπευσις.

1. Fortia purgantia vitanda; & non nisi per epicrasin vacuandum, ubi semper cordialia miscenda Clysteres quoque sunt optimi.

2. Plerunque venæsectio purgationi præfertur, vel brachii dextri, aut sinistri, si nimirum cor per proprietatem laborat, sive in curâ festinandum est; vel suralis, in minimo digito pedis, vel super pollice pedis, præsertim si ab obstructione infernâ læditur.

3. Fluxus hæmorrhoid. prodest, sive per se, sive per hirudines.

4. Præmissis præmittendis, cucurbitulæ, cum & sine scarif. hypochondriis, dorso, suris, scapulis, mammillæ sinistræ etiam apponuntur.

5. Arteriotomia exilium, non magnarum arteriarum ſuadetur.

6. Si palpitatio cordis à flatibus; materia craſſa & viſcoſa, præparanda, evacuanda, flatus & vapores diſcutiendi, ut in hypochondriacâ.

7. Si ab humore in pericardio; vena nulla ſecetur, ſed medicamenta exiccantia & diſcutientia, cordialia calida, interna & externa, uſurpentur.

8. Si à veneno, alexipharmaca proſunt.

9. Cauteria brachiis, ſi à capite defluxus, vel in cruribus, ſi ab infernis partibus, non inutilia.

10. In nudâ intemperie, nulla vena ſecetur.

11. In omnibus cordis morbis, vehementer calefacientia aut refrigerantia, vitanda.

12. Si per conſenſum laboret, pars mittens curetur.

13. Sacculi cordiales tepefacti adhibeantur.

14. Epithemata ſacculis ſunt efficaciora.

15. Epi-

15. Epithemata ante
panda.

16. Confortantia eti
ponantur.

17. Cardiaca per os
& aliâs, pro potu

18. Si palpitatio ex
doriferis & diure
ſit à ſeroſo & aqu

19. Victus ſit atten
nuatum ſit, ſicq;
ceditur.

20. Venus, & ani

21. I

1. Spirituum di
rendũ, neglect
per conſenſum
nis in vino (ni
vinum eſt opt
tus, exhibend
tam interna,

2. In paroxyſm
dæ aſperſion
ctionibus, c

15. Epithemata ante universalia non usurpanda.
16. Confortantia etiam carpi arteriis imponantur.
17. Cardiaca per os assumantur, in cibo, & aliâs, pro potu, julapia.
18. Si palpitatio ex crasso sanguine, à sudoriferis & diureticis abstinendum, nisi sit à seroso & aquoso humore.
19. Victus sit attenuans, nisi corpus extenuatum sit, sicq; vinum & somnus conceditur.
20. Venus, & animi pathemata nocent.

21. *In syncope.*

1. Spirituum dissolutioni statim succurrendũ, neglectâ causâ, sive sit per se, sive per consensum; jús igitur carnium, panis in vino (nisi adsit nimius calor, aliâs vinum est opt.) aut aq. capon. maceratus, exhibendus, & alia confortantia, tam interna, ~~quàm~~ externa.
2. In paroxysmo, spiritus revocandi, gelidæ aspersione in faciem, ligaturis, frictionibus, cucurbitulis siccis ad supe-

riores vel inferiores partes, sternutatio-nibus (nisi sit à resolutione) ac nutrien-di odoriferis, alimentis suavibus, nisi sit à suffocatione matricis.

3. Si à vacuatione nimiâ, hæc supprima-tur.
4. Si ex ventriculi causâ, vomitus prodest.
5. In paroxysmo quovis prosunt vigiliæ.
6. Si ex materiâ venenosâ, aut sudore su-perfluo, ex humorum repletione, so-mnus nocet, & ibi alexipharmaca non omittenda.
7. Diæta ratione causarum ordinanda, & alexipharmaca, cordialiaque exhiben-da, in febri ardente & malignâ, julapia prosunt. extrà epithemata, sacculi, ung. olea.
8. Si à summâ repletione sanguinis, non crudorum humorum, frictionibus, fo-mentis calidis extrema frigida fovenda, & potionibus sanguis crassus liquan-dus, deinde in ipso paroxysmo vena se-canda, & quidem in talo, si ex utero.
9. Si ab humoribus crudis, aër sit lucidus, calidus,

calidus, non calid
exercitium parcu
vinum album, t
misti, vena secetu
tio per epicrasin,
clysteres, institu
retur fomentis,
plast.

10. Si à billioso hu
frigidis acrimon
xus per clystere
mitu clementi v
trahendus cuc
smo, lene chol
ventriculus,
temperandi, &
frigidus elige
tia corpus, &
bus lentus, p
11. Si à dolore,
& si ex inflan
næsectio, in
12. Si ab anim
& mutandi.

calidus, non calidissimus, nec frigidus, exercitium parcum, cibus tenuis. potus, vinum album, tenue. si cum sanguine misti, vena secetur, deinde coctio, purgatio per epicrasin, vel in viribus debilibus, clysteres, instituatur; ventriculus roboretur fomentis, unguent. sacculis Emplast.

10. Si à bilioso humore ventriculi, julapiis frigidis acrimonia temperanda, affluxus per clysteres lenes avertendus, vomitu clementi vacuandus, & ad cutem trahendus cucurbitul. sedato paroxysmo, lene cholagogum propinandum. ventriculus, jecur, roboranda, renes temperandi, & si calida omnia sunt, aër frigidus eligendus, unguent. refrigerantia corpus, & adstringentia, prosunt. cibus lentus, parum & sæpè.

11. Si à dolore, anodyna, narcotica etiam, & si ex inflammatione, vel fluxione, venæ sectio, inedia, conveniunt.

12. Si ab animi affectibus, hi moderandi & mutandi.

13. Si

tenda balneis, thermis, frictionibus, ex-
ercitiis, diureticis, sudoriferis, fonticulis
etiam ad crura, fomentis, oleis, Emplast.
adstringendum, præmissis mundifican-
tibus.

2. Si à vitio alicujus partis: generatio ex-
crementi prohibenda; genitum ab utero
divertendum, vomitu, aut leniter pur-
gantibus; internè & externè roboran-
dum.

3. Si à capite; hoc purgandum, confortan-
dum, fonticuli prosunt.

4. Si ex vitio Epatis, ejus intemperies cor-
rigenda, obstructiones aperiendæ, ma-
teria præparanda & evacuanda; robo-
randum ipsum.

5. Si uterus primariò afficitur, intemperies
corrigenda, imbecillitas roboranda, vi-
tiosi humores evacuandi; prodest etiam
decoct. lign. præmissis præmittendis.

II. *In abscessu.*

1. Fluxus materiæ revellendus.
2. Menstruorum provocatio nocet.
3. Venæ sectio prodest in cubito; scarifica-
tiones

tiones in scapulis & d
so menstruo, aut post
fluxusq; jam factus
4. Vomitus etiam.
5. Humor reliquus p
dus circa declinati
6. Repellentia in pr
lumbis, & lateribu
doloribus, anodyn
solventia, nisi supp
vanda, & rumpen
inde abstergenda.
7. Usus repercutien
moderatus.
8. Victus tenuis.
9. Vigiliæ in princip

12.

1. Si sordida, dete
pus inter intesti
prodest, quæ p
da; si ad intesti
steribus; si ad
vandum.

tiones in ſcapulis & dorſo, niſi à ſuppreſſo menſtruo, aut poſt partum oriatur, affluxusq; jam factus ſit.

4. Vomitus etiam.
5. Humor reliquus præparandus, purgandus circa declinationem.
6. Repellentia in principio regioni uteri, lumbis, & lateribus; in ſtatu, urgentibus doloribus, anodyns; in declinatione, reſolventia, niſi ſuppuratio adſit, quæ juvanda, & rumpenda etiam, ſi opus, deinde abſtergenda.
7. Uſus repercutientium ſtypticorum ſit moderatus.
8. Victus tenuis.
9. Vigiliæ in principio non nocent.

12. *Vlcera.*

1. Si ſordida, detergenda, & exiccanda; ſi pus inter inteſtina & perinæum, ſectio prodeſt, quæ poſtea aquâ mulsâ eluenda; ſi ad inteſtinum rectum vergat, clyſteribus; ſi ad veſicam, emulſionibus juvandum.

2. Si pura, leniter adstringendum.
3. Si cum dolore, hic sedandus.
4. Si cum venereâ malignitate, antidota non negligenda.
5. Præmittenda semper intemperiei correctio, & affluxûs humorum prohibitio, item.
6. Purgatio per cathartica.
7. Victus conveniens.

13. In Hystericâ passione.

1. Extra paroxysmum potiùs aqua convenit, quàm vinum; in ipso autem vinum conceditur, vel aq. hysteric. suaviter tamen olentia à facie removenda, præsertim in non consuetis, clyster. acres, vincula, frictiones adhibeantur.
2. Clyster carminativus, & suppositoria ex odoriferis prosunt.
3. Naribus admovenda fœtida, sed cautè, in cerebro debili, & humoribus calidis ac vaporosis circa uterum, infrà verò bene olentia; contrarium autem in decidentiâ.

4. Calefactio genitaliu
narum confert cum
5. Si ex semine retent
nec purgetur, sed il
6. Si ex retentione m
pso paroxysmo, s
secta prodest, vel
7. Si symptomata ur
deinde causa tolla
8. Decubitus sit supi
terus ad inferiora
Emplastr. circa
non supra umbil
terdum ad stern
9. Diæta sit tenuis
10. Finito paroxy
prosunt, & matr
minuentia, eva

14. I

1. Purgandum.
2. Roborandum
3. Intemperies a
4. Clysteres pro
5. Particulares u

4. Calefactio genitalium, & partium vicinarum confert cum filis cannabin.
5. Si ex semine retento, vena nulla secetur, nec purgetur, sed illud absumatur.
6. Si ex retentione mensium, etiam in ipso paroxysmo, si vires adsint, saphena secta prodest, vel scarificatio.
7. Si symptomata urgeant, priùs curentur, deinde causa tollatur.
8. Decubitus sit supinus, capite elevato, uterus ad inferiora manibus deprimatur. Emplastr. circa umbilic. cucurbitulæ non supra umbilicum apponantur. interdum ad sternutationes veniendum.
9. Diæta sit tenuis.
10. Finito paroxysmo, flatus discutientia prosunt, & materiam, è quâ generantur, minuentia, evacuantia ac præcaventia,

14. *In sterilitate.*

1. Purgandum.
2. Roborandum.
3. Intemperies alteranda.
4. Clysteres prosunt.
5. Particulares uteri morbi tollendi.

6. Imprægnationi acetum incommodum.
7. Uſus medicamentorum continuandus.
8. Bona victus ratio inſtituenda.
9. Poſt menſium purgationem feliciùs procedit, quàm tempore alio.

15. *In Molâ.*

1. Si carnoſa, difficulter curatur.
2. Vomitus in principio prodeſt.
3. Affluxus divertatur, & evacuetur venæ-ſectione.
4. Fœtum mortuum & abortum educentia proſunt. item vires roborantia, & cardiaca.
5. Emollientia balnea, unguent. Emplaſtr. peſſi, non negligenda.
6. Si mola humoralis, venæſectio, præparatio, purgatio, menſium provocatio juvat.
7. Ventoſa curanda, ut inflatio uteri.
8. In quâ 1. materia evacuanda per purgationem, & venæſectionem, ſi opus, 2. flatus ſimul diſcutiendus, externis & internis. 3. ejus generatio prohibenda intemperiesq; corrigenda.

De

Vulnus, lethale.
Syncope fit ſanis, ſi pur
pravo cibo utent
à tuberculi intus
in fluxu muliebri, m
ſequens ſine causâ m

Θεραπ

1. Fortia purgantia
per epicraſin vac
cordialia miſcen
ſunt optimi.
Plerunque venæ
fertur, vel brachi
nimirum cor pe
ſive in curâ feſtin
In minimo digit
pedis, præſerti
fernâ læditur.
Fluxus hæmor
ſe, ſive per hirud
Præmiſſis præm
cum & ſine ſcari
ſuris, ſcapulis, m
apponuntur.

De Cordis Affectibus. S. A.

Vulnus, lethale. 6. 18.
Syncope fit ſanis, ſi purgantur, 2. 36.
pravo cibo utentibus: 2. 36.
à tuberculi intus ruptione. 7. 8.
in fluxu muliebri, malum. 5. 56.
frequens ſine causâ manifeſtâ, lethal. 2. 41.

Θεράπευσις.

1. Fortia purgantia vitanda; & non niſi per epicraſin vacuandum, ubi ſemper cordialia miſcenda Clyſteres quoque ſunt optimi.
2. Plerunque venæſectio purgationi præfertur, vel brachii dextri, aut ſiniſtri, ſi nimirum cor per proprietatem laborat, ſive in curâ feſtinandum eſt; vel ſuralis, in minimo digito pedis, vel ſuper pollice pedis, præſertim ſi ab obſtructione infernâ læditur.
3. Fluxus hæmorrhoid. prodeſt, ſive per ſe, ſive per hirudines.
4. Præmiſſis præmittendis, cucurbitulæ, cum & ſine ſcarif. hypochondriis, dorſo, ſuris, ſcapulis, mammillæ ſiniſtræ etiam apponuntur.

5. Arteriotomia exilium, non magnarum arteriarum ſuadetur.

6. Si palpitatio cordis à flatibus; materia craſſa & viſcoſa, præparanda, evacuanda, flatus & vapores diſcutiendi, ut in hypochondriacâ.

7. Si ab humore in pericardio; vena nulla ſecetur, ſed medicamenta exiccantia & diſcutientia, cordialia calida, interna & externa, uſurpentur.

8. Si à veneno, alexipharmaca proſunt.

9. Cauteria brachiis, ſi à capite defluxus, vel in cruribus, ſi ab infernis partibus, non inutilia.

10. In nuda intemperie, nulla vena ſecetur.

11. In omnibus cordis morbis, vehementer calefacientia aut refrigerantia, vitanda.

12. Si per conſenſum laboret, pars mittens curetur.

13. Sacculi cordiales tepefacti adhibeantur.

14. Epithemata ſacculis ſunt efficaciora.

15. Epi-

15. Epithemata ante u
panda.
16. Confortantia eti
ponantur.
17. Cardiaca per os
& aliâs, pro potu,
18. Si palpitatio ex
doriferis & diure
ſit à ſeroſo & aqu
19. Victus ſit attenu
nuatum ſit, ſicq;
ceditur.
20. Venus, & ani
21. I
1. Spirituum diſ
rendū, neglect
per conſenſum
nis in vino (niſ
vinum eſt opt
tus, exhibend
tam interna,
2. In paroxyſm
dæ aſperſion
ctionibus, c

15. Epithemata ante universalia non usurpanda.
16. Confortantia etiam carpi arteriis imponantur.
17. Cardiaca per os assumantur, in cibo, & aliâs. pro potu, julapia.
18. Si palpitatio ex crasso sanguine, à sudoriferis & diureticis abstinendum, nisi sit à seroso & aquoso humore.
19. Victus sit attenuans, nisi corpus extenuatum sit, sicq; vinum & somnus conceditur.
20. Venus, & animi pathemata nocent.

21. *In syncope.*

1. Spirituum dissolutioni statim succurrendũ, neglectâ causâ, sive sit per se, sive per consensum; jus igitur carnium, panis in vino (nisi adsit nimius calor, aliâs vinum est opt.) aut aq. capon. maceratus, exhibendus, & alia confortantia, tam interna, ~~quàm~~ externa.
2. In paroxysmo, spiritus revocandi, gelidæ aspersione in faciem, ligaturis, frictionibus, cucurbitulis siccis ad supe-

riores vel inferiores partes, sternutatio-
nibus (nisi sit à resolutione) ac nutrien-
di odoriferis, alimentis suavibus, nisi sit
à suffocatione matricis.

3. Si à vacuatione nimiâ, hæc supprima-
tur.

4. Si ex ventriculi causâ, vomitus prodest.

5. In paroxysmo quovis prosunt vigiliæ.

6. Si ex materiâ venenosâ, aut sudore su-
perfluo, ex humorum repletione, so-
mnus nocet, & ibi alexipharmaca non
omittenda.

7. Diæta ratione causarum ordinanda, &
alexipharmaca, cordialiaque exhiben-
da, in febri ardente & malignâ, julapia
prosunt. extrà epithemata, sacculi, ung.
olea.

8. Si à summâ repletione sanguinis, non
crudorum humorum, frictionibus, fo-
mentis calidis extrema frigida fovenda,
& potionibus sanguis crassus liquan-
dus, deinde in ipso paroxysmo vena se-
canda, & quidem in talo, si ex utero.

9. Si ab humoribus crudis, aër sit lucidus,
calidus,

calidus, non calid
exercitium parcu
vinum album, t
misti, vena secetu
tio per epicrasin,
clysteres, institu
retur fomentis,
plast.

10. Si à bilioso hu
frigidis acrimon
xus per clystere
mitu clementi
trahendus cu
smo, lene ch
ventriculus,
temperandi,
frigidus eliger
tia corpus, &
bus lentus; pa

11. Si à dolore,
& si ex inflam
næ sectio, in

12. Si ab anim
& mutandi.

calidus, non calidiſſimus, nec frigidus, exercitium parcum, cibus tenuis. potus, vinum album, tenue. ſi cum ſanguine miſti, vena ſecetur, deinde coctio, purgatio per epicraſin, vel in viribus debilibus, clyſteres, inſtituatur; ventriculus roboretur fomentis, unguent. ſacculis Emplaſt.

10. Si à bilioſo humore ventriculi, julapiis frigidis acrimonia temperanda, affluxus per clyſteres lenes avertendus, vomitu clementi vacuandus, & ad cutem trahendus cucurbitul. ſedato paroxyſmo, lene cholagogum propinandum. ventriculus, jecur, roboranda, renes temperandi, & ſi calida omnia ſunt, aër frigidus eligendus, unguent. refrigerantia corpus, & adſtringentia, proſunt. cibus lentus, parum & ſæpè.

11. Si à dolore, anodyna, narcotica etiam, & ſi ex inflammatione, vel fluxione, venæſectio, inedia, conveniunt.

12. Si ab animi affectibus, hi moderandi & mutandi.

13.

13. Si à malignitate febrium, alexipharmacis pugnandum.
14. Si à lumbricis, necentur.
22. *Venenum, quod vel specificum, vel anodynum vel corrosivum.*
ore assumptum. 1. vomitu rejiciendum, quem pinguia, lac, olea, butyrum, addi-tis bezoarticis, juvant, sæpè continuanda.
2. Si in intestinis tenuibus hæret, leviter purgandum;
3. Si in intestinis inferioribus; clysteribus abluendum, detergendum.
4. Si ad vias urinæ vergit, emulsionibus juvandum.
5. Interim sæpè alexipharmaca, tam communia, quàm propria, extra, ad omnes pulsus, singulis tribus horis, & intra, contra calida & frigida venena, usurpanda.
6. Reliquiæ sudoribus discutiendæ. 7. in victu prosunt pinguia, lac pro potu & cibo, reliqua condita cum cardiacis.
extrà immissum. 1. extrahendum, vel manifestè, vel occultè. 2. In-

2. Intercipiendum vi[...]
præscissione.
3. Alexipharmacis [...]
dum.
4. Ulcus non stati[...]
admissum. 1, od[...]
riis. 3. alexipharm[...]
De dolo[...]
ab austrinâ constitu[...]
hyeme quando?
item.
ab aromatibus.
quando lethalis?
scitur ex urinis.
lac nocet.
juvatur sectâ fron[...]
sedatur pure con[...]
pure, aquâ[...]
Θ[...]
1. Si à sanguine, [...]
permistis; ven[...]
cephalicâ, ad[...]
utroq; brachi[...]

2. Intercipiendum vinculis, partis læsæ præscissione.
3. Alexipharmacis internis oppugnandum.
4. Ulcus non statim sanandum. Suffitu admissum. 1. odoribus. 2. masticatoriis. 3. alexipharmacis vincitur.

De dolore Capitis,	S.	A.
ab austrinâ constitutione.	3.	17.
hyeme quando?	3.	13.
item.	3.	23.
ab aromatibus.	5.	28.
quando lethalis?	6.	51.
scitur ex urinis.	4.	70.
lac nocet.	5.	64.
juvatur sectâ frontis venâ.	5.	68.
sedatur pure confecto.	5.	22.
pure, aquâ, vel sanguine effluente.	6.	10.

Θεραπεύσεις.

1. Si à sanguine, aut humoribus sanguini permistis; vena secetur mediana, deinde cephalica, ad ℥vj. & ultrà, dimidiatè in utroq; brachio, si opus, vel semel in va-

cua-

cuationis verò infernæ suppressione, sa-
phena, hæmorrhoidal. ultimò frontis ac
narium etiam, præsertim si occiput do-
let. chronicè & pertinaciter.

2. Cucurbitulæ ad scapulas etiam pro-
sunt, præsertim si sinciput dolet.

3. Si ab humore alio diverso, non turgen-
te; coquendus, & evacuandus; turgens
autem statim purgandus.

4. Digestiva exhibeantur post cœnam,
mox ante somnum.

5. In humorali dolore, revellendum clyste-
ribus, aut purgantibus, alternis diebus.

6. Humor concoctus evacuetur solidiori-
bus medicamenti formis, ut pilulis, 3. 4.
hor. post cibum sumendis.

7. Si à repletione, aut causâ frigidâ, prod-
est cibi potusq; paucitas, maximè vini
& somni longi abstinentia; decoct. lign.

8. Si à calidâ, cibi paucitas nocet.

9. Repletio particularis indicat exinani-
tiones quoque particulares, ut apophle-
gmatismos, errhina, gargarismos.

10. Masticatoria & gargarismi, in causâ
biliosâ

biliosâ & serosâ, ve
sunt.

11. Fortiter resolven
applicanda.

12. Roborantia Ce
tenda, interna &

13. Vapores adscen
steribus, frictioni
recedentis evacu
nem, vomitum,
discutiantur; cap
roboretur, & s

14. In omni, pe
opt.

15. Si catarrhus
tiones pedum,
te corporis va

16. Si resolvendu
enim plus co
vunt.

17. Calida & res
adhibenda.

18. Topica refr
tur, calefact

biliosâ & serosâ, vel catarrho, suspecta sunt.

11. Fortiter resolventia sine stypticis non applicanda.

12. Roborantia Cerebrum non intermittenda, interna & externa.

13. Vapores adscendentes revellantur clysteribus, frictionibus pedum, causæ antecedentis evacuatione, per venæsectionem, vomitum, purgationem; recepti discutiantur; caput, ne recipiat ampliùs, roboretur, & symptomata mitigentur.

14. In omni, pedum & tibiarum frictio opt.

15. Si catarrhus conjungitur, fomenta, lotiones pedum, & capitis omittantur, ante corporis vacuationem.

16. Si resolvendum, fiat levioribus; fortia enim plus commovent, quàm resolvunt.

17. Calida & resolventia, ventriculo vacuo, adhibenda.

18. Topica refrigerantia subinde mutentur, calefacta.

19. In contumaci & diuturno, veſicatoria, cauteria, fonticuli, non nocent.

20. Narcotica probè correcta, non niſi materiâ vehementer furente, aut neceſſitate extremâ urgente, & quidem temporibus ac fronti, non coronali ſuturæ applicanda.

21. Si oculi imbecilles, & fluxionibus obnoxii, errhina & ſternutatoria non ordinanda.

22. Cerebro per conſenſum affecto; & partis mandantis, & recipientis habenda eſt ratio, per venæ ſectionem, cucurbit. vomitum, purgat. alterant. Epithem.

23. In meningum inflammatione, ſi dolor non ſit ſignum decretorium, in principio, repercutientia, in augmento & ſtatu, reſolventia, nulla maturantia, proſunt.

24. Si à nudâ intemperie; ſolùm alterandum aëre, victu, conſerv. rabell. localibus, foment. evaporation. ſuffit. embroch. odorament. ol. ungt. cataplaſm. &c.

25. Si

25. Si à caſu, percuſſio
mittendis, dolor ſ
fortandum, contuſ
26. Si ex lue venereâ,
ſed appropriata.
27. Si ex deleteriâ qu
28. Si à flatu; cucur
ſincipiti affigatur.
29. Si ab ebrietate;
mnus, refrigerati
30. Si à vermibus; p
endi, expellendi
31. Sinciput abraſ
32. In febribus pu
repercutientib
tione, augetur
33. In morbis acu
localibus, ne
impediatur, &
34. Aër non ſit ſp
35. Noxia ſunt, d
men agni caſti
thus, corymb
paradiſ. fruct

25. Si à caſu, percuſſione, præmiſſis præmittendis, dolor ſedandus, caput confortandum, contuſio curanda.
26. Si ex lue venereâ, errhina non proſunt, ſed appropriata.
27. Si ex deleteriâ qualitate; alexipharmaca.
28. Si à flatu; cucurbitula ſicca occipiti vel ſincipiti affigatur.
29. Si ab ebrietate; vomitus, jejunium, ſomnus, refrigeratio appropriata, juvant.
30. Si à vermibus; per os & nares interficiendi, expellendi.
31. Sinciput abraſum, topicis aptiſſimum.
32. In febribus putridis, externis frigidis & repercutientibus, non præmiſsâ evacuatione, augetur dolor.
33. In morbis acutis, cautè agendum cum localibus, ne criſis per hæmorrhagiam impediatur, & vapores impingantur.
34. Aër non ſit ſplendidus.
35. Noxia ſunt, durioris cibi maſticatio, ſemen agni caſti, ſuccus abſinth. myrrha, thus, corymbi hederæ, grana ſabinæ, paradiſ. fructus arbuti, ervus.

36. Vi-

13. Si à malignitate febrium, alexipharmacis pugnandum.
14. Si à lumbricis, necentur.

22. *Venenum, quod vel specificum, vel anodynum vel corrosivum.*

ore assumptum. 1. vomitu rejiciendum, quem pinguia, lac, olea, butyrum, addititis bezoarticis, juvant, sæpè continuanda.
2. Si in intestinis tenuibus hæret, leviter purgandum;
3. Si in intestinis inferioribus; clysteribus abluendum, detergendum.
4. Si ad vias urinæ vergit, emulsionibus juvandum.
5. Interim sæpè alexipharmaca, tam communia, quàm propria, extra, ad omnes pulsus, singulis tribus horis, & intra, contra calida & frigida venena, usurpanda.
6. Reliquiæ sudoribus discutiendæ. 7. in victu prosunt pinguia, lac pro potu & cibo, reliqua condita cum cardiacis.

extrà immissum. 1. extrahendum, vel manifestè, vel occultè. 2. In-

2. Intercipiendum v
præscissione.
3. Alexipharmacis
dum.
4. Ulcus non stati
admissum. 1. od
riis. 3. alexiphar
De dolo
ab austrinâ constitu
hyeme quando?
item.
ab aromatibus.
quando lethalis?
scitur ex urinis.
lac nocet.
juvatur sectâ fron
sedatur pure conf
pure, aquâ
⊙
1. Si à sanguine,
permistis; ven
cephalicâ, ad
utroq; brachi

2. Intercipiendum vinculis, partis læsæ præscissione.
3. Alexipharmacis internis oppugnandum.
4. Ulcus non statim sanandum. Suffitu admissum. 1. odoribus. 2. masticatoriis. 3. alexipharmacis vincitur.

De dolore Capitis. S. A.

Θεραπεία.

1. Si à sanguine, aut humoribus sanguini permistis; vena secetur mediana, deinde cephalica, ad ℥ vj. & ultrà, dimidiatè in utroq; brachio, si opus, vel semel in vacua-

cuationis verò infernæ suppressione, sa-
phena, hæmorrhoidal. ultimò frontis ac
narium etiam, præsertim si occiput do-
let. chronicè & pertinaciter.

2. Cucurbitulæ ad scapulas etiam pro-
sunt, præsertim si sinciput dolet.
3. Si ab humore alio diverso, non turgen-
te; coquendus, & evacuandus; turgens
autem statim purgandus.
4. Digestiva exhibeantur post cœnam,
mox ante somnum.
5. In humorali dolore, revellendum clyste-
ribus, aut purgantibus, alternis diebus.
6. Humor concoctus evacuetur solidiori-
bus medicamenti formis, ut pilulis, 3.4.
hor. post cibum sumendis.
7. Si à repletione, aut causâ frigidâ, prod-
est cibi potusq; paucitas, maximè vini
& somni longi abstinentia; decoct. lign.
8. Si à calidâ, cibi paucitas nocet.
9. Repletio particularis indicat exinani-
tiones quoque particulares, ut apophle-
gmatismos, errhina, gargarismos.
10. Masticatoria & gargarismi, in causâ

biliosâ

biliosâ & serosâ, vel c
sunt.

11. Fortiter resolventia
applicanda.
12. Roborantia Cere
tenda, interna & ex
13. Vapores adscend
steribus, frictionib
recedentis evacua
nem, vomitum,
discutiantur; capu
roboretur, & sy
14. In omni, ped
opt.
15. Si catarrhus c
tiones pedum,
te corporis vac
16. Si resolvendu
enim plus co
vunt.
17. Calida & resc
adhibenda.
18. Topica refr
tur, calefact

bilioſâ & ſeroſâ, vel catarrho, ſuſpecta ſunt.

11. Fortiter reſolventia ſine ſtypticis non applicanda.

12. Roborantia Cerebrum non intermittenda, interna & externa.

13. Vapores adſcendentes revellantur clyſteribus, frictionibus pedum, cauſæ antecedentis evacuatione, per venæ ſectionem, vomitum, purgationem; recepti diſcutiantur; caput, ne recipiat ampliùs, roboretur, & ſymptomata mitigentur.

14. In omni, pedum & tibiarum frictio opt.

15. Si catarrhus conjungitur, fomenta, lotiones pedum, & capitis omittantur, ante corporis vacuationem.

16. Si reſolvendum, fiat levioribus; fortia enim plus commovent, quàm reſolvunt.

17. Calida & reſolventia, ventriculo vacuo, adhibenda.

18. Topica refrigerantia ſubinde mutentur, calefacta.

19. In

19. In contumaci & diuturno, vesicatoria, cauteria, fonticuli, non nocent.

20. Narcotica probè correcta, non nisi materiâ vehementer furente, aut necessitate extremâ urgente, & quidem temporibus ac fronti, non coronali suturæ applicanda.

21. Si oculi imbecilles, & fluxionibus obnoxii, errhina & sternutatoria non ordinanda.

22. Cerebro per consensum affecto; & partis mandantis, & recipientis habenda est ratio, per venæ sectionem, cucurbit. vomitum, purgat. alterant. Epithem.

23. In meningum inflammatione, si dolor non sit signum decretorium, in principio, repercutientia, in augmento & statu, resolventia; nulla maturantia, prosunt.

24. Si à nudâ intemperie; solùm alterandum aëre, victu, conserv. rabell. localibus, foment. evaporation. suffit. embroch. odorament. ol. ungt. cataplasm. &c.

25. Si

25. Si à casu, percussio
mittendis, dolor se
sortandum, contusi
26. Si ex lue venereâ,
sed appropriata.
27. Si ex deleteriâ qua
28. Si à flatu; cucurb
sincipiti affigatur.
29. Si ab ebrietate; v
mous, refrigerati
30. Si à vermibus; p
endi, expellendi.
31. Sincipur abrasi
32. In febribus pu
repercutientibu
tione, augetur
33. In morbis acu
localibus, ne
impediatur, &
34. Aër non sit s
35. Noxia sunt,
men agni cast
thus, corym
paradis. fruct

25. Si à casu, percussione, præmissis præmittendis, dolor sedandus, caput confortandum, contusio curanda.

26. Si ex lue venereâ, errhina non prosunt, sed appropriata.

27. Si ex deleteriâ qualitate; alexipharmaca.

28. Si à flatu; cucurbitula sicca occipiti vel sincipiti affigatur.

29. Si ab ebrietate; vomitus, jejunium, somnus, refrigeratio appropriata, juvant.

30. Si à vermibus; per os & nares interficiendi, expellendi.

31. Sinciput abrasum, topicis aptissimum.

32. In febribus putridis, externis frigidis & repercutientibus, non præmissâ evacuatione, augetur dolor.

33. In morbis acutis, cautè agendum cum localibus, ne crisis per hæmorrhagiam impediatur, & vapores impingantur.

34. Aër non sit splendidus.

35. Noxia sunt, durioris cibi masticatio, semen agni casti, succus absinth. myrrha, thus, corymbi hederæ, grana sabinæ, paradis. fructus arbuti, ervus.

36. Vi-

36. Vinum cavendum, & lacticinia, pisces, herbacea, legumina, allia, mel, palmulę, crocus, olivæ nigræ, lens, aromata.

37. Potus, in calido sit decoct. hord. fl. viol. cerevis. tenuis. in frigido; decoct. anis. cinam. rad. chin.

38. Somnus longè à cibo capiendus, sit prolixus, cubitus, vel supinus, si totum caput dolet, vel in partem affectam.

39. Motus, jejuno ventriculo, vel 3. horis à cibo.

40. Lotio pedum, & frictio durior, est utilissima, præsertim si ab alvo adstrictâ.

41. Pectinatio matutina, antrorsum, retrorsum, transversim, prodest.

42. Venter quotidiè molliendus.

43. Affectus animi, & venus incommoda.

De Melancholiâ. S.A.

Fit verè. 3. 20.

autumno. 3. 22.

ejus signa, timor & mœror. 6. 23.

item. 7. 40.

atræ bilis redundantis signa. 7. 68.

Melancholici pleniùs per inferiora purgentur. 4. 9.

sanantur à varicib

hæmorrhoid.

item.

humorum decubitus,

specti.

quid nuntiet?

Θεραπ

1. Materia digerend

nibus, quàm pilul

2. Cathartica semp

lenientibus & hu

3. Post purgatione

& iterum purga

pilatio sublata

4. Serum lactis p

5. Viscera primæ

internis & exte

6. Si fit per conse

& pars manda

7. Venæsectio n

simul peccet,

8. Medicamenti

9. Cor & cereb

confortandu

Θεράπευσις.

1. Materia digerenda, commodiùs potionibus, quàm pilulis.
2. Cathartica semper debent misceri, cum lenientibus & humectantibus.
3. Post purgationem iterum digerendum, & iterum purgandum, toties, donec opilatio sublata sit.
4. Serum lactis prodest, chalybeata item.
5. Viscera primæ & secundæ concoctionis, internis & externis roborentur.
6. Si fit per consensum, materia avertatur, & pars mandans, curetur.
7. Venæsectio non convenit, nisi sanguis simul peccet.
8. Medicamentis aliquid aceti addendum.
9. Cor & cerebrum, internis & externis, confortandum, præcipuè cibo εὐπέπτῳ.

10. Hæ-

10. Hæmorrhoidum fluxus prodeſt.
11. Confirmata difficulter, vel nunquam curatur.
12. Fonticuli in brachio & occipite proſunt, ſi cerebrum primariò affectum ſit.
13. Sudor non juvat.
14. Venus nocet, niſi ſperma corruptum & retentum adſit.
15. Balneum aquæ dulcis, acidulæ ex mineris calchanti & ferri, thermæ detergentes ſine calore, poſt univerſalia, proſunt.
16. Ante omnia diæta diligenter obſervanda.
17. Impinguatio eſt optima.
18. Aër ſit purus.
19. Cibi moderati, εὔπεπτοι, εὔχυμοι, non nimis calidi, ſicci, non viſcidi, craſſi, non flatulenti, non acres.
20. Dulcia & pinguia fugiantur.
21. Panis ſit albus, non nimis ſale & fermento paratus.
22. Carnes hœdin. agnin. vitulin. capon. harumque juſcula, aves ſylv. montan. per-

perdices, attagen. pa
proſunt.
23. Nocent bubulæ, e
ariet. apri, cervi, le
ſatur; item capita
animalium, ova f
pulmenta ex piſis
24. Piſces ſaxatiles, f
conceduntur, no
piones, anguillæ,
maritimi, balenæ
indurati, pingues
25. Ex fructibus p
ungat. uvæ paſ
dorſhan. amyg
aſparag. petro
bus, hord. ave
26. Lac & lactic
nocent.
27. Menſæ ſec
paſſul. amygd
niſ confecta.
28. Nimia alim
tas, ac cond

perdices, attagen. palumb. aland. merul. proſunt.

23. Nocent bubulæ, exceptis juſculis, hirc. ariet. apri, cervi, leporis, præſertim ſi aſſatur; item capita, lactes, viſcera, pedes animalium, ova frixa, dura, placentæ, pulmenta ex piſis, leguminibus.

24. Piſes ſaxatiles, funduli, lupuli, percæ, conceduntur, non autem ſtagnoſi, carpiones, anguillæ, tenchæ, omnes viſcidi, maritimi, balenæ, ſturiones, ſaliti, fumo indurati, pingues, qui fugiantur.

25. Ex fructibus proſunt pruna Damaſc. ungar. uvæ paſſ. penſil. poma dulc. borſdorſſian. amygdal. pineæ, cappar. rad. aſparag. petroſel. paſtinac. è leguminibus, hord. aven.

26. Lac & lacticinia, cum braſſicæ muriā, nocent.

27. Menſæ ſecundæ omittantur, præter paſſul. amygd. ſem. coriandr. fœnic. aniſ confecta.

28. Nimia alimentorum ingeſtio & varietas, ac condimenta nocent. ſimpliciſſi-

mus igitur cibus, humidus, modicus
alvum subducens, optimus.

29. Potus sit tenuis, cerevisia bene defæc
vinum album oligophor, exulet malvat
omne dulc. nigrum, novum.

30. Repletio vitetur.

31. Alvus quotidiè laxa sit, sin minùs, cly-
smate, suppositor. passul. laxativ. prun.
hord. &c. aperienda.

32. Somnus sit modicus & tempestivus.

33. Vigiliæ non sint nimiæ.

34. Exercitium moderatum prodest, sed
non statim à cibo. (ta sit.

35. Venus ex longo intervallo, & modera-

36. Diligenter cavendum ab irâ, invidiâ,
mœstitiâ, curâ, lucubrationibus, præser-
tim à cœnâ. Animus recreandus Ami-
cis, aleâ, lusu chartæ, pilæ, inprimis Mu-
sica.

37. *In Hypochondriacâ.*

1. Eadem diæta observetur ante omnia.
2. Ventriculo, lieni, jecori, cordi, & cere-
bro prospiciendum.
3. Ater humor, non fortibus, vacuetur, fla-
tus &

tus & vapores a ca
consumantur, visc
corrigantur.
4. Prima regio clemer
5. Vena secetur in br
te, magno pedis di
melancholicus h
γωνῶς adsit, sed p
6. Hæmorrhoides
bos & supra gen
7. Humor melana
cuetur per ἐπίκ
8. Purgantia aut
assumantur.
9. Vomitus in
non per Ellei
curialia, aut
10. Liquida
præfertur
11. Ante solidi
jusculum p
12. Ne calor
purgans, a
est haustu

tus & vapores à capite revellantur & consumantur, viscera deobstruantur & corrigantur.

4. Prima regio clementer purgetur.
5. Vena secetur, in brachio aut talo, poplite, magno pedis digito, si lien turgeat, & melancholicus humor in toto, aut φλόγωσις adsit, sed parcè & maturè, aliâs nō.
6. Hæmorrhoides aperiantur, circa lumbos & supra genu scarificetur.
7. Humor melanagogis præparetur & vacuetur per ἐπίκρασιν.
8. Purgantia autem mitia per os & enema assumantur.
9. Vomitus in principio sæpè utilis, sed non per Elleborata, antimonialia, mercurialia, aut fortia alia.
10. Liquida forma medicamentorum præfertur solidæ.
11. Ante solidi autem sumptionem semper jusculum præcedat.
12. Ne calor viscerum, post sumptum purgans, augeatur, ante cibum bonus est haustus seri caprini, cui emuls. ex

ſem.4.frig.maj.decoct.Glycyrrhiz.ſem, corriandr.&c. addi poſſunt.

13. Semper humectandum,& alterandum eſt; purgantibus etiã præparantia admiſcenda,& non temerè ad alia tranſiliendum, ſed inſiſtendum.

14. Si validioribus detergentibus & attenuantibus opus eſt,ad chalybeata veniatur, quorum multæ formulæ extant.

15. Diuretica, ſudorifera, non nimis calida, frictiones, acidulæ, thermæ, ſæpè proſunt.

16. Externa fomenta,unguenta,Emplaſt. non negligenda.

17. Nec cauteria, ſupra & infra genu. nec quæ occultâ proprietate juvant.

18. Sæpè quieſcente cura, Natura reliquias abigit.

19. Si ex caloris viſcerum innati defectu oritur pharmacorum frequentia vitanda, & ſolùm diæta conveniens uſurpanda.

De Phrenitide. S.A.

Viris familiaris. 3. 30.

ultra

ultra 40. annos. 8. 1.
à peripneumonia, mala. 7. 12.
cum urinis albis & perspicuis, mala. 4. 72.

Θεράπευσις.

1. Curatio perficitur, vel evacuatione, per ven æsectionem, purgationem, enemata revellentia, incrassantia, refrigerantia; vel repercussione humoris fluentis, per oxyrrhodina actu frigida, seu tepida, præmissis tamen præmittendis; vel resolutione, & symptomatũ mitigatione.
2. In omni, vena statim ab initio aperienda, cephalica, si plethora particularis, sin universalis, jecoraria priùs, cum foramine non amplo, ligatura forti, parciùs tamen, quàm copia requirit.
3. Vena frontis, & in lepore nasi, non semper tuta est, nisi brachii ac hæmorrhoidal. apertio, non tamen ad animi deliquium, aut universalis evacuatio, præcessit.
4. Cucurbitulæ iteratæ revulsionis gratia. scarificatæ vel non, etiam prosunt, ut & ligaturæ, frictiones, hirudines.

5. In principio quoq; statim purgandum, non autem rhabarbara, in biliosa leniter; in pituitosa & corpore robusto, valentiùs.

6. Localia sincipiti detonso admovenda, embrochæ per $\frac{1}{2}$ hor. instillandæ, tempora, nares, carpi, plantæ pedum ungendæ, lavandæ.

7. Cautè agendum cum somniferis, repellentibus, & topicis refrigerantibus, quæ æstate tepida, & hyeme calida esse debent, & in principio repellentia, in augmento plus repellentia, quàm resolventia; in statu æqualiter repellentia & resolventia; in declinatione, solùm resolventia.

8. Acetum parcè applicandum.

9. Vesicatoria improbantur.

10. Sudor criticus, calidus, & per totum corpus, bonus.

11. Solvitur etiam hæmorrhagia narium, & hæmorrhoidibus.

12. Suppressioni urinæ, frictionibus pectinis, embrochationibus emulsionibus, fomen-

fomentis, &c. succurrendum.

3. Victus sit tenuissimus à principio, sensim plenior, refrigerans & humectans, exquisitus per multos dies. in decremento paroxysmi offeratur, crem. sem. papav. alb. ptisan. cum syr. limon. agrest. opt.

4. Aër frigidus & humidus, naturâ vel arte, nec pravus, ex calce, fumo carbonum, sed mediocriter obscurus.

5. Picturæ amoveantur, clamor inhibeatur, assistentes sint fortes & patientes.

6. Potus, aqua puriss. decoct. hord. julap. granat. acetos. refrigerantia manè & vesperi. vinum tenue in declinatione, febri mediocri, ægro imbecilli.

7. Somnus, bonus.

8. Alvus sit mollis.

9. Maligna, curatur, ut Lues Ungarica.

De Maniâ & Amentiâ. S. *A.*

Fit autumno.	3. 22.
vere.	3. 20.
Solvitur ecstasi.	7. 5.
dysenteriâ.	7. 5.

hydrope. 7. 5
varicibus. 6. 11
hamorrhoid. 6. 21

De delitio.

Sedatur à somno. 2. 2
Securum est cum risu. 6. 53
non, cum studio. 6. 53
à multâ potatione, malum. 7. 7
à profluvio sanguinis, malum. 7. 9
ab Ileo, malum. 7. 10
ex ictu capitis, malum. 7. 14
in ossis excisione. 7. 24
in vigiliâ, malum. 7. 18

Θεράπευσις.

1. Præmisso enemate, in plethorâ, vena cephalica, in dextro brachio, etiam sub linguâ, statim in principio, secanda; nisi post vigilias, labores, inediam inceperit.
2. Materia coquenda, deinde evacuanda.
3. Universalibus præmissis, revellentia & repercutientia prosunt.
4. Item frictiones, cucurbitulæ, inprimis clysteres.
5. Topica in principio repellentia, postea tepidè calida.

6. Abrasis capillis, em-
stantibus.
7. Ad somnum conc-
juvant, etiam odora-
8. Pulli columbarum
li unius mensis, viv-
mones agni castra-
applicentur.
9. Pedes laventur ex
somnum.
10. Factâ lotione, un-
sus manuum & p-
rantibus, discutie-
11. Vinum aquosi-
securius tamen

De v-
quale signum?
item.
fit hyeme.
in senibus.

Θ-
In paroxysmo, 1.
sit.
6. Abra. 1. Aër obscurus,

6. Abrasis capillis, embrochæ ex humectantibus.

7. Ad somnum conciliandum narcotica juvant, etiam odorata.

8. Pulli columbarum, gallin. nigr. vel catuli unius mensis, vivi & eviscerati, vel pulmones agni castrati &c. suturæ coronali applicentur.

9. Pedes laventur ex refrigerantibus ante somnum.

10. Factâ lotione, ungantur tempora, pulsus manuum & pedum cum ol. refrigerantibus, discutientibus, narcoticis.

11. Vinum aquosum in consuetis datur, securiùs tamen in declinatione.

De vertigine.

	S. A.
quale signum?	4. 17.
item.	8. 15.
fit hyeme.	3. 23.
in senibus.	3. 31.

Θεράπευσις.

In paroxysmo. 1. animi & corporis quies sit.

2. Aër obscurus.

 3. Bra-

3. Brachiorum & crurum frictiones, ligaturæ.
4. Alvus clystere exoneretur.
5. Roborantia frigida, figentia, & agitationem compescentia, odorentur; calida autem fugiantur.
6. Somnus concilietur.
7. Si protrahitur, ad magna remedia veniatur, inprimis clysteres, cucurbitulas ad scapulas.

Extra ipsum. 1. si ab aliquâ suppressâ vacuatione; provocetur, venæsectione in cruribus.
2. Si à sanguine vaporoso in capite, cephalica aperiatur.
3. Si à flatu, & humorum frigidorum copiâ, venæ sectio vitetur.
4. Si in cerebro acris & calidus sanguis est, arteriotomia post aures, in temporibus, illius nimirum, quæ calidior, eminentior, magis pulsat, administretur.
5. Si ab aliis humoribus, aut partibus, protopathicè aut idiopathicè, vid. dolor. capit.

Viris familiaris.
in eo tremor, malum.
somnus laborem facie

Θεράπ

1. In principio vom
2. Clysteres acuti,
frequenter injici
3. In plethorâ purâ
brachii, deind
pedis dextri, vel
hil prohibeat. ve
nes mariscis, aff
4. Post venæsect
vel urgente ne
dum, à leniori
5. Omnibus m
6. Frictiones fi
turæ extrem
7. In principio
8. Repellentia
summè adst
9. Occipiti cu
tis. ut & hiru

De Lethargo.

	S. A.
Viris familiaris.	3. 30.
in eo tremor, malum.	7. 21.
somnus laborem faciens, malum.	2, 1.

Θεράπευσις.

1. In principio vomitus non nocet.
2. Clysteres acuti, præmissis frictionibus, frequenter injiciantur.
3. In plethorâ purâ, vel nothâ, primò vena brachii, deinde suralis super pollicem pedis dextri, vel sinistri, aperienda, si nihil prohibeat. vel cucurbitul. aut hirudines mariscis, affigendæ.
4. Post venæsectionem, præparandum, vel urgente necessitate, statim purgandum, à lenioribus facto initio.
5. Omnibus modis æger excitetur.
6. Frictiones fiant cum ol. & decoct. ligaturæ extremorum fortes.
7. In principio sternutatoria nocent.
8. Repellentia, nec summè frigida, nec summè adstringentia applicentur.
9. Occipiti cucurbitulæ cum & sine scarif. ut & hirudines interdum prosunt.

10. Dro-

10. Dropaces, veſicatoria, ſcapulis, humeris, deraſi capitis vertici, & ſuper ſuturam coronalem applicantur.
11. Errhina nocent iis, qui ophthalmiâ laborant, & ad phthiſin proni ſunt.
12. Gargariſmi proſunt.
13. Suffitus improbantur, quia implent caput.
14. Univerſalibus præmiſſis, diuretica & ſudorifera utenda.
15. Aër ſit moderatè calidus & ſiccus, ſplendidus.
16. Cibus tenuis, & εὐανάδοτος, nec pituitoſus, aut vaporoſus.
17. Potus, cereviſ. defæc. vinum in declinatione hydromel. decoct. aniſ. fœnic. cinam.
18. Admonendum, ne excrementa alvi & veſicæ diutius retineantur.

Carus.

1. Paroxyſmus curatur, ut Apoplecticus, & Epilepticus.
2. Si à craſſo, viſcidoq; humore, inſtar Lethargi extra acceſſionem, ſed valentioribus, & magis attenuantibus, incidentibus.

3. Si

3. Si ab aliis cauſis, illæ

Catalep

Curatur, ut carus, ſed ſ

Coma, cau

1. Criticum ſinendum
2. Si vires adſint, ſang
dianâ, aut cephali
dorſo, ſcapulis, oc
get, ex venis fronti
do ſufficienter, ra
ſtentis, miſſus non
3. Curatur, ut lethar
4. In comate vigili,
tuitoſus exuperat
thargus, ſi bilioſu
quo varii humor
cientur.

De Ap

Fit hyeme.
à pluvioſâ con
à concuſſione.
melancholic
ab anno 40. ad
morbus ſenum,

3. Si ab aliis causis, illæ quoque tollendæ.

Catalepsis.

Curatur, ut carus, sed fortioribus.

Coma, cataphora.

1. Criticum sinendum.
2. Si vires adsint, sanguis mittatur, ex medianâ, aut cephalicâ; vel cucurbitulis, dorso, scapulis, occipiti applicatis, si urget, ex venis frontis, & nisi etiam, quando sufficienter, ratione febris præexistentis, missus non fuerit.
3. Curatur, ut lethargus.
4. In comate vigili, seu typhomaniâ, si pituitosus exuperat humor, curatur, ut lethargus, si biliosus, ut phrenitis; si ex æquo varii humores, debito modo evacuentur.

De Apoplexiâ.	S. A.
Fit hyeme.	3. 23.
à pluviosâ constitutione.	3. 16.
à concussione.	7. 58.
melancholico humore.	6. 56.
ab anno 40. ad 60.	6. 57.
est morbus senum.	3. 31.

N

fortis

Θεράπευσις.

1. Præmisso enemate, in plethorâ, vena cephalica, in dextro brachio, etiam sub linguâ, statim in principio, secanda; nisi post vigilias, labores, inediam inceperi[t]
2. Materia coquenda, deinde evacuanda.
3. Universalibus præmissis, revellentia & repercutientia prosunt.
4. Item frictiones, cucurbitulæ, inprim[is] clysteres.
5. Topica in principio repellentia, post[ea] tepidè calida.

6. Abr[asis]

6. Abrasis capillis, em[…]
ctantibus.
7. Ad somnum conci[…]
juvant, etiam odora[…]
8. Pulli columbarum, […]
li unius mensis, vivi[…]
mones agni castra[…]
applicentur.
9. Pedes laventur ex[…]
somnum.
10. Factâ lotione, un[…]
sus manuum & p[…]
rantibus, discutie[…]
11. Vinum aquosu[…]
securius tamen i[…]

De ve[…]

Θε[…]

In paroxysmo, 1[…]
fit.
2. Aër obscurus, […]

6. Abrasis capillis, embrochæ ex humectantibus.
7. Ad somnum conciliandum narcotica juvant, etiam odorata.
8. Pulli columbarum, gallin. nigr. vel catuli unius mensis, vivi & eviscerati, vel pulmones agni castrati &c. suturæ coronali applicentur.
9. Pedes laventur ex refrigerantibus ante somnum.
10. Factâ lotione, ungantur tempora, pulsus manuum & pedum cum ol. refrigerantibus, discutientibus, narcoticis.
11. Vinum aquosum in consuetis datur, securiùs tamen in declinatione.

De vertigine. S. A.

quale signum?	4. 17.
item.	8. 15.
fit hyeme.	3. 23.
in senibus.	3. 31.

Θεράπευσις.

In paroxysmo. 1. animi & corporis quies sit.

2. Aër obscurus.

 3. Bra-

3. Brachiorum & crurum frictiones, ligaturæ.
4. Alvus clystere exoneretur.
5. Roborantia frigida, figentia, & agitationem compescentia, odorentur; calida autem fugiantur.
6. Somnus concilietur.
7. Si protrahitur, ad magna remedia veniatur, inprimis clysteres, cucurbitulas ad scapulas.

Extra ipsum. 1. si ab aliquâ suppressâ vacuatione; provocetur, venæsectione in cruribus.

2. Si à sanguine vaporoso in capite, cephalica aperiatur.
3. Si à flatu, & humorum frigidorum copiâ, venæ sectio vitetur.
4. Si in cerebro acris & calidus sanguis est, arteriotomia post aures, in temporibus, illius nimirum, quæ calidior, eminentior, magis pulsat, administretur.
5. Si ab aliis humoribus, aut partibus, protopathicè aut idiopathicè, vid. dolor. capit.

Be

Viris familiaris.
in eo tremor, malum.
Somnus laborem facien

Θεραπ

1. In principio vom
2. Clysteres acuti, frequenter injici
3. In plethorâ purâ brachii, deinde pedis dextri, vel hil prohibeat, vel nes mariscis, affi
4. Post venæsectio vel urgente nece dum, à lenioribu
5. Omnibus mod
6. Frictiones fian turæ extremo
7. In principio
8. Repellentia summè adstri
9. Occipiti cuc tis, ut & hiru

S. A.

Viris familiaris.

in eo tremor, malum. 3. 30.

somnus laborem faciens, malum. 7. 21. 3. 1.

Θεράπευσις.

1. In principio vomitus non nocet.
2. Clysteres acuti, præmissis frictionibus, frequenter injiciantur.
3. In plethorâ purâ, vel nothâ, primò vena brachii, deinde suralis super pollicem pedis dextri, vel sinistri, aperienda, si nihil prohibeat. vel cucurbitul. aut hirudines mariscis, affigendæ.
4. Post venæsectionem, præparandum, vel urgente necessitate, statim purgandum, à lenioribus facto initio.
5. Omnibus modis æger excitetur.
6. Frictiones fiant cum ol. & decoct. ligaturæ extremorum fortes.
7. In principio sternutatoria nocent.
8. Repellentia, nec summè frigida, nec summè adstringentia applicentur.
9. Occipiti cucurbitulæ cum & sine scarif. ut & hirudines interdum prosunt.

10. Dro-

10. Dropaces, veficatoria, fcapulis, humeris, derafi capitis vertici, & fuper futuram coronalem applicantur.

11. Errhina nocent iis, qui ophthalmiâ laborant, & ad phthifin proni funt.

12. Gargarifmi profunt.

13. Suffitus improbantur, quia implent caput.

14. Univerfalibus præmiffis, diuretica & fudorifera utenda.

15. Aër fit moderatè calidus & ficcus, fplendidus.

16. Cibus tenuis, & εὐανάδοτος, nec pituitofus, aut vaporofus.

17. Potus, cerevif. defæc. vinum in declinatione hydromel. decoct. anif. fœnicinam.

18. Admonendum, ne excrementa alvi & veficæ diutius retineantur.

Carus.

1. Paroxyfmus curatur, ut Apoplecticus, & Epilepticus.

2. Si à craffo, vifcidoq; humore, inftar Lethargi extra acceffionem, fed valentioribus, & magis attenuantibus, incidentibus.

3. Si

3. Si ab aliis caufis, illæ quoq

Catalepfis.

Curatur, ut carus, fed fortic

Coma, cataph

1. Criticum finendum.

2. Si vires adfint, fanguis dianâ, aut cephalicâ; dorfo, fcapulis, occipi ger, ex venis frontis, & do fufficienter, ratio ftentis, miffus non fue

3. Curatur, ut lethargu

4. In comate vigili, feu tuitofus exuperat hu thargus, fi biliofus, quo varii humores cuentur.

De Apo

Fit hyeme.

à pluviosâ confti

à concuffione.

melancholico

ab anno 40. ad 6

est morbus fenum.

3. Si ab aliis causis, illæ quoque tollendæ.

Catalepsis.

Curatur, ut carus, sed fortioribus.

Coma, cataphora.

1. Criticum sinendum.
2. Si vires adsint, sanguis mittatur, ex medianâ, aut cephalicâ; vel cucurbitulis, dorso, scapulis, occipiti applicatis, si urget, ex venis frontis, & nisi etiam, quando sufficienter, ratione febris præexistentis, missus non fuerit.
3. Curatur, ut lethargus.
4. In comate vigili, seu typhomaniâ, si pituitosus exuperat humor, curatur, ut lethargus, si biliosus, ut phrenitis; si ex æquo varii humores, debito modo evacuentur.

De Apoplexiâ.	S.	A.
Fit hyeme.	3.	23.
à pluviosâ constitutione.	3.	16.
à concussione.	7.	58.
melancholico humore.	6.	56.
ab anno 40. ad 60.	6.	57.
est morbus senum.	3.	31.

fortis incurabilis. 1. 42.
debilis difficilis solutu. 1. 41.

Θεράπευσις.

1. In Curâ festinandum.
2. Vomitoria, inprimis antimonium, fugiendum imperitis.
3. Si sanguinea, vena secetur in cephalicâ utrâque, vel sanioris partis, & saphenâ, & sub linguâ, & in fronte, naso, si opus.
4. Ante & post venæ sectionem, glandes acres, item clysteres revellentes in justâ quantitate, deinde mordicantes, in dimidia quantitate, injiciendi, qui, si diutiùs tenti, symptωmata excitent, suppositoriis eliciantur. Clysteres autem alternatim nutrientes, & purgantes esse possunt.
5. Frictiones fortes, & continuæ prosunt.
6. Loco venæ sectionis, cucurbitulæ multæ lumbis, cervici, brachiis, suris, dorso, natibus, scapulis, affigendæ, ut in obesis mollioribus, & debilioribus corporibus &c.
7. Hæmorrhoid. apertio, bona.
8. Ligaturæ dolorificæ prosunt, sed modò strin-

stringendum, modò
græna oriatur.
9. Sternutatio, apophl
nisi præmissis præm
10. Repellentia caut
11. Os teneatur ligu
12. Lingua & palatu
purgato, theriac.
card. ol. caryoph.
&c. sed cautè.
13. Suffitus fiat ex su
14. Præscribenda ga
calida. embroch.
plasm. saccul. ph
lia & potentialia
15. Cauterium in
le est.
16. Emplastra nut
17. Victus sit tenu
18. Mortui ante 3.
19. Si vertatur in
do curetur.

P

1. Venæ sectio in

ſtringendum, modò laxandum, nè gangræna oriatur.

9. Sternutatio, apophlegmatiſmi fiant, non niſi præmiſſis præmittendis.

10. Repellentia cautè adhibenda.

11. Os teneatur ligno ſemper apertum.

12. Lingua & palatum fricentur, cerebro purgato, theriac. mithridat, conf. Anacard. ol. caryoph. ſuccin. balſ. apoplect. &c. ſed cautè.

13. Suffitus fiat ex ſuccin. aſâ, thur.

14. Præſcribenda gargariſmata, unguenta calida. embroch. lotiones pedum, cataplaſm. ſaccul. phænigm. cauteria actualia & potentialia.

15. Cauterium in ſuturâ coronali inutile eſt.

16. Emplaſtra nutrientia proſunt.

17. Victus ſit tenuiſſimus.

18. Mortui ante 3. vel 4. dies non ſepeliendi

19. Si vertatur in paralyſin, hæc debito modo curetur.

Paralyſis.

1. Venæſectio in plethorâ, ex medianâ oppoſiti

positi lateris & sanioris, parca sit. Si post apoplexiam, vena secetur in parte affectâ. Si ex retentis menstruis, & præsertim post partum, in talo, etiam partis resolutæ.

2. Materia non fortibus præparanda, incidenda, extenuanda, detergenda, deinde evacuanda, repetendo post dies 3. vel 7. universaliter & particulariter per gargarism. sternut, atque ita revellenda, derivanda, intemperies corrigenda, partes roborandæ, semper à levioribus ad fortiora progrediendo.
3. Si febris complicetur, hæc priùs curetur, illâ non neglectâ, ac frigida calidis miscenda, ut syr. acetos. cum mell. ros. jus cicer. cum oleo.
4. Si fiat propter apostema, curetur hoc.
5. Si ab imperie sine materiâ, alterandum solùm.
6. Si propter casum, percussionem; parti affectæ medendum, & statim vena secanda.
7. Si ex luxatione vertebrarum, curabitur exten-

extenſione, repoſitione, deligatione, collocatione, à chirurgo perito.

8. Ultimò cateria in parte poſteriore capitis etiam proſunt.

9. Membra reſoluta involvantur pellibus calidis, vulpinis, leporinis, &c. deinde alia topica, & roborantia non valdè calida, in æſtate & declinatione, cum adſtringentibus mixta adhibeantur.

10. Poſt ſiccantia non ſtatim ſequatur humectans, ut ſomnus, cibus, potus, poſt frictiones vehementes lotiones.

11. Aër primò ſit mediocriter poſt 30. dies valdè calidus & ſiccus, lucidus, frigus externum fugiatur.

12. Fames & ſitis tolerentur.

13. Cibus ſit calefaciens, extenuans, palumbi, capita leporum, galli nigri, mel cum nucibus, potus, aqua mulſ. vel decoct. ſalv. ſem. aniſ. cinam. pluvialis vinum tenue, verus in pauca quantitate ſub declinationem.

14. Sudor ex decoct. lign. prodeſt, & balnea aq. calid. vitis, ſulphurea. Item La-

conica, ex vapore ſpir. vin. vel decocti alius.

15. Oris torturæ eadem curatio. Sin autem lingua reſoluta fuerit, vena ſecetur ſub lingua, cucurbitulæ mento occipit. affigantur. Apophlegmatiſmi ex ſinapi proſunt. nux myriſtica mandanda. ſputum provocandum. veſicatorium cervici ablutio, & ung. roborantia, deobſtruentia, retro aures, aut partem poſteriorem cervicis faciei, labiorum, menti, &c. collutiones ores primò molles, deinde acres.

16. Gulæ paralyſis, iiſdem & univerſalibus, & particularibus, in gutture, & pectorum collum applicitis.

17. Veſicæ, præter univerſalia, externis calidis & roborantibus, etiam per ſyringam injectis, niſi ulcus metuendum.

18. Recti inteſtini, præter totius proviſionem, ſuffumigiis. fomentis, inſeſſibus, inprimis cucurbitul. ad os ſacrum.

19. Penis præter univerſalia, fomẽtis, ung. ſudorif. ex Eben &c. thermalibus aquis cum luto, vinaceis, inſeſſib. Lu-

1. Diæta, ut ...
2. Alvus lenienda.
3. Sanguis è brachio, vel ...
rhoid,
4. Præparandus humor ...
magog. melanagog. ...
5. Particulares evacua...
cator. gargariſm. inſ...
6. Abluendum caput ...
randum pileis.
7. Sudores provocan...
8. Cauterium in nu...
vertice, vel crure.
9. Cordi ſacculis, ...
acis, providendu...
10. Si à melanchol...
curetur.

De Nervo...

calidum, utile.
frigidum, inimicu...
diſciſſi nec augent...

D...

in febribus delirio...

Incubus.

1. Diæta, ut in Epileps. Melanchol.
2. Alvus lenienda.
3. Sanguis è brachio, vel talo, aut hæmorrhoid.
4. Præparandus humor, vacuandus phlegmagog. melanagog.
5. Particulares evacuationes errhin. masticator. gargarism. instituantur.
6. Abluendum caput roborantibus, vigorandum pileis.
7. Sudores provocandi cum decoct. lign.
8. Cauterium in nuchâ, vel brachio, vel vertice, vel crure.
9. Cordi sacculis, unguent. epithem. cordiacis, providendum.
10. Si à melancholiâ hypochondriacâ, hæc curetur.

De Nervorum affectibus.

	S. A.
calidum, utile.	5. 18.
frigidum, inimicum.	5. 18.
disciſſi nec augentur, nec coaleſcunt.	6. 19.

De tremore.

in febribus delirio ſolvitur.	6. 26.

Θεραπευσις.

1. Materia digerenda, evacuanda.
2. Venæſectio è parte oppoſitâ, ſed cautè.
3. Nervi aperiantur, & roborentur.
4. Medicamenta, quæ ab apoplexiâ, epilepſiâ, convulſione, vel paralyſi præſervant, bona, ſed remiſſiora ſint.
5. Reliquiæ balneis, thermis, infuſis, acidulis, unguent, cauteriis, &c. reſolvendæ.
6. Pars fricetur aq. apoplectic. paralytic. aq. virtut. antepileptic. vel vinaceis recens expreſſis immergatur.
7. Victus ratio diligenter obſervetur.
8. Frigus vitetur.
9. Si à ſcorbuto, aut fuliginibus atris, ſtypticis; materia aduſta convenientibus præparanda, evacuanda, antiſcorbuticis diſſipandum.

10. Si

10. Si ab ἀλγοφία, inanitione, & penuriâ calidi nativi; roborantia, restaurantia, humectantia, non discutientia, nec resolventia, prosunt Mumia absolvit.
11. Si à catarrho; huic prospiciatur.

De Convulsione. S. A.

4. 68.

ejus signum in febribus. 5. 22.

mitigatur calido. 5. 25.

frigidæ perfusione. 4. 57.

tollitur superveniente febri. 5. 70.

quartanâ 5. 56.

in fluxu muliebri, mala. 2. 26.

superveniens febri, malum.

fit, tumoribus in ulcere evanescētibus. 5. 65.

De Tetano.

fit à frigore. 5. 17.

item. 5. 20.

à tumoribus ulceris evanescentibus 5. 65.

intra quartum diem, lethal. 5. 6.

ab æstu vehementi, malum. 7. 13.

mitigatur frigidæ perfusione. 5. 21.

De Spasmo.

in febri continuâ, lethal. 4. 49.

Θεράπευσις.

1. Convulsio ex repletione vaporosâ aut humorali, curatur, ut paralys.
2. Ex inanitione, aëre humido, victu simili, plus alendum, quàm medicandum, bal-

---

Hectica...
3. Si ab ambientis frig... ungt. Empl. frictione... phurea, aluminosa, ... prosunt.
4. Si ex morsu, vel ... Vuln.
5. Si ex veneno assum... res, alexipharmaca...
6. Si ex casu, vel perc... nes, ungt. Empl.
7. Si ex tumore, & ... randum, & tumo...
8. Si ex medicamen... post ipsum; Ene...
9. Si ex morbo, u... curetur.
10. Si per se, ex ple... tomia cavenda: ... randum, humo... scutiendus.
11. Si per consen... tetur.

balneum, potus lactis, prosunt, quæ in Hecticâ.

3. Si ab ambientis frigiditate, calida ol. ungt. Empl. frictiones fortes, balnea sulphurea, aluminosa, & ex herbis calidis, prosunt.

4. Si ex morsu, vel nervi puncturâ, vid. Vuln.

5. Si ex veneno assumpto; vomitus, clysteres, alexipharmaca.

6. Si ex casu, vel percussione; fomentationes, ungt. Empl.

7. Si ex tumore, & inflammatione, alterandum, & tumor curandus.

8. Si ex medicamento purgante, vel frigore post ipsum; Enema.

9. Si ex morbo, ut luxatione &c. morbus curetur.

10. Si per se, ex plethorâ, magna phlebotomia cavenda: ex cacochymia, præparandum, humor vacuandus, vapor discutiendus.

11. Si per consensum, pars mandans curetur.

12. Si ex æruginosis vomitibus; clyster. & chalogog.

13. Si à vermibus, necentur & expellantur.

14. Si ab hypercatharsi, sistatur.

15. Semper dolor mitigandus, ne vires debilitentur, & humores ad partem confluant.

16. Purgantia sint clementia, non fortia, & sæpè præmissâ præparatione, iteranda.

17. Topica, & origini nervorum, & partibus convulsis, prosunt.

18. Aër frigidis fugiatur.

19. Diæta, qualis in paralysi.

De Epilepsia. S. A.

fit vere. 3. 20.
autumno. 3. 22.
per pluviosam constitutionem. 3. 16.
est familiaris adolescentibus. 3. 29.
quomodo in Iuvenibus sanetur? 2. 45.
quâ ætate sanabilis. 5. 7.
insanabilis. 5. 7.

Θεράπευσις.

1. Cura duplex; extra, & in paroxysmo.

2. Si adsit cerebrum frigidum & debile, & nulla

nulla plethora vena non secetur: in plethora a. fiat ex communi, affluente humore; ex cephalica, cessante fluxu; ex fronte & sub linguâ, appositis simul cucurbitulis dorso, natibus, suris, imò occipiti, si humor cerebro impactus est.

3. Si certis temporum intervallis, & à suppressione oritur, vena tali aperiatur.

4. Materia debito modo per ἐπίκρασιν præparanda, deinde sensim evacuanda, revellenda, derivanda, alexipharmacis tamen non neglectis, nec cerebrum roborantibus.

5. Balnea etiam probantur, item decoct. ligni.

6. Cauteria potentialia prosunt. Item Amuleta certa.

7. Si per consensum ventriculi, aliarumq; partiũ vicinarũ, vomitus non nocet, pars mandans curetur, recipiens roboretur.

8. Si à vermibus, expellantur debitè.

9. Si à lacte, corrigatur vel evacuetur.

10. Vitetur aër frigidus, sit autem calidus & siccus.

11. Usus

11. Usus cibi & potus sit temperatus, vitentur lacticinia, apium risus, non hortense, flatulenta, crassa, vaporosa, legumina, cepæ, allia, eruca, sinapi, excepto decoct. cicer. rubr.

12. Motus & quies, somnus (qui post prandium reprobus) & vigiliæ moderentur.

13. Frictiones, & exercitium temperatum prodest.

14. Vitetur coitus intempestivus, præsertim si non sit ex retento semine.

15. Animi affectus, præter gaudium, vitentur.

16. In paroxysmo, os teneatur apertum. spuma abstergatur, pituita eximatur, membra convulsa in rectum dirigantur, fricentur, cervix & occiput foveantur, ungantur, vomitus pennâ vel digito invitetur, propinentur electa. oderentur vel afflentur calidi fumi.

17. Die accessionis, urgente necessitate, venæsectio conceditur ex talo, hæmorrhoid. crurum etiam scarificatio, præcipuè si obstructio adsit.

18.In

18. In paroxysmo
inprimis si aura
elevetur, nisi sæ
nis, tum in int
nes, ex commun
nec vomitus, c
juvat, sed sudo
scurit.
19. Sternutatio no
matism. mastica
20. Ligaturæ fort
rum, brachioru
rûm, & ipsius
cucurbitulæ it
steres & gland
21. Nullius Anim
modo bibitur.
22. Ex cranio
usurpant. alii
M
1. Si à pituita.
extenuans.
per epicrasi
ex ligno. pa

18. In paroxyſmo, nec vena ſceanda, inprimis ſi aura virulenta aliunde elevetur, niſi ſæviat ex copia ſanguinis, tum in intervallo inter acceſſiones, ex communi vel cephalica, profuit; nec vomitus, cerebro primariò affecto, juvat, ſed ſudor per Alexipharmaca diſcutit.

19. Sternutatio non nocet, nec apophlegmatiſm. maſticat.

20. Ligaturæ fortes, & frictiones ſcapularum, brachiorum, natium, pedum, ſurarum, & ipſius dorſi non intermittendæ. cucurbitulæ item cum & ſine ſcarif. clyſteres & glandes acres.

21. Nullius Animalis ſanguis abq; incommodo bibitur.

22. Ex cranio humano præparata multi uſurpant. alii appropriata alia.

Memoria amiſſa.

1. Si à pituita, nulla vena ſecetur. victus ſit extenuans. præparandum, purgandum per epicraſin, roborandum, ſudandum ex ligno. particulares vacuationes, lotiones,

nes, unctiones, cucuphæ, cauteria in brachio, usurpanda.

2. Si ex morbo, roborandum cephalicis conserv. specieb, confect. &c,
3. Si à siccitase, vacuantia vitanda, calefaciendum, humectandum.
4. Si ex debilitate, senio, laboribus, curis; victus sit succulentus, instaurans.

De Catarrho. S.6.

destillationes senibus familiares, 3. 31.
aliquando lethales. 3. 12.
à frigore. 5. 24.
in ventrem superiorem suppurantur intra 20. dies. 7. 38.

Θεράπευσις.

1. Victus ratio idonea primum instituatur: deinde materia peccans præparetur, evacuetur, avertatur vesicatoriis, fonticulis, derivetur, & discutiatur: concitatior fluxio sistatur.
2. Aër sit temperatus, non Aquilonius aut austrinus, nocturnus & æstus nocent.
3. Tempore frigido sit ignis in cubiculo, caput

caput & pectus bene muniantur; odores fugiantur.

4. Cibus sit tenuis, & moderatus, non vaporosus, εὔπεπτος, boni succi, ut crem. prisan. juscul. capon. carnes vervec. vitul. gallin. capon. &c.

5. Salsa, acria, & arida, vitentur, ut sinapi, allia, cepæ, eruca, acetum.

6. Cœnæ parcitas prodest. item

7. Usus coriandri in fine pastus.

8. Potus superfluus nocet, ut frigida (non calida) & vinum, nisi sit generosum in Senibus.

9. In calido, prodest decoct. hord. Corn. Cerv. glycyrrhiz. sem. anis. cinamom. in frigido, hydromel cum cinam. adjanth. &c.

10. Sitis, fames, sudor, vigiliæ, labor, & mucorum expulsio, materiam præcipuè frigidam consumunt.

11. Motus & Exercitium, somnus diurnus, longa quies, intempestivæ lucubrationes à Cibo, alvi obstructiones, nocent. item sternutatoria ab initio.

12. Fri-

12. Frictiones extremorum inferiorum prosunt.

13. Venus & balnea vitentur, ut & affectus Animi.

14. Si cum impetu ruat, Epar sit calidum, sanguis fervidior & copiosus, statim vel vena secanda, vel purgandum, aut clysteres injiciendi, absque præmissa præparatione.

15. Fortia purgantia in principio nocent, non lenientia.

16. In periodico prosunt pill. Angelic. de succino Craton. &c.

17. Membri mandantis semper habeatur ratio.

18. ἀθρόως ad pectus fluens, ut suffocativus, in plures partes distrahatur, vinculis, cucurbitul. avertatur, revellatur, intercipiatur, incrassetur.

19. Præmissis universalibus. particularia. ut errhina, si cum periculo in palatum ruat; apophlegmatismi, si ad nares; gargarismi, si tenuis, suffocativus, cum anginâ, tussi sicca, vigiliis est, juvant. item decoct. lign. chin. &c.

20. In

20. In asthmate tamen, tabe, & thorace repleto, gargarismi fugiantur, bechica usurpentur.

21. Usus Nicotianæ cautus sit.

22. Narcotica, non, nisi urgeat necessitas, utenda.

23. Caput & pedes laventur, præmissis præmittendis.

24. Caput & aliæ partes, roborentur internis & externis, suffitu, cucuphis, odoramentis, Emplastr. lotionibus.

De Oculorum Affectibus.

7. 46.
item. 3. 17.
motus gravis ab Austro. 3. 31.
visus obtusus in senibus.

De lacrymis.

spontanea, nil absurdum. 4. 52.
item. 8. 2.
involuntaria, absurdius. 4. 52.
item. 8. 2.

Θεράπευσις.

1. Cura particularis præsupponit universalem; oculus, capitis, hoc, totius corporis.
2. In curâ oculi sit Luna accrescens, △ libera ab aspectibus ♄ vel ♂ vel caud. Drac. nec ☉ vel ☾ versetur in viâ lacteâ, aut aliis stellis nebulosis.
3. In omni ophthalmiâ à vomitoriis omninò abstineatur.
4. Aër sit obscurus, sine acribus fumis, sericum viride, vel cœruleum propendatur.
5. Sermo multus vitetur, pili capitis condeantur.

6. De

6. Decubitus sublimior
& supra sanum, deind
culum,
7. Cibus non sit crass
dulcis.
8. Potus, decoct. hor
declinatione, & hu
9. Vena secetur κατ'
so, in talo, si sup
multa plethora; in
cephalicâ, si citò
verò cephalicæ a
frontis, sub lingu
corpus vacuatu
caput repleant.
10. Humores adm
cuandi.
11. In dolore
corneæ & anna
ve externa, nón
cis tam internis
12. Si simul adsit
tollatur.
13. Materia evac
ner.

6. Decubitus sublimior primò sit supinus, & supra sanum, deinde supra ægrum oculum,

7. Cibus non sit crassus, valdè acidus, aut dulcis.

8. Potus, decoct. hord. non vinum, nisi in declinatione, & humore frigido.

9. Vena secetur κατ' ἴξιν, lenitivo præmisso, in talo, si suppressa vacuatio, aut multa plethora; in gibbero, si minor; in cephalicâ, si citò attrahendum; in ramo verò cephalicæ ad carpum, venis nasi, frontis, sub linguâ, angulis oculorum, si corpus vacuatum, & reliquiæ calidæ caput repleant.

10. Humores admisti præparandi, evacuandi.

11. In dolore tunicarum externarum, corneæ & annatæ, causa, sive interna, sive externa, non negligenda, ophthalmicis tam internis, quàm externis.

12. Si simul adsit capitis dolor, hic priùs tollatur.

13. Materia evacuetur, ante fomentationes.

14. Post

14. Post universalia, reliquiæ ad palatum, gargarismis, apophlegmatismis, trahantur.

15. Masticatoria & errhina levia, post coctionem, non nocent, sed hæc non semper tuta.

16. Si materia est in pericranio, cucurbitulæ in collo, cervice, scapulis, dorso, post universalia, prosunt.

17. Fortis extremorum ligatura, & frictio juvat, lotio autem dolorifica, & acria vitentur.

18. Frontalia, & oculorum Emplastra aliquando suspecta sunt, apponantur igitur post evacuationem, & in fluxu valido.

19. Oculus ne arctiùs obligetur, & condstringatur.

20. Topica in principio non statim, aut parcè adhibenda; sanis frigida, in phlegmone actu tepida conveniunt.

21. In dolore lac muliebre ab ubere instillandum, sit à tertio mense ad annum lactantis fœminam, sanæ, singulis ho-

mu

mutetur, nec diu retin-
gatur.

22. Si materia multa,
præstat lac; sin min
23. Repellentia fortua
tia appropriata ad
24. Collyria differar
tim momentaneè
dè calidâ, extra
cum aq. rof. & la
decoct. papav. & a
25. In augmenti ini
solventibus misc
tis sit pars una, r
fomenta ex deco
in die, si dolor m
ter.
26. Quæ induntu
lentoris experti
sertim in siccâ
27. Narcotica i
modica, & opi
rem.
28. Cavendum
faciamus.

mutetur, nec diu retineatur, sed abstergatur.

22. Si materia multa, & magnus dolor, præstat lac; sin minùs, album ovi.

23. Repellentia fortia nocent, nisi lenientia appropriata admisceantur.

24. Collyria differantur ad 3. dies, præsertim momentaneè adstringentia. in valdè calidâ, extrahatur mucilago psill. cum aq. ros. & lact. in calidiore, cum decoct. papav. & albumine.

25. In augmenti initio, repellentia cum resolventibus misceantur, ita ut repellentis sit pars una, resolventis tres. in statu, fomenta ex decoctis resolventibus, bis in die, si dolor modicus, si validus, quater.

26. Quæ induntur, sint mordacitatis & lentoris expertia, nec Emplastica, præsertim in siccâ.

27. Narcotica in dolore corrodente sint modica, & opii usus cautus, ob amarorem.

28. Cavendum, ne topicis suppurationem faciamus.

29. Si perseveret, ad arteriotomiam temporis, aut auris, sive hirudines ad frontem supra oculum; vel ad vesicatoria, fonticulos, setacea, confugiendum, aut, si humor crassior; & minùs calidus, ad sudorifica ex ligno.

30. In siccâ; humor salsus temperandus; alterandus, vacuandus, revellendus, derivandus, emolliendum.

31. In suggillatione, si affluxus sanguinis metuitur; vena, præmisso lenitivo, secetur, deinde adstringentia discutientibus misceantur, sed non acribus, nisi malum sit inveteratum.

32. In suffusione & cataractâ, si opus, vena secetur, vel non, si nim: adsit pituita crassa, quæ præparanda, evacuanda, deinde caput lavandum appropriatis; revellendum cucurbitulis ad scapulas, vesicatoriis, setaceo, cauteriis ad brachia; ultimò discutiendum fomentis & collyriis. confirmata autem & matura, chirurgiâ, debitè tractandâ.

33. In nyctalopiâ, cerebrum debitè purge-

tur,

tur, tribus vel quatuo
lunium, deinde robo
ophthalmicis, jej
ante somnum, di
tio quoque die, aff
lis mensibus, ter
nem, caput lavet
cetur appropriatis
34. In guttâ serenâ,
nientem, & purg
singulis mensibus
roboretur vinis m
geis, salibus arti

De Auriu

humiditas infanti
gravis auditus sen
dolor fit æstate.
hebetat Auster.
exacuit Aquilo.
surditas in febri c
tollitur h
xu.
biliosis de
sedat biliosas

tur, tribus vel quatuor diebus ante novi-lunium, deinde roboretur trageis, & aliis ophthalmicis, jejunè & vesperi, mox ante somnum, diebus alternis, vel tertio quoque die, assumptis, ultimò singulis mensibus, tertio die, post purgationem, caput lavetur, fumigetur & exiccetur appropriatis.

34. In guttâ serenâ, præter diætam convenientem, & purgationes anniversarias, singulis mensibus scarificetur, purgetur, roboretur vinis medicatis, conservis, trageis, salibus artificialibus &c.

De Aurium affectibus.

O pro-

prognostica.

Θεράπευσις.

1. In principio Apostematis, secetur vena, ex medianâ, postea cephalicâ ejusdem lateris, nisi suppressa sit vacuatio, tum priùs è talo. scapulæ scarificentur. hirudines post aures applicentur.
2. Mitibus purgetur, revellentes clysteres, frictiones, ligaturæ extremorum, non omittantur.
3. Repercussiva debent esse mitigantia, non fortiter repellentia.
4. Si perseveret, suppuratio juvanda, lenientibus, quæ molliunt.
5. Merè tamen maturantia, ob partis siccitatem, non apponenda.
6. Topica, ante universalia, non sunt adhibenda.
7. Quæ instillantur, sint tepida, vel calida, liquida & pauca, à lenioribus semper inchoando.
8. Sacculi, fomenta, suffumigia &c. ante injectiones usurpentur.
9. Olei vel succi injectione factâ, aures diligenter mundandæ.

10. Quæ

10. Quæ auribus a
horas non auferer
sinenda.
11. Narcotica cautè
cessitas, immitter
12. Pus rectè cog
dum vel naturâ
mento ferreo.
13. Ulcus recens,
stergendum, m
dum, glutinand
14. Vermes non i
duci nequeant
15. Parotides pr
dæ, nec repell
16. Tinnitus au
tate curatur,
morbo Gallic
nocent vehem
17. Surditas 1.
tibus, vel ven
tismis, errhi
tibus, attenu
plicatis, 4. si

10. Quæ auribus apponuntur, ante ſex horas non auferenda ſunt, nec diutiùs ſinenda.

11. Narcotica cautè, & non niſi urgeat neceſſitas, immittenda.

12. Pus rectè cognoſcendum, & vacuandum vel naturâ, vel arte, cum inſtrumento ferreo.

13. Ulcus recens, ſi per ſe non ſaneſcit, abſtergendum, mundificandum, exiccandum, glutinandum.

14. Vermes non interficiantur, niſi vivi educi nequeant.

15. Parotides pro humoris ratione curandæ, nec repellendæ, præſertim criticæ.

16. Tinnitus aurium pro cauſarum varietate curatur, diætâ cauſæ contrariâ, ſi à morbo Gallico, proſunt alexipharmaca, nocent vehementiora.

17. Surditas 1. præparantibus & purgantibus, vel venæſectione. 2. apophlegmatiſmis, errhinis. 3. abſtergentibus, incidẽtibus, attenuantibus, extra & intus applicatis. 4. ſi per conſenſum, partis man-

dantis ratione habitâ. 5. si critica, natura non impediatur.

De Narium Affectibus. S. A.

humiditas senum propria. 3. 31.

infirmam sanitatem arguit. 6. 2.

perversio in continuâ febri lethalis. 4. 49.

suffitus per muliebria ad nares pertingens, fœcunditatem arguit. 5. 59.

Gravedo ab autumno pluvioso. 3. 13.

aquilonio. 3. 14.

à vere. 3. 20.

in senibus non coquitur. 2. 40.

Θεράπευσις.

1. Ozæna, præmissis universalibus, repellentia, detergentia, discutientia, & exiccantia requirit, idoneisque balsamis, & Empl. consolidatur.
2. Polypus insuper circa radicem ligatur, aufertur erodentibus, escharoticis, vel ferro candente, aut palliativè tractatur.
3. Fœtor narium si ab ulcere est, hoc curetur, ne in cancrum desinat.
4. Olfactus læsus, si ab obstruente pituitâ, præparandum, purgandum, & universalites

liter, & particulariter, inprimis errhinis.

Caput roborandum, internis & externis. sudorifera ex decoct. lign. fonticuli in brachio & occipite. sinapismi interdum ad frontem, usurpandi.

De Hæmorrhagiâ narium.	S. A.
propria puberum.	3. 27.
per febres alvum humectat.	4. 27.
surditatem adimit.	4. 60.
liberat ab abscessibus.	4. 74.
suppressis menstruis, bona.	5. 33.
solvit cephalalgiam.	6. 10.
in quartanâ, mala.	8. 3.

Θεράπευσις.

1. Immodica avertenda est ad loca opposita, venæsectione pedis, quæ locum non ampliùs habet, si ℔ij. vel iij. sanguinis effluxerint. cucurbitulis, modo Epar non sit debile, fortibus item ligaturis.
2. Ante aversionem, frigida & adstringentia extrinsecus non prosunt.
3. Narcotica cautè usurpanda.
4. Victus sit incrassans, refrigerans, glutinans.

5. Nonnulla vi occultâ sanguinem cohibent.
6. Si nares applicatione causticorum læduntur; aqua frigida in ore continenda est, & postea refrigerantia injicienda.
7. Si nimia ex sanguinis subtilitate, & copiâ hypochondrio dextro magna cucurbitula affigatur; sin ex robore expultricis, & retentricis imbecillitate; adstringentia & confortantia non negligantur.
8. Critica non prohibeatur, constantibus viribus, cum bonâ ægri tolerantiâ.
9. Nec in bene habentibus subitò reprimatur.
10. In morbis biliosis & sanguineis salubrior est, quàm in pituitosis & melancholicis.

De Sternutatione.

Θερ

1. Humiditas in anterior
expultricem irritans, c
priatis.
2. Comestio rerum va
tur, & quæ magis di
solvunt, ut radii sola
3. Ignis laconicus prod
4. Sternutatio sine co
cat.
5. In statu & declinati
non in principio.
6. In apoplexiâ si
movent, malum.

De dentium

Dentitio, infantium
ejus morbi.
lentor circa dentes
bus.
frigidum nocet.
Gingivarum pruri

1. Si dolor à nud
compositâ, s

Θεράπευσις

1. Humiditas in anteriore cerebri parte, expultricem irritans, evacuetur appropriatis.
2. Comestio rerum vaporosarum fugiatur, & quæ magis dissolvunt, quàm resolvunt, ut radii solares.
3. Ignis laconicus prodest.
4. Sternutatio sine coryzâ caput mundificat.
5. In statu & declinatione coryzæ prodest, non in principio.
6. In apoplexiâ si sternutatoria nil promovent, malum.

De dentium affectibus. S. A.

Dentitio, infantium. 3. 25.
ejus morbi. 3. 25.
lentor circa dentes, in febrib. vehementibus. 4. 53.
frigidum nocet. 5. 18.
Gingivarum pruritus, infantium. 3. 25.

Θεράπευσις

1. Si dolor à nudâ Intemperie, simplici vel compositâ, solum est alterandum.

2. Si à causâ vehementer calida, præmissis præmittendis, cum bona diæta, usque ad secundum vel tertium diem, repellentia sint actu frigida, omnis mordacitatis expertia, postea tepida: resolventia autem, aperientia, & consumentia, actu calida.

3. In maximo dolore, sive à frigida, sive calida materia, primùm refrigerantia, & repellentia prosunt, sed in illa actu calida.

4. Repellentia exteriùs cautè applicanda.

5. In frigida materia narcotica fugiantur.

6. Acetum, penetrationis gratia, reliquis admiscetur, nisi adsit erosio, aut ulcus.

7. In humorum copia particularia non applicentur, nisi præmissis universalibus.

8. Masticatoriorum usus interdum improbatur.

9. Caput roborandum, lotionibus, cucuphis, unguent.

10. Decoct. lign. sæpè fonticuli in brachiis prosunt, ut & cucurbitulæ, vesicatoria post aures.

11. Fre-

11. Frequens vomitu
corumq; copia, &
cia, & quæ stupor
sanis sunt inimica

12. Dentes non, nisi
simo, aliis nihil j
jor dentis pars pu
hendi.

13. In putrefaction
missa purgatione
dentes removend
cibum purgandi
dum.

14. Gingiv

1. Hæmorrhagia
benda, ut fit
ptomatica au

2. Inflammatio
gentibus.

3. Apostema, p
garismis ex a
bus, absterg

4. In ulcus viru
alexipharm

11. Frequens vomitus, cibi corruptibiles, corumq́; copia, & varietas, omnia dulcia, & quæ ſtuporem excitant, dentibus ſanis ſunt inimica.

12. Dentes non, niſi in dolore vehementiſſimo, aliis nihil juvantibus, & ubi major dentis pars putrida fœtet, ſunt extrahendi.

13. In putrefactione, & corroſione, præmiſsa purgatione materia humida circa dentes removenda, dentes excavati poſt cibum purgandi, os gargariſmo eluendum.

14. Gingivarum.

1. Hæmorrhagia critica, non ſtatim cohibenda, ut fit in obſtructionibus: ſymptomatica autem adſtringentibus.

2. Inflammatio, refrigerantibus, & adſtringentibus.

3. Apoſtema, pręmiſſis præmittendis, gargariſmis ex adſtringentibus, exiccantibus, abſtergentibus.

4. In ulcus virulentum deſinens, admixtis alexipharmacis.

5. In cancrum degenerans; hic curandus.
6. In diminuta carne, prosunt pulv. & unguent. sarcotica; in superflua, cathæretica, exedentia.

De Tonsillarum & gutturis affectibus. S. A.

De Angina.

Θεραπευτικως.

1. Coctio non expectanda, sed statim evacuandum est, potionibus potius quam solidis, sed purgandu[s]
2. Interdum eodem die, [...] purgatio celebranda.
3. Vomitoria non exhib[...]
4. Mediana secetur i[...] quidem; sed affect[...] cephalica autem i[...] phena in mediocr[...] tione. verùm pau[...] quavis hora decim[...] ad revulsionem t[...] expectantur; in [...] sto, in die quater[...]
5. In debilibus cu[...] lis, in initio app[...] juxta secundar[...] fit in parte inf[...]
6. Clysteres acr[...] sunt, ob læsam[...]
7. Phlebotomi[...] chii, nisi nec[...] quæ aqua c[...] dilatari debe[...]
8. Laryngoto[...]

ſolidìs, ſed purgandum mitibus.

2. Interdum eodem die, & venæſectio, & purgatio celebranda.

3. Vomitoria non exhibenda.

4. Mediana ſecetur in plethora ingente quidem, ſed affectu non valdè urgente; cephalica autem in urgentiſſimo: Saphena in medioeri, & ſuppreſsa evacuatione. verùm paulatim, & frequenter quavis hora decima, educatur ſanguis; ad revulſionem tamen 3. horæ ſolùm expectantur; in valida autem, & robuſto, in die quater.

5. In debilibus cucurbitulæ tibiis, ſcapulis, in initio apponendæ, etiam ipſi collo juxta ſecundam vertebram, ſi plenitudo ſit in parte inflammata tantùm.

6. Clyſteres acres ad diverſionem proſunt, ob læſam deglutitionem.

7. Phlebotomia linguæ, poſt venam brachii, niſi neceſſitas urgeat, inſtituatur, quæ aqua calida, in ore retenta, ſæpè dilatari debet.

8. Laryngotomia quoque in conclamatis

intex-

interdum administratur, & tres hirudines sub lingua affiguntur, una in medio, duæ ad latera supra raninas venas, donec extrahant ℥4.

9. In principio gargarismi in ore solùm teneantur, nec multùm moveantur.

10. Gargarismi primò sint, maximè in biliosa, ex repellentibus, sed cautè, præsertim si sputum appareat, deinde additis leviter adstringentibus, & incidentibus, in fine resolventibus.

11. Si materia resolvi nequit, & ad suppurationem tendat, juvandum maturantibus, tumor disrumpendus, unguibus vel ferro, ulcus abstergendum, consolidandum.

12. Extrinsecus repellentia nocent, non autem laxantia; siq; materia constiterit, gargarismi discutientes prosunt.

13. Dolore intenso, misceantur anodyna stypticis.

14. Stercora canum, hirundinum cum pullis ipsis, intus & extra, in biliosa ab initio reprobantur, nõ in pituitosa, aut declinatione ad resolvendum.

15. Ad

15. Ad respirationem
vat percussio inter s
tula ad secundam
pore, sub mento &
nimirum quievit.

16. Auxilia revellen
lotiones extremo
& sine scarific. cr
nes affixæ, non in

17. Angina malig
poribus strangula
cis discutiendi, i
teriâ malignâ, p
malign. & pestil

18. Aër sit tempe
nans.

19. Victus tenuiss
in debilibus u
sculum pulli, d
lia, si deglutire
Potus, aq. hor

20. Somnus, fl
calidâ, odo
stœchad, vel

15. Ad reſpirationem & deglutitionem juvat percuſſio inter ſpatulas, vel cucurbitula ad ſecundam vertebram cibi tempore, ſub mento & ad maxillas, ſi fluxus nimirum quievit.

16. Auxilia revellentia, frictiones, vincula, lotiones extremorum, cucurbitulæ cum & ſine ſcarific. cruribus, dorſo, ſuper renes affixæ, non intermittenda.

17. Angina maligna & peſtilens, ſi à vaporibus ſtrangulantibus, alexipharmacis diſcutiendi, intus & extra: ſin à materiâ malignâ, procedendum, ut in febb. malign. & peſtilential.

18. Aër ſit temperatus, ad frigidum declinans.

19. Victus tenuiſſimus, mulſa, crem. hord. in debilibus uſque ad tertium diem juſculum pulli, deinde plenior, ova ſorbilia, ſi deglutire nequit, clyſteres nutriant. Potus, aq. hord. cereviſ. ten.

20. Somnus, fluente humore, fugetur, in calidâ, odore camphor. in frigidiore, ſtœchad, vel rutæ.

Θεράπευσις.

1. Curatio alia in paroxysmo, alia extra ipsum.
2. In illo aër sit temperatus, somnus vitetur, vel brevis sit, & interruptus, nocturnus, elevato capite. Exercitium, & venus, fugiantur, sputum promoveatur.
3. Vena secetur parcè in talo, vel basilicâ, aut cephalicâ, si opus, vel hujus loco scarific. ad femora, ilia & scapulas.
4. Purgantia, si humor tenuis, non nocent, si crassus, absque fructu adhibentur, nisi in ventriculo, & primis viis hæreat.
5. Calida & sicca vitanda, potiùs blandiendum, quàm nimis festinanter curandum.

6.Tem

6. Tempore paroxysmi
tandum, nec fovendu
7. Materia ruens averti
gatur. cucurbit. frictio
8. Vomitoria suspecta
9. Apophlegmatismi,
cent.
10. Præservat in pleth
vel mediæ, vel inf
partis mandantis, se
tivo.
11. Digestiva in prin
caliditatis, ne sub
relicto.
12. Digerentia sunt
deinde evacuanti
13. Si humor per sp
duci nequit, be
rale detur, deinde
14. Purgantia sint
imâ pilulari, alter
mutanda.
15. Diuretica forti
16. Cum sudori

6. Tempore paroxyſmi, nec pectus fricandum, nec fovendum.

7. Materia ruens avertitur clyſteribus, ligatur. cucurbit. friction.

8. Vomitoria ſuſpecta ſunt.

9. Apophlegmatiſmi, & ſuffumigia nocent.

10. Præſervat in plethorâ, venæ baſilicæ, vel mediæ, vel inferioris, pro ratione partis mandantis, ſectio, præmiſſo lenitivo.

11. Digeſtiva in principio non ſint fortis caliditatis, ne ſubtile abſumant, craſſo relicto.

12. Digerentia ſunt interdum mutanda, deinde evacuantia.

13. Si humor per ſputum, aut ſcreatum educi nequit, benignum purgans pectorale detur, deinde fortia expectorantia.

14. Purgantia ſint clementia, potiùs formâ pilulari, alternis diebus repetenda, & mutanda.

15. Diuretica fortia non exhibeantur.

16. Cum ſudoriferis cautè agendum,

 & ſem-

& semper dulcia iis admiscenda:

17. Fonticuli brachiorum sunt optimi.

18. Pars mandans, & spiritales roborentur, flatusq;, si adsunt, discutiantur, intemperies pectoris corrigatur.

19. Victus sit calefaciens & attenuans, vitetur aër frigidus & humidus, cibi melliti prosunt, non crassi & adstringentes.

20. Potus noctu & interdiu, peractâ concoctione, copiosior, in cœnâ & prandio, parcissimus sit, hydromel, decoct. adjanth. glycyrrhiz. hyssop. prass. passul. caric. anis. cinamom. sem. fœnic. corn. cerv. cerevis. defæc. &c.

21. Vinum fugiatur, nisi adsit copia crudi humoris, & vires debiles.

22. In anhelitu parvo, & syncope, nulla fortia exhibenda.

23. In frigidâ respiratione, confortandum.

De voce. S. A.

Raucedo fit hyeme. 3. 23.

ἀφωνία Ebrii quid. 5. 5.

cum capitis dolore & stertore, mala. 6. 51.

con-

concussione Cer

Apho

1. Curatio, pro ration

2. Facultas animalis,
consideranda.

3. Si ex nimiâ humid
sit calidus, & sicc
corpus, humores
tur, formâ potissi
res, cauteria, capu

4. Si à lumbricis; ne

5. Si ab utero, hic c

6. Si à pituitoso hu
cætera non juva

7. Si copiosus san
bri subito; dex
strumenta respi
tero; saphena.

8. Arteriaca & be

9. Caput non ne

L

Fit ab aquiloniâ
hyeme.
vere.

concussione Cerebri.

Aphonia. 7. 58.

1. Curatio, pro ratione causæ, diversa est.
2. Facultas animalis, & vocis instrumenta consideranda.
3. Si ex nimiâ humiditate, & debilitate; aër sit calidus, & siccus, exerceatur vox, & corpus, humores præparentur, purgentur, formâ potissimum solidâ, per sudores, cauteria, caput roboretur.
4. Si à lumbricis; necentur & expellantur.
5. Si ab utero, hic curetur.
6. Si à pituitoso humore, expurgetur, & si cætera non juvant, per vomitum lenem.
7. Si copiosus sanguis gravat, venas cerebri subito; dextra externa secetur; si instrumenta respirationis; interna; si ab utero; saphena.
8. Arteriaca & bechica non omittantur.
9. Caput non negligatur.

De Tussi.

	S. A.
Fit ab aquiloniâ tempestate.	3. 5.
hyeme.	3. 13.
vere.	3. 20.

3. 24.
in infantibus. 3. 31.
senibus. 5. 24.
à frigido. 6. 35.
in hydrope, malum. 7. 47.
item. 4. 54.
sicca in febribus ardentibus. 6. 46.
gibbum faciens, lethalis.

Θεράπευσις.

1. Causa removenda est, sive προκαταρκτικὴ, sive προηγουμένη.
2. Vehementi autem, neglectâ etiam causâ, succurrendum.
3. Si ab intemperie sine materia; alterandum.
4. Si ab intemperie frigidâ cum destillatione; præparandum, evacuandum, vel per secessum, vel screatum.
5. In frigidâ, cum humore crasso, attenuantibus humectantia & lenientia addenda, non nimis calefaciendum & resolvendum.
6. Si à materiâ calidâ, præmissis præmittendis, refrigerantia, incrassantia, acrimoniam oblinentia, asperam arteriam lenien-

lenientia, & expector
7. Non omnis tussis sicc
puitur.
8. Si à catarrho, αἱ τῇ ...
sunt, universalibus, c
neglectis.
9. In Rheumaticâ, c
giliæ moderatæ pr
10. In vehementissim
tibus narcotica mi
11. In febribus acutis
mectantes trochis
re gestari, & sensi
12. Si ab asperitate
acrimoniâ, lent
13. Si à morbis pec
14. Si cum diarrhœ
ca cum lenienti
15. Diæta semper
16. Epidemia & m
eligenda & ad

De Spu

Spumosum à pul
est malum.

lenientia, & expectorantia prosunt.

7. Non omnis tussis sicca est, ubi nihil expuitur.

8. Si à catarrho, ἀρτηριακὰ καὶ βηχικὰ prosunt, universalibus, cum bonâ diætâ, non neglectis.

9. In Rheumaticâ, calidâ, sive frigidâ, vigiliæ moderatæ prosunt.

10. In vehementissimâ à catarrho purgantibus narcotica misceri juvat.

11. In febribus acutis, refrigerantes & humectantes trochisci, conservæ, &c. in ore gestari, & sensim deglutiri possunt.

12. Si ab asperitate, leniendum, si à sensus acrimoniâ, lentore oblinendum.

13. Si à morbis pectoris, hi curentur.

14. Si cum diarrhœâ aut dysenteria, styptica cum lenientibus miscenda.

15. Diæta semper sit contraria causæ.

16. Epidemia & maligna, alexipharmaca eligenda & admiscenda postulat.

De Sputo sanguinis. S. A.

Spumosum à pulmone, 5. 13.
est malum. 4. 25.

 fami-

 3. 29.

familiare Adolescentibus. 6. 10.
solvit cephalalgiam. 7. 15.
ab eo puris sputum, malum.

Θεράπευσις.

1. Plethora minuatur, per phlebotomiam iteratam, unam horam semper interponendo, & strictam seu angustam, in debitâ quantitate per plures vices, primò ex talo, deinde si perseverat ex brachii basilicâ, vel salvatellâ.
2. Ligatura & frictio crurum, cucurbitulæ siccæ natibus, scapulis, vel si vires non ferant venæsectionem cum scarific. clysteres acres administrentur.
3. Purgetur, si ab humoribus corrodentibus & biliosis.
4. Medicamenta tosta priùs aquâ plantag. vel rosſ. abluenda.
5. Vulnus statim ab initio consolidandum.
6. Si vena disrupta, ante grumorum incisionem & excretionem non glutinandum, & adstringendum.

7. San-

7. Sanguis grumefactus calidis, incidentibus prohibendus, acetu adsit tussis.
8. Si plus sanguinis ex dum, si plus puris, si nimia adstrictione.
9. Externa adstringe admovenda, corpo gato, & reliquis no
10. Ad narcotica etia dum, sed non nisi p tis, nec sint ita rec
11. Nimius motus, nocent, contrà si absit febris.
12. Tussis inhibenda dum, sed in qui dum.
13. Aër sit tempera siccitatem inclin
14. Cibi sint actu f & potus, aq. cer stringentis in de

Similare Adolescentibus.
febre … ad eo jam … malum.

Θεράπεια

1. *Plethora … per phlebotomiam iteratam, etiam horam … ponendo, & finitam seu … debitâ quantitate per plures … modò ex talo, deinde si perseverat … basilicâ, vel salvatellâ.*
2. *Ligatura & frictio crurum, … siccæ naribus, scapulis, vel … ferant venæ sectionem cum … steres acres administrentur.*
3. *Purgetur, si ab humoribus … bus & biliosis.*
4. *Medicamenta tosta priùs aquâ … vel ros. abluenda.*
5. *Vulnus statim ab initio …dum.*
6. *Si vena disrupta, ante … sionem & excretionem … dum, & adstringendum.*

7. Sanguis grumefactus, actu & potestate calidis, incidentibus & attenuantibus prohibendus, acetum addi potest, nisi adsit tussis.
8. Si plus sanguinis expuitur, adstringendum, si plus puris, siccādum, sine tamen nimia adstrictione.
9. Externa adstringentia tepidè pectori admovenda, corpore tamen priùs purgato, & reliquis non juvantibus.
10. Ad narcotica etiam bis in die veniendum, sed non nisi priùs levioribus tentatis, nec sint ita recens parata.
11. Nimius motus, diuretica, aperientia, nocent, contrà styptica prosunt, modò absit febris.
12. Tussis inhibenda, nec multum loquendum, sed in quiete & silentio manendum.
13. Aër sit temperatus, ad frigiditatem & siccitatem inclinans.
14. Cibi sint actu frigidi, styptici, parci, ut & potus, aq. cerevis. ten. vini rubr. adstringentis in debilibus. chalybeatus.

15. Somnus moderatus, & nocturnus prodest, & supinus decubitus.
16. Alvus sit laxa.
17. Aspectus rubri coloris cavendus.
18. Balnea, venus, nocent.
19. Ira, & alii affectus vitentur. 5. A.

De pleuritide. 3. 30.

juvenum affectus. 3. 23.
fit hyeme. 9. 5.
ab aquiloniâ constitutione. 6. 33.
quibus rara. 5. 8.
quando repurgetur. 5. 15.
item. 1. 12.
in eâ considerandum sputum. 6. 5.
an differat ab aliis doloribus, discendum. 7. 11.
ab eâ peripneumonia, malum. 5. 65.
à tumore rubro evanescente. 6. 16.
superveniens alvi fluxus, malum.

Θεράπευσις.

1. In principio Enema, nisi inflammatio, dolor & respiratio urgeat.
2. In plethora universali, & particulari,

quoad

quoad vasa & vires, pu
xuque vehementi, ven
ac nocte media, quan
chio affecti lateris, us
guinis mutationem,
simus, qui fomentis
bus curati possit, vel
ciens jam in morbo
facta fuerit, viresq;
3. Si à suppressa vacua
tuatur, quando d
alias in brachio, a
lochiis.
4. Vires tamen non i
ficiant futuræ exc
5. Cucurbitulæ in
affectam prosunt.
6. Præmissa phlebot
lenientibus app
non autem fortib
cuandus.
7. Quando saluta
8. Causa morbi
tum evacuans

quoad vaſa & vires, pura & notha, affluxuque vehementi, vena ſecetur, veſpere ac nocte media, quando opus, in brachio affecti lateris, uſque ad coloris ſanguinis mutationem, niſi dolor ſit mitiſſimus, qui fomentis & expectorationibus curari poſſit, vel phlebotomia ſufficiens jam in morbo aliquo antecedente facta fuerit, vireſq; dejectæ ſint.

3. Si à ſuppreſſa vacuatione, in talo inſtituatur, quando dolor non valdè urget, alias in brachio, actu fluentibus etiam lochiis.

4. Vires tamen non imminuantur, ut ſufficiant futuræ excretioni per ſputum.

5. Cucurbitulæ in debilibus infra partem affectam proſunt.

6. Præmiſſa phlebotomia, humor affluens lenientibus appropriatis revellendus, non autem fortibus; in declinatione evacuandus. (purgandum.

7. Quando ſalutaria ſputa prodeunt, non

8. Cauſa morbi cocta, natura per ſcreatum evacuans adjuvetur.

9. Quæ ſputum prohibent, tanquam ve-
nenum, fugiantur.

10. Narcotica non exhibeantur, niſi mi-
tia, neceſſitate urgente, in catarrho præ-
ſertim tenui.

11. Medicamenta non ſolùm expectorent,
ſed etiam dolorem mitigent, inflamma-
tionem reſolvant, & ſudorem eliciant.

12. Diuretica ad incidendum, attenuan-
dum, & faciliùs ſpuendum (ſed cautè)
præſcribantur: ſi autem materia ad u-
rinas vergit, tutò.

13. Externa calefacientia, ante univerſalia,
in pelthorico non applicentur.

14. Nec ſint actu frigida, ſed ubi refrixe-
runt, tollantur.

15. Dolore ſedato, & morbo in declina-
tione, ab Emplaſtris & cataplaſmatis
calidis abſtinendum.

16. Dolor vehemens præter rationem e-
vaneſcens, ſæpè ſphacelum ſignificat.

17. Quando omnibus adhibitis dolor non
mitigatur, nec intra 14. dies mundifican-
tur, ſed ſymptomata augentur, ſuppu-
ratio

ratio fit; maturandu
ve per ſe, ſive vociſe
vehementi, pharm
abſceſſu, mundific
dum, glutinandu

18. Inſtans ſuppurat
ſtens reſolvenda,
do oppugnanda.

19. Si tumor in par
cem debito mod

20. Diæta uſque a
or ſit, quàm poſt
ſputum educitu
opus eſt, pane
ceæ.

21. A quarto ad ſ
jure gallinæ, c
ſana hordeace
um nutriat, int
in ventriculo,
co ejus, piſces
neth. porro, ſa

22. A ſeptimo d
ex amygdal.

ratio ſit; maturandum igitur, & rupto, ſive per ſe, ſive vociferatione valida, tuſſi vehementi, pharmacia, vel chirurgia, abſceſſu, mundificandum & abſtergendum, glutinandum.

18. Inſtans ſuppuratio diſcutienda; ſubſiſtens reſolvenda, increſcens utroq; modo oppugnanda.

19. Si tumor in parte externa; ad cicatricem debito modo perducendus.

20. Diæta uſque ad quartum diem tenuior ſit, quàm poſtea, quò copioſiùs verò ſputum educitur, eò citiùs pleniori cibo opus eſt, pane præſtant pultes hordeaceæ.

21. A quarto ad ſeptimum, panatella ex jure gallinæ, capon. cum ovi luteo. ptiſana hordeacea, niſi in principio nimium nutriat, inteſtina ſint repleta, aceſcat in ventriculo, averſetur patiens, tum loco ejus, piſces ſaxatiles proſunt, cum aneth. porro, ſal. & ol. parum in aq. coct.

22. A ſeptimo deinceps majori quantitate, ex amygdal. pineis, carn. gallin. vitul. dul-

dulcibus, pōmis redolentibus aurāntiis dulcibus, prunis pinguibus, cucurbit.

23. Acerba, acida fugiantur.

24. Aër sit temperatus.

25. Somnus vigiliis longior, quies corporis & animi. Situs cubantis sit super latus oppositum, durante fluxu: cessante autem, super ægrum.

26. Potus in biliosa & sanguinea sit decoct. ex viol. hord. passul. caric. glycyrrhiz. jujub. sacchar. in pituitosa & melancholica, ex oxymel. cum syrup. præparantibus cum prun. adjanth. hydromel. cinam. in hyeme calidus, in æstate non actu frigidus.

27. In declinatione vinum album, tenue, non forte, sed modicè conceditur, etiam priùs, si syncope, & debilitas summa virium adsit.

28. In maligna venæsectio sæpè ob conscientiam omittenda, & spiritus venenati, corrosivi, per alexipharmaca discutiendi.

29. Si à vermibus, extirpentur.

De

sit hyeme.
est juvenum.
à pleuritide, malum.
superveniens alvi flux
ab eâ phrenitis, malu

Θεράπ

1. Curatur ferè, ut p
2. Clyster ita injicie
3. Si in latere dextr terna dextra secet na sinistra; si in primò dextra, d rant vires.
4. Si ex alio morb non temerè re men cum & si
5. Plus in sputi quàm in pleuri
6. Hæmorrhagi non impediatu
7. Localia pecto plicentur.

	S.	A.
fit hyeme.	3.	23.
est juvenum.	3.	30.
à pleuritide, malum.	7.	11.
superveniens alvi fluxus, malum.	6.	16.
ab eâ phrenitis, malum.	7.	12.

Θεράπευσις.

1. Curatur ferè, ut pleuritis.
2. Clyster ita injiciendus, & repetendus.
3. Si in latere dextro sit gravitas: vena interna dextra secetur, si in sinistro; interna sinistra; si in medio seu toto pectore, primò dextra, deinde sinistra, modò ferant vires.
4. Si ex alio morbo, & vena jam secta sit, non temerè repetenda, cucurbitulæ tamen cum & sine scarif. prosunt.
5. Plus in sputi eductione laborandum, quàm in pleuritide.
6. Hæmorrhagia critica copiosa narium non impediatur.
7. Localia pectori & dorso, non lateri applicentur.

8. Dili-

8. Diligenter materia resolvatur, tùmque educatur, plus tamen liquidis, quàm dulcibus, pinguibus & saccharatis, præsertim in biliosis & non consuetis vel scorbuticis, ne ad saniem veniat.

9. Topica ferè eadem, ut in pleuritide, debent digerere, discutere, emollire, non autem plus attrahere, quàm resolvere.

10. Cucurbitulæ scapulis, brachiis, applicentur.

11. Ligaturæ, & frictiones.

12. Diæta, quæ in pleuritide.

13. Si maligna & Epidemia, vid. feb. malign. & pestilential.

De Empyemate. S.A.

fit à pleuritide non repurgata. 5. 8.
item. 5. 15.
ab anginâ etiam. 5. 10.
destillationes in thoracem suppurantur. 7. 38.
succedit Erysipelati. 7. 20.
tumor est rubicundus. 5. 65.
impeditur à frigore. 5. 20.
unde

unde non manifestum.

est urendum. 6. 41.

quale pus salutare. 7. 44.

7. 44.

Θεραπευτικῶς.

1. Si ex inflammatione, ab initio vena secetur revellens, cæteris consentientibus.
2. Si ex catarrho, divertendus elysterib. & cucurbitul. ad inferiores partes, deinde sistendus.
3. Præmissis præmittendis, suppuratio topicis, & quidem cataplasmatis, modicè calidis & humidis, adjuvanda.
4. Diligentia adhibenda, ut maturatus abscessus rumpatur.
5. Rupto abscessu, pus per screatum, & arteriacis fortioribus, per urinam, mitibus diureticis, vel per intestina, lenibus clysteribus, evacuandum. Si intra 40. dies non fit, desperatur.
6. Externa resolventia cum emollientibus non omittenda.
7. Lac asininum, equinum, prodest, si non magna adsit puris copia, aut reliqua prohibentia.

8. Si

8. Si tanta copia puris adsit, ut per prædictas vias evacuari nequeat, & suffocatio metuenda; thorax supra diaphragma affecti lateris, modò vires permittant, aperiendus, & quidem inter quintam & quartam costam, primum cauterio potentiali satis lata eschara musculis intercostalibus inurenda, deinde latum vulnus novaculâ incidendum, aër autem prohibendus.

9. Thorace aperto, pus non confertim, sed sensim evacuandum.

10. Si æger sectionem non vult admittere, φθίσει moritur.

11. Victus ratio eadem, quæ in phthisicis. cibi siccantes, abstergentes, incidentes, attenuantes, conditi hyssopo, fœniculo, aniso.

12. Legumina, & fructus crudi vitentur.

13. In Hydrope pectoris.

1. Aqua educenda, per hydragoga, diuretica, sudorifera.

2. Materia tamen non fortibus agitetur, ut suffocationem faciat.

3. Cau-

3. Cauteria pedib
4. Victus, ut hyd
De t
quo anno?
quâ constitution
sit autumno.
ab hæmorrhoi
in Adolescent
à pleuritide.
puris s
Tabidis lac bonum
fluxu
sputu
capill
suppr
cave
in quibus ætatib
prognostica.

1. Cathartica fo nocent.
2. Clysteres tam mittuntur.

3. Cauteria pedibus quoque imprimenda.
4. Victus, ut hydropicorum.

De tabe seu φθίσις.

Θεράπευσις.

1. Cathartica fortia, & vomitoria omninò nocent.
2. Clysteres tamen & potiones lenes admittuntur.

3. Ve-

3. Venæsectio ab initio in plethorâ nō nocet, & sanguine corrupto.

4. Catarrhus sistendus, non omninò tamen tussis restringenda, ne saniei expulsio impediatur.

5. Ulcera pulmonum difficiliùs sanantur, quàm aliarum partium thoracis.

6. Qui circa phthisicum versantur, cōferr. trochisc. & rotulas in ore gestent, ob contagium.

7. Quando extremitates inflantur, ungues manuum incurvantur, confortandus est calor innatus.

8. Aër ad siccitatem vergat, & in calore ac frigore sit temperatus, marinus robustiori etiam prodest.

9. Cibus primò abstergens, refrigerans & humectans, deinde incrassans, & glutinosus, parcus, sed frequens.

10. Pōtus, decoct. hord. cum sacch. rof. passul. glycyrrhiz. &c. vinum tenue debilibus detur, fortioribus, emulsion. amygd. dulc. melon. cum decoct. hord.

11. Lac, si ulcus non sit magnum, & bene

coleretur, concedendum, non àutem, ubi catarrhus, febris acuta, fluxus alvi, dolor capitis, &c.

12. Lacte hauſto; non ſtatim bibatur vinum.

13. Quies prodeſt, ſomnus non ſit diuturnus, nec meridianus, dormiatur ſuper latus infirmum.

14. Balneum ex lacte eſt optimum, nocet autem, ſi ſit ex ſanguinis ſputo.

15. Abſit triſtitia, ira. &c.

De oris affectibus.

De Oſcitatione.

Linguæ.

Θεράπευσις.

1. Quæ fauces, pulmones, & ventriculum lædunt, ac venenatam qualitatem poſſident, fugiantur.

2. Ul-

2. Ulcera humida, exiccentur; calida, gargarismis refrigerentur.

3. Ranula, præmissis universalibus, gargarismis ex incidentibus & resolventibus, tollitur.

4. Chirurgia tumorem scalpello, vel ferro &c. aperit, humorem viscidum vacuat.

5. Nigræ, fuscæ, in cancrum degenerant.

6. In fœtore halitus, cerebri vel nasi, vel oris, vel ventriculi, vel pulmonum vitium tollendum, pro ratione causarum.

7. Pruna seu inflammatio linguæ alba & pallida. *Hipp. l. 7. Epid. p. 36. & l. 6. p. 37. 38.* quæ vel sicca, & vicina morti est; vel lenta curatur, refrigerantibus, abstergentibus, mundificantibus, lenientibus gargarismis, nec non instrumentis abradentibus.

8. Fusca & nigra simplex, refrigerantibus, humectantibus.

9. Cardiaca, quæ ad orificium ventriculi descendit. *l. 7. Epid. p. 18. l. 4. acut. l. 1. & 2. de morb. l. affect. de cris. l. 6. Epid. s. 5. p. 13.*

gar-

gargarismis, & injectionibus eclegmatis, venæsectione sub linguâ, Nitro crystalli sato. &c.

De Labiorum affectibus.

perversio in febrib. lethal.	*5. A.*
prognostica.	4. 49.
	8. 13.

Θεράπευσις.

1. Fissuræ in febribus criticæ per se curantur.
2. Notant calorem p.n. in thorace, pulmonibus, ventriculo; ergò alterandum est.
3. Si à lue venereâ, alexipharmacis opus est.
4. Cancer labiorum radicitùs extirpetur.

De Mammarum affectibus.

à subitò extenuatis, abortus.	*S. A.*
item.	5. 37.
quando non contingit.	5. 53.
una gracilescens quid?	5. 53.
solidæ sanum fœtum notant.	5. 38.
Lac effluens, imbecillum.	5. 52.
virginum datur.	5. 52.
	5. 39.

cur

cur id fiat? s. 39.
sanguinis collectio, Maniam notat. s. 40.
cucurbita affixa, sistit menstrua. s. 50.

Θεράπευσις.

1. Inflammationi non conveniunt validè repellentia aut frigida, sed simul discutientia, præsertim in Erysipelate.
2. Unâ ulcere affectâ raro ad sanitatem pervenit, nisi alterius sanæ lac exiccetur.
3. Si glandulæ, vel tumores, à suppressione menstruâ; vena secetur, deinde debito tempore idoneis medicamentis aperiantur menses.
4. Quando insignis est dolor, nec ablactetur infans, nec suctu mammæ impleantur, sed vacuentur, vel ut effluant, illinentur succo senec. salv. cerefol.
5. Pendulæ de collo fasciâ subligentur, & brachium ejus lateris quiescat. in puerperâ non supprimantur lochia, nec sudores.
6. In caseatione lactis, fiat dissolutio, pro ratione causæ, frigidis vel calidis.

7. Scir

7. Scirrho repell
8. Cancer, cautè

De Articulo

fiunt vere.
per siccam
senibus familiare
solvuntur affusâ
sunt post febres lo
iis, qui pluri
abscessus ex lassitu
avertitur urin

solvit hæmorrh

De Coxæ &

à coxendicis dolor
muci gener
claudicatio
laxationi prode
genuum gravitas
febricitan

De

fit vere & autumn

De Articulorum Affectibus. S. A.

De Coxæ & genuum affectibus.

De Podagrâ.

Q non

5. A.

6. 28.

non in Eunucho. 6. 29.

muliere menstruali, 6. 30.

puero ante veneris usum. 6. 49.

finitur quadraginta diebus. 5. 25.

affusâ frigidâ.

Θεράπευσις.

In Præservatione. 1. Diæta est maximi momenti.

2. Aër igitur corrigatur.

3. Cibus sit εὔπεπτος καὶ εὔχυμος. Panis probè subactus, & coctus, ova recentia, jura carnium pinguia, galli, perdices, aves sylvestr. carnes vitulin. hœdin. vervec. bubul. juven. (non salit. fumigat.)

4. Ne tamen nimius sanguis generetur.

5. Varietas ciborum, crapula, gulositas, satietas, ira, vitentur.

6. Pisces in aquis palustribus, sine squamis, ut anguill. mustel. aquat. cyprini. ostreæ, acipenser. soleæ, rhombi, aselli, aleces crudi, passeres πλατεῖς, squillæ, capones, aves, porci, poma, citria, aurantia, legumina, placentæ, lacticinia,

nia, brassica salita, cibi crudi, tosti, co-
cti in æneis vasis, &c. vitentur.

7. Vini usus fortis nocet, in ventriculo autem debili tenue, vetus, bene defæcat. modicè conceditur cerevisia turbida, nobilis Marpurgensium, non ita.

8. Si in unâ mensâ peccatum est, in sequenti corrigatur, vel etiam in septimanâ semel aut bis à Cœnâ abstineatur.

9. Post cibum non statim inhietur literis,

10. Coitus immodicus vitetur, si non omnis.

11. Somnus meridianus fugiatur, nisi ventriculi imbecillitas, & consuetudo adsit, nocturnus à cibo post horas, ad minimum duas ineundus sit ad horas 7. vel 8. quæ matutinis, vel antemeridianis compensari possunt.

12. Exercitia sint moderata, ante cibum.

13. Alvus quotidiè excernat, & nulla naturalis excretio suppressa sit.

14. Balnea aq. dulc. tepid, artubus inutilia.

15. Præmissis præmittendis, aq. mineral. salſ. aluminoſ. nitroſ. bituminoſ. sulph. proſunt.
16. Affectus animi fugiantur.
17. Ventriculus & Epar roborentur.
18. In plethora vena ſecetur, brachii aut pollicum pedis, in cacochymia purgetur, circa æquinoctia & ſolſtitia; vel etiam ſingulis menſibus, ſi opus.
19. Vomitus quotannis ſemel vel bis promoveatur.
20. Sudorifera non negligantur.

In Curatione 1. nuda qualitas alteranda.

2. Humor influens inhibendus, affluxus vacuandus, ſymptωma urgens leniendum.
3. Vena ſecetur, præmiſſo clyſtere, aut ſuppoſitorio, in brachio oppoſiti lateris, ſi plethora adeſt, & febris metuenda.
4. In iſchiade, iſchias minor aperiatur.
5. Humor craſſus & viſcidus præparetur, purgetur.
6. Electivè purgantia in principio non præſcribantur, niſi pedes altiori loco teneantur.

neantur, & fasciis supra genua involvantur.

7. Vomitus prodest, sed non per fortia, ab initio semel aut bis.

8. Sudorifera item, præmissis universalibus.

9. Si febris adest, ut febricitantes tractentur.

10. Topica humida & pinguia cautè usurpentur.

11. Dolorem leniunt, mica panis albi, crocus, lac caprin. aut bubul. caseus ovillus rec. sæpè impositus, frustum carnis bubulæ sine pinguedine, manè & vesperi applicatum. immersio super genua in triticum furfures, sal. in vino solut. cerevis. cras. ping. halec vesic. succus è limac. rub. computer. mel. lumbric. terr. pica viva dissect. &c.

12. Narcotica, non nisi necessitas urgeat, adhibeantur.

13. Serum tartareum in articulis dissolvatur, evocetur, discutiatur specificis, sed ne nova fluxio causetur.

 14. Sup-

cur id fiat? §. 39.
sanguinis collectio, Maniam notat. §. 40.
cucurbita affixa, sistit menstrua. §. 50.

Θεράπευσις.

1. Inflammationi non conveniunt validè repellentia aut frigida, sed simul discutientia, præsertim in Erysipelate.
2. Unâ ulcere affectâ rarò ad sanitatem pervenit, nisi alterius sanæ lac exiccetur.
3. Si glandulæ, vel tumores, à suppressione menstruâ; vena secetur, deinde debito tempore idoneis medicamentis aperiantur menses.
4. Quando insignis est dolor, nec ablactetur infans, nec suctu mammæ impleantur, sed vacuentur, vel ut effluant, illinc succo senec. salv. cerefol.
5. Penduiæ de collo fasciâ subligentur, & brachium ejus lateris quiescat. in puerperâ non supprimantur lochia, nec sudores.
6. In caseatione lactis, fiat dissolutio, pro ratione causæ, frigidis vel calidis.

7. Scir-

7. Scirrho repellentia n
8. Cancer, cautè & soli

De Articulorum A

fiunt vere.

per siccam consti
senibus familiares.
solvuntur affusâ frigid
fiunt post febres longas.
iis, qui plurimo u
abscessus ex lassitudinib
avertitur urinâ cr

solvit hæmorrhagi

De Coxæ & gen

à coxendicis dolore
muci generati
claudicatio &
laxationi prodest
genuum gravitas pu
febricitanti

De P

fit vere & autumn

7. Scirrho repellentia non prosunt.
8. Cancer, cautè & solicitè tractandus.

De Articulorum Affectibus. S. A.

De Coxæ & genuum affectibus.

De Podagrâ.

 non

6. 28.

non in Eunucho. 6. 29.

muliere menstruali, 6. 30.

puero ante veneris usum. 6. 49.

finitur quadraginta diebus. 5. 25.

affusâ frigidâ.

Θεράπευσις.

In Præservatione. 1. Diæta est maximi momenti.

2. Aër igitur corrigatur.

3. Cibus sit εὔπεπτος καὶ εὔχυμος. Panis probè subactus, & coctus, ova recentia, jura carnium pinguia, galli, perdices, aves sylvestr. carnes vitulin. hœdin. vervec. bubul. juven. (non salit. fumigat.)

4. Ne tamen nimius sanguis generetur.

5. Varietas ciborum, crapula, gulositas, satietas, ira, vitentur.

6. Pisces in aquis palustribus, sine squamis, ut anguill. mustel. aquat. cyprini. ostreæ, acipenser. soleæ, rhombi, aselli, aleces crudi, passeres πλατεῖς, squillæ, capones, aves, porci, poma, citria, aurantia, legumina, placentæ, lacticinia,

---

nia, brassica salita
cti in æneis vasis, &
7. Vini usus fortis
autem debili ten
cat. modicè con
bida, nobilis M
ita.
8. Si in unâ mensa
quenti corrigatu
manâ semel aut
tur.
9. Post cibum non
10. Coitus immo
mnis.
11. Somnus merid
triculi imbecilli
nocturnus à cib
mum duas incu
8. quæ matutinis
compensari poss
12. Exercitia sint
13. Alvus quotidi
turalis excretio
14. Balnea aq. du

nia, braſſica ſalita, cibi crudi, toſti, coĉti in æneis vaſis, &c. vitentur.

7. Vini uſus fortis nocet, in ventriculo autem debili tenue, vetus, bene defæcat. modicè conceditur cereviſia turbida, nobilis Marpurgenſium, non ita.

8. Si in unâ mensâ peccatum eſt, in ſequenti corrigatur, vel etiam in ſeptimanâ ſemel aut bis à Cœnâ abſtineatur.

9. Poſt cibum non ſtatim inhietur literis,

10. Coitus immodicus vitetur, ſi non omnis.

11. Somnus meridianus fugiatur, niſi ventriculi imbecillitas, & conſuetudo adſit, nocturnus à cibo poſt horas, ad minimum duas ineundus ſit ad horas 7. vel 8. quæ matutinis, vel antemeridianis compenſari poſſunt.

12. Exercitia ſint moderata, ante cibum.

13. Alvus quotidiè excernat, & nulla naturalis excretio ſuppreſſa ſit.

14. Balnea aq. dulc. tepid, artubus inutilia.

 15. Præ-

15. Præmissis præmittendis, aq. mineral. salsf. aluminos. nitros. bituminos. sulph. prosunt.
16. Affectus animi fugiantur.
17. Ventriculus & Epar roborentur.
18. In plethora vena secetur, brachii aut pollicum pedis, in cacochymia purgetur, circa æquinoctia & solstitia; vel etiam singulis mensibus, si opus.
19. Vomitus quotannis semel vel bis promoveatur.
20. Sudorifera non negligantur.

In Curatione 1. nuda qualitas alteranda.
2. Humor influens inhibendus, affluxus vacuandus, sympt*ω*ma urgens leniendum.
3. Vena secetur, præmisso clystere, aut suppositorio, in brachio oppositi lateris, si plethora adest, & febris metuenda.
4. In ischiade, ischias minor aperiatur.
5. Humor crassus & viscidus præparetur, purgetur.
6. Electivè purgantia in principio non præscribantur, nisi pedes altiori loco tenean-

neantur, & fasciis
vantur.
7. Vomitus prodest
ab initio semel aut
8. Sudorifera item,
bus.
9. Si febris adest, u
tur.
10. Topica humida
pentur.
11. Dolorem leniun
cus, lac caprin.
lus rec. sæpè im
bubulæ sine pin
ri applicatum.
triticum furfur
visc. cras. ping. h
rub. computet.
viva dissect. &
12. Narcotica, n
adhibeantur.
13. Serum tarta
vatur, evocet
sed ne nova fl

neantur, & faſciis ſuprà genua involvantur.

7. Vomitus prodeſt, ſed non per fortia, ab initio ſemel aut bis.

8. Sudorifera item; præmiſſis univerſalibus.

9. Si febris adeſt, ut febricitantes tractentur.

10. Topica humida & pinguia cautè uſurpentur.

11. Dolorem leniunt, mica panis albi, crocus, lac caprin. aut bubul. caſeus ovillus rec. ſæpè impoſitus, fruſtum carnis bubulæ ſine pinguedine, manè & veſperi applicatum. immerſio ſuper genua in triticum furfures, ſal. in vino ſolut. cereviſ. craſ. ping. halec veſic. ſuccus è limac. rub. computet. mel. lumbric. terr. pica viva diſſect. &c.

12. Narcotica, non niſi neceſſitas urgeat, adhibeantur.

13. Serum tartareum in articulis diſſolvatur, evocetur; diſcutiatur ſpecificis, ſed ne nova fluxio cauſetur.

14. Suppurati tophi non solis pinguibus tractentur.
15. Alvus semper sit laxa.
16. Cauteria exterioribus partibus imprimantur.
17. Pedes infirmi roborantur vinaceis calidis, per 15. dies immersi. tibialibus & calceis ex Emplastr. de spermo Ranar. seu diapalm. internæ parti caninæ vel vulpinæ alutæ inducto; Thermis Wisbadensibus, Schvvalbacensibus, & aliis naturalibus, ac artificialibus.
18. De transplantatione dicetur alibi.

De Morbis Externis,

& quidem

	S. A.
De capillorum affectibus.	5. 11.
lapsus in tabe lethalis.	5. 12.
item.	6. 28.
calvi non fiunt Eunuchi.	6. 34.
non sunt varicosi.	6. 34.
varices capillos restituunt.	6. 34.

Θεράπευσις.

In Alopecia, ophiasi, calvitio. 1. Diæta: Aër sit temperatus, potiùs calidus & humidus.

dus. Cibus corruptio
nec varius, acris, aut
num tenue, clarum,
defæc. abstineatur à
venere immodicâ, à
bus, ab exercitio po
2. Si à sanguine, vel a
præmisso Enemate,
cetur externa cubiti
3. Præparetur, purge
moris, universaliter
4. Sanguis ad cuten
nibus.
5. Cutis constricta
nimis laxa, adstri
6. Si à frigiditate, c
crassâ, appropria
7. Si à defectu, refi
fusio aquæ calid
8. Si à lue venere
est intus; extra i
guentis conveni
versalibus.
9. Levis Alopecia

dus. Cibus corruptioni non obnoxius, nec varius, acris, aut ſalſus. Potus, vinum tenue, clarum, non forte, cereviſ. defæc. abſtineatur à nimia repletione, venere immodicâ, à nimium exiccantibus, ab exercitio poſt cibum.

2. Si à ſanguine, vel alio cum eo educibili, præmiſſo Enemate, vel lenitivo, vena ſecetur externa cubiti.

3. Præparetur, purgetur, pro ratione humoris, univerſaliter, particulariter.

4. Sanguis ad cutem prolectetur frictionibus.

5. Cutis conſtricta, rarefacienda, ſed non nimis laxa, adſtringenda temperatè.

6. Si à frigiditate, calidis, ſi ab humiditate craſsâ, appropriatis.

7. Si à defectu, reficiens victus, frictio, perfuſio aquæ calidæ &c. prodeſt.

8. Si à lue venerea; alexipharmacis opus eſt intus; extra in lixiviis, fomentis, unguentis convenientibus, præmiſſis univerſalibus.

9. Levis Alopecia, mitia requirit, medio-

cris, mediocria, diuturna & habitualis, fortia, capite sæpiùs raso, fricato cum pannis asperis, & succis illitis applicentur.

In achoribus, favo, tinea. 1. infantum, Nutrici prospiciatur.

2. Adultiorum, vena secetur, præmisso clystere, vel lenitivo.

3. Humor peccans præparetur, purgetur.

4. Cibi optimè nutriant, non sint acres, frixi, salsi, lac, pisces, herbæ, legumina, fructus, caro porcina, acetaria, fungi, tubercula, vitentur.

5. Aër non sit humidus, frigidus.

6. Nec motus corporis, aut animi nimius.

7. Topica adhibentur, primò repellentia cum exiccantibus, deinde fortiora, pilei etiam picati.

8. Fonticuli, cauteria ad occiput, vel retro aures prosunt.

9. Si pituita abundat, gargarismi, apophlegmatismi.

10. Si malum confirmatum; emolliendum, siccandum, coquendum, incidendum, abstergendum, discutiendum.

11. In dolore, anodyna admiſcentur.

12. Canities ſæpè obſcuratur, tardatur medicamentis adſtringentibus, immutantibus, ſed periculosè.

De Tumoribus. S. A.

Θεράπευσις.

1. Cohibeatur affluxus, niſi venenoſus in emunctoriis, & criticus ſit, deinde quod influxit, evacuetur.

2. Illud fit revulſionibus per phlebotomiam, purgationem, repellentibus, alterantibus, derivantibus, intercipientibus, partem confirmantibus, ejuſq; temperiem conſervantibus.

3. Hoc, partim adstringentibus, cum humor tenuis, nec impactus est, partim discutientibus, & resolventibus, cum humor crassus, vel impactus.
4. Partium humores foventium ratio habeatur.
5. Conveniens victus instituatur.
6. In cacochymia præparetur, purgetur.
7. In plethora vena secetur partis opposi- In plethora vena secetur partis oppositæ, vel cucurbitulæ administrentur, præmisso Enemate.
8. Si resolventibus, aut discutientibus non cedunt, suppurentur, admixtis tamen discutientibus, relictis refrigerantibus & repellentibus.
9. Si nec resolvi, nec maturari possunt, scarificationes, & cucurbitulæ adhibeantur.
10. Pure autem confecto, abscessus demum aperiatur.
11. Dum pus adhuc gignitur, maturantia & anodyna prosunt.
12. Apertio fit, vel medicamento caustico, sed rarò; vel ferro, & ignito & non ignito. 1,

to. 1. in loco declivi[...]
materia continetur[...]
processum muscul[...]
vos, venas, aut arte[...]
bile. 4. ita ut pus n[...]
& 5. blandè locus[...]
13. Apertus, digere[...]
mundificandus, [...]
tio adhuc urgean[...]
dus.
In aqueis & flatulen[...]
siccus sit, fructus[...]
giantur.
2. Clysteres carmi[...]
res educentes.
3. Humores frigid[...]
tur.
4. Ventriculus rob[...]
Duri & scirrosi in l[...]
tur resolutione, [...]
na, induratione, [...]
1. Emolliendum i[...]
unguentis, Em[...]

to. 1. in loco decliviori, & editiſſimo, ubi materia continetur. 2. juxta rugas, & proceſſum muſculorum. 3. non per nervos, venas, aut arterias, quantum poſſibile. 4. ita ut pus non unâ vice evacuetur, & 5. blandè locus tractetur, ſine dolore.

13. Apertus, digerentibus, detergentibus, mundificandus, niſi dolor & inflammatio adhuc urgeant; ultimò conſolidandus.

In aqueis & flatulentis. 1. victus calidus & ſiccus ſit, fructus flatulenti, & crudi fugiantur.

2. Clyſteres carminativ. & viſcidos humores educentes.

3. Humores frigidi præparentur, purgentur.

4. Ventriculus roboretur.

Duri & ſcirroſi in lue venerea. 1. terminantur reſolutione, ſuppuratione, quæ bona, induratione, corruptione, quæ mala.

2. Emolliendum igitur, & diſcutiendum, unguentis, Emplaſt.

De

14. Suppurati tophi non solis pinguibus tractentur.
15. Alvus semper sit laxa.
16. Cauteria exterioribus partibus imprimantur.
17. Pedes infirmi roborantur vinaceis calidis, per 15. dies immersi. tibialibus & calceis ex Emplastr. de spermo Ranar. seu diapalm. internæ parti caninæ vel vulpinæ alutæ inducto; Thermis Wisbadensibus, Schvvalbacensibus, & aliis naturalibus, ac artificialibus.
18. De transplantatione dicetur alibi.

De Morbis Externis,

& quidem S. A.

De capillorum affectibus. 5. 11.

lapsus in tabe lethalis. 5. 12.

item. 6. 28.

calvi non fiunt Eunuchi. 6. 34.

non sunt varicosi. 6. 34.

varices capillos restituunt.

Θεράπευσις.

In Alopecia, ophiasi, calvitio. 1. Diæta: Aër sit temperatus, potiùs calidus & humidus.

dus. Cibus corru
nec varius, acris,
num tenue, claru
defæc. abstineat
venere immodic
bus, ab exercitio
2. Si à sanguine, v
præmisso Enem
cetur externa cu
3. Præparetur, pu
moris, universali
4. Sanguis ad cu
nibus.
5. Cutis constrict
nimis laxa, adst
6. Si à frigiditate,
crassâ, appropri
7. Si à defectu, ref
fusio aquæ cali
8. Si à lue venere
est intus; extra
guentis conven
versalibus.
9. Levis Alopeci

dus. Cibus corruptioni non obnoxius, nec varius, acris, aut ſalſus. Potus, vinum tenue, clarum, non forte, cereviſ. defæc. abſtineatur à nimia repletione, venere immodicâ, à nimium exiccantibus, ab exercitio poſt cibum.

2. Si à ſanguine, vel alio cum eo educibili, præmiſſo Enemate, vel lenitivo, vena ſecetur externa cubiti.

3. Præparetur, purgetur, pro ratione humoris, univerſaliter, particulariter.

4. Sanguis ad cutem prolectetur frictionibus.

5. Cutis conſtricta, rarefacienda, ſed non nimis laxa, adſtringenda temperatè.

6. Si à frigiditate, calidis, ſi ab humiditate craſsâ, appropriatis.

7. Si à defectu, reficiens victus, frictio, perfuſio aquæ calidæ &c. prodeſt.

8. Si à lue venerea; alexipharmacis opus eſt intus; extra in lixiviis, fomentis, unguentis convenientibus, præmiſſis univerſalibus.

9. Levis Alopecia, mitia requirit, medio-

cris, medioeria, diuturna & habitualis, fortia, capite ſæpiùs raſo, fricato cum pannis aſperis, & ſuccis illitis applicentur.

In achoribus, favo, tinea. 1. infantum, Nutrici proſpiciatur.

2. Adultiorum, vena ſecetur, præmiſſo clyſtere, vel lenitivo.

3. Humor peccans præparetur, purgetur.

4. Cibi optimè nutriant, non ſint acres, frixi, ſalſi, lac, piſces, herbæ, legumina, fructus, caro porcina, acetaria, fungi, tubercula, vitentur.

5. Aër non ſit humidus, frigidus.

6. Nec motus corporis, aut animi nimius.

7. Topica adhibentur, primò repellentia cum exiccantibus, deinde fortiora, pilei etiam picati.

8. Fonticuli, cauteria ad occiput, vel retro aures proſunt.

9. Si pituita abundat, gargariſmi, apophlegmatiſmi.

10. Si malum confirmatum; emolliendum, ſiccandum, coquendum, incidendum, abſtergendum, diſcutiendum.

11. In

11. In dolore, an
12. Canities ſæpè
dicamentis ad
tibus, ſed peri
De
molles boni, crudi
articulorum frigi
in ulceribus tollu
niam.
ſine iis vulnera, m
in collo ex anginâ
in pectore ex angi
inflammatio um
ris.
frigidis c

1. Cohibeatur
emunctoriis
influxit, eva
2. Illud fit te
am, purga
rantibus, d
partem co
em conſer

11. In dolore, anodyna admiſcentur.

12. Canities ſæpè obſcuratur, tardatur medicamentis adſtringentibus, immutantibus, ſed periculosè.

Θεράπευσις.

1. Cohibeatur affluxus, niſi venenoſus in emunctoriis, & criticus ſit, deinde quod influxit, evacuetur.

2. Illud fit revulſionibus per phlebotomiam, purgationem, repellentibus, alterantibus, derivantibus, intercipientibus, partem confirmantibus, ejuſq; temperiem conſervantibus.

3. Hoc, partim adſtringentibus, cum humor tenuis, nec impactus eſt, partim diſcutientibus, & reſolventibus, cum humor craſſus, vel impactus.
4. Partium humores foventium ratio habeatur.
5. Conveniens victus inſtituatur.
6. In cacochymia præparetur, purgetur.
7. In plethora vena ſecetur partis oppoſitæ, vel cucurbitulæ adminiſtrentur, præmiſſo Enemate.
8. Si reſolventibus, aut diſcutientibus non cedunt, ſuppurentur, admixtis tamen diſcutientibus, relictis refrigerantibus & repellentibus.
9. Si nec reſolvi, nec maturari poſſunt, ſcarificationes, & cucurbitulæ adhibeantur.
10. Pure autem confecto, abſceſſus demum aperiatur.
11. Dum pus adhuc gignitur, maturantia & anodyna proſunt.
12. Apertio fit, vel medicamento cauſtico, ſed rarò; vel ferro, & ignito & non igni-

to. 1.

to. 1. in loco decliviori
materia continetur.
proceſſum muſculor
vos, venas, aut arteria
bile. 4. ita ut pus non
& 5. blandè locus tr
13. Apertus, digerent
mundificandus, niſ
tio adhuc urgeant;
dus.
In aqueis & flatulentis
ſiccus ſit, fructus &
giantur.
2. Clyſteres carmin
res educentes.
3. Humores frigidi
tur.
4. Ventriculus rob
Duri & ſcirroſi in lu
tur, reſolutione,
na, induratione,
2. Emolliendum i
unguentis, Em

to. 1. in loco decliviori, & editiſſimo, ubi materia continetur. 2. juxta rugas, & proceſſum muſculorum. 3. non per nervos, venas, aut arterias, quantum poſſibile. 4. ita ut pus non unâ vice evacuetur, & 5. blandè locus tractetur, ſine dolore.

13. Apertus, digerentibus, detergentibus, mundificandus, niſi dolor & inflammatio adhuc urgeant; ultimò conſolidandus.

In aqueis & flatulentis. 1. victus calidus & ſiccus ſit, fructus flatulenti, & crudi fugiantur.

2. Clyſteres carminativ. & viſcidos humores educentes.

3. Humores frigidi præparentur, purgentur.

4. Ventriculus roboretur.

Duri & ſcirroſi in lue venerea. 1. terminantur reſolutione, ſuppuratione, quæ bona, induratione, corruptione, quæ mala.

2. Emolliendum igitur, & diſcutiendum, unguentis, Emplaſt.

De

S. A.

De Pure. 2. 47.

dum fit, dolores & febres augentur.

De Gangræna & Sphacelo. 7. 50.

Cerebri tribus diebus interficit. 5. 22.

à frigore.

Θεράπευσις.

1. Victus refrigerans sit, siccans, & putre-dini resistens, nisi sit è gelu, & ἀλεξιφάρ-
2. Materia partim phlebotomiâ, partim laxantibus avertatur, nisi desit affluxus.
3. Cor potionibus, epithematis, conservis, &c. roboretur & muniatur.
4. Locus in ambitu sanus defendendus.
5. Caveatur, ne color in lividum aut nigrum abeat.
6. Si idonea medicamenta nil juvant, profundè scarificetur.
7. Causticum inter sanam & ægram prodest.
8. Sphacelus si adest, membrum resecandum, juxta genu, si inferiores partes infectæ.

S. A.

De Bubone. 4. 55.

ex eo febres malæ, præter diarias.

Θε-

Θεράπ

1. In critico perfecto materia, vel discu maturanda. in im dum, vel cucurbitu
2. Si ex doloribus pa symptomaticus, digeratur fortiori quit, maturetur.
3. Pure genito, aper si sponte non rum tur, sarcoticis, ep
4. In venereo, ven affectæ, si opus, p in fine fluxus cle curbitulæ, supp tardè consolidetu

De Er

non ulceratum juva

ulceratum lædit.

uteri in gravidâ, l

ad interiora vert,

ad exteriora, contr

ex ossis nudatione

Θεραπευτικῶς.

1. In critico perfecto nil movendum, sed materia, vel discutienda, vel citissimè maturanda. in imperfecto, attrahendum, vel cucurbitulis, vel medicamentis.
2. Si ex doloribus partium externarúm, & symptomaticus, vena secetur, purgetur, digeratur fortioribus, vel si discuti nequit, maturetur.
3. Pure genito, aperiatur per transversum, si sponte non rumpat, deinde detergatur, sarcoticis, epuloticis curetur.
4. In venereo, vena secetur ex talo partis affectæ, si opus, purgetur in initio cautè, in fine fluxus clementer, frictiones, cucurbitulæ, suppurantia adhibeantur, tardè consolidetur.

De Erysipelate. 5. A.

non ulceratum juvat. 5. 23.
ulceratum lædit. 5. 23.
uteri in gravidâ, lethale. 5. 43.
ad interiora verti, malum. 6. 25.
ad exteriora, contrà. 6. 25.
ex ossis nudatione. 7. 19.

ex eo putredo, aut suppuratio.

Θεράπευσις.

1. Victus sit frigidus, humidus, incrassans, ut in feb.
2. Pinguia, dulcia, acria & calida vitentur.
3. Sanguis biliosus bezoarticis discutiatur, avertatur.
4. Vena secetur in plethora: in bilioso autem non.
5. Cui clyster solùm, si exiguus morbus est, aut cholagog. si bilis in toto abundat, præmitti potest.
6. Topica in principio frigida attractiva sint, nõ narcotica, stupefactiva, nec pinguia; in statu & declinatione siccantia & discutientia.
7. Actu frigida, maximè æstate, applicari possunt, sed cautè, ne livor contrahatur.
8. Symptomata, febris, cephalalgia, vigiliæ, sitis, &c. tractentur, ut suo loco.
9. Si ex ulceribus, aliisq; evidentibus causis est, scarificetur, deinde cataplasma ex hordeacea farina imponatur.

De

De Can

occultum, melius non ta

Θεράπ

1. Victus frigidus, hu & sanguinem adu
2. Causa anteceden tur per tres regio
3. Vena dextri brac
4. Suppressa vacuat
5. Cor & Epar con
6. Topica mortific roborantia prosu
7. Ulceratio prohi giantur.
8. Incipiens facili ratur, nisi radici

De

morbus puerorum.

Θε

1. Victus exiccan & attenuans fi
2. Satietas nocet
3. Quies & otiu cœnam, mo

occultum, melius non tangere. S. A. 6. 38.

Θεράπευσις.

1. Victus frigidus, humidus, cibus, calidus, & ſanguinem adurens, vitetur.
2. Cauſa antecedens præparetur, evacuetur per tres regiones.
3. Vena dextri brachii ſecetur in plethora.
4. Suppreſſa vacuatio aperiatur.
5. Cor & Epar confortentur.
6. Topica mortificantia, diſcutientia, & roborantia proſunt.
7. Ulceratio prohibeatur, ſuppurantia fugiantur.
8. Incipiens faciliùs, quàm ulceratus, curatur, niſi radicitùs extirpetur.

De Strumâ.

morbus puerorum. S. A. 3. 26.

Θεράπευσις.

1. Victus exiccans, moderatè calefaciens, & attenuans ſit.
2. Satietas nocet, fames prodeſt.
3. Quies & otium, mala. ante prandium & cœnam, motus opt.

3. Medicamenta incidentia, attenuantia, detergentia, aperientia prosunt, intus & extra cum emollientibus.
4. Causa antecedens præparetur, evacuetur.
5. In necessitate corrosiva tutiora sunt, quàm ferrum. aq. mineral. aluminos. sulphur. sæpè utiles.
6. In magnis à ferro & violentis abstineatur.

S. A.
3. 20.

De Leprâ.

fit vere.

Θεράπευσις.

1. Secetur vena. 2. præparetur, purgetur primò leniter.
3. Fortiùs per epicrasin.
4. Topica ante universalia omittantur.
5. Tres concoctiones, inprimis tertia, corrigatur.
6. Coitus, ut venenum, fugiatur.
7. Appropriata usurpentur.

S. A.
3. 20.
3. 26.

De Tuberculis.

funt vere.

in pueris.

cum

cum nascuntur, excretione
post febres longas.
item.
à plurimo cibo.
item.
urethra suppuratione sol
item.
intus rupta exolutionem
thymiam faciun

De Impetiginibu
& pru

funt vere.
in viris.
senibus.

De v

in pueris.

De p

ulcerosa in vere.
latæ non admodum

Θερ

1. Phlyctænæ, bas libus. 2. fomen sione. 4. extern tibus.

De Impetiginibus, ardoribus, & pruritu.

De verrucis.

De pustulis.

Θεράπευσις.

1. Phlyctænæ, das Wildfewr. 1. universalibus. 2. fomentis. 3. apertione, expressione. 4. externis abstergentibus, siccantibus.

 2. Epiny-

2. Epinyctides, Nachtbrandt. 1. adusti humoris vacuatione. 2. acria, salsa, acida vitentur. 3. externis.
3. Terminthus, schwartz oder braune Blattern / aperiatur, exiccetur oleo nuc. express. balsam. sulph.
4. Sudamina seu Essere, Sieren / 1. effodiuntur acu, vel mortificantur cum muriâ halec. vel succ. heder. terr. vel aloë in acet. solut. 2. abluantur, exiccentur. 3. præcaveatur, ne renascantur.
5. Pemphinx, ampulla, bulla, ephantisma, die Nessel Kranckheit. 1. fervore sanguinis alterato. 2, venæ sectione, vel chologog. 3. balneis. aq. dulc. tepid. 4. Diætâ refrigerante, humectante, attenuante.
6. Verrucæ gallicæ consumantur & eradicentur mercurialibus & aquis fortibus.
7. Pestilentiales, variolæ. vid. suprà.
8. Culicares, internis & externis, ac hæmorrhoidum apertione.
9. In scabie. 1. sanguis impurus venæsectione & purgantibus, vacuandus.
2. Victus debitè instituendus.

3. Bal-

3. Balnea & topica a[...]
usurpanda.
4. In sicciore, siccioril[...]
5. Frequenter manu[...]
mutanda.
6. In ferâ, repercutie[...]
7. In venereâ, præ[...]
salvatella secetur, [...]
rum lactis, & baln[...]
antidotis.

De H[...]

exedentibus ani, pud[...]
quid amicum, qu[...]

Θεσ[...]

1. Victus idoneus.
2. Caveatur, ne to[...]
3. Causa anteceden[...]
purgetur.
4. Vena non secetu[...]
5. Topica refriger[...]
6. Humor, post[...]
bus, & non ac[...]
tur.
7. Humor exulc[...]

3. Balnea & topica antè universalia, non usurpanda.
4. In ficciore, ficcioribus utendum.
5. Frequenter manus lavandæ, indusia mutanda.
6. In ferâ, repercutientia ab initio nocent.
7. In venereâ, præmissis universalibus, salvatella secetur, leniter purgetur, serum lactis, & balneum prodest, non sine antidotis.

De Herpete. *S. A.*

exedentibus ani, pudendorum, uteri, vesicæ, quid amicum, quid inimicum. 5. 22.

Θεράπευσις.

1. Victus idoneus.
2. Caveatur, ne totum corpus occupet.
3. Causa antecedens avertatur, revellatur, purgetur.
4. Vena non secetur, nisi in plethorâ.
5. Topica refrigerent & siccent.
6. Humor, postquam affluxit, exiccantibus, & non acriter discutientibus curatur.
7. Humor exulcerans tollitur detergentibus,

bus, roborantibus, affluxum prohibentibus. humectantia nocent.

8. In miliari, præparandum, purgandum, vena cautè secanda, topica in principio discutientia, exiccantia, refrigerantia, & mitigantia utenda.

De Maculis.

1. Volaticæ, flamma volans, curantur, ut Erysipelas.
2. Epaticæ, universalibus, viscera sanguificationis corrigentibus, sudoribus sanguinem depurantibus, crassis, salsis, acribus vitatis, matutinis frictionibus, & externis.
3. Infectorum, ut venenum.
4. Petechiæ, morbilli, internis alexipharmacis. vid. sup.
5. Scorbuticæ, internis & externis discutientibus, appropriatis.
6. Ephelides, præservantur chirothecis, umbraculis: curantur cosmeticis, abstergentibus, vel sponte etiam.
7. Lentigines fortioribus indigent, & nonnullis specificis.

8. Ne-

8. Nævi materni,
tibus & causticis
9. Venereæ, in fron
visione. 2. facie
quis stillatit. ung
10. Criticæ, W
mutationem m
fectam.
11. Agonisantium
stantis.

De V
magna sine tumore
ex iis, convulsio le
cerebri, cordis, sep
stinorum tenui
ossis, cartilaginis,
coalescunt
item.

Θεϱ
1. Sanguis non
copiosiùs fluat.
2. Pili circum abr
3. Si quid extrane
noxâ & lacerati

8. Nævi materni, detergentibus, erodentibus & causticis, ac chirurgiâ.

9. Venereæ, in fronte & facie. 1. totius provisione. 2. faciei ablutione decoctis, aquis stillatit. unguent.

10. Criticæ, Wandelflecken/ significant mutationem morbi totalem, vel imperfectam.

11. Agonisantium, ſunt index Mortis instantis.

De Vulneribus. S. A.

magna ſine tumore, mala. 5. 66.

ex iis, convulsio lethal. 5. 2.

cerebri, cordis, septi, jecoris, ventriculi, intestinorum tenuium, vesicæ, lethalia. 6. 18.

[O]ssis, cartilaginis, nervi, genæ, præputii, non coalescunt. 6. 19.

item. 7. 28.

Θεράπευσις.

1. Sanguis non statim supprimendus, nî copiosiùs fluat.
2. Pili circum abradendi.
3. Si quid extranei insit, extrahendum sine noxâ & laceratione vasorum, in debito ſitu

situ & collocatione ægri; telum aut sectione, aut sine eâ, aut impulsione; ossicula primum libera, deinde reliqua, vel vino austero abluendum, grumi sanguinis lanâ vel linteo leviter abstergendi, vel ferro eximendi in secundâ aut tertiâ deligatione,

4. Angusta semper aperta tenenda.

5. Labia conjungenda, vel solâ deligatione vel glutine, vel suturis.

6. Conjuncta fasciis detinenda.

7. Partis & temperamenti ratio bono rictu habenda, intemperies & dolor tollenda tam universalibus, quàm topicis.

8. Hæmorrhagiæ nimiæ succurrendum, fotu, frictionibus, ligatur. cucurbit. venæsect. Narcoticis.

9. Humor qui affluit, vel affluxit, concoquendus, digerendus vel in pus convertendus.

10. Purè in 3. vel 4. diebus confecto, mundificandum, abstergendum.

11. Substantiæ deperditio sarcoticis restituenda.

13.Ci-

12. Cicatrix ep
13. Potiones vu
14. Caro super
15. Ligaturæ f
16. Semper fri
arcenda, &n
17. Symptom
se trahunt.
ab initio.
1. Dolor, si à
movenda si
inhæret, ext
hibendus. si
sed cautè, n
surpanda.
2. In lipothy
di, & quidẽ
anodynis, f
3. Æger debi
tur, jusculu
ratum sum
cinamom.
4. Febres ma
tantibus,

12. Cicatrix epuloticis inducenda.
13. Potiones vulnerariæ cautè usurpandæ.
14. Caro superexcrescens consumenda.
15. Ligaturæ fortes & nimis laxæ vitandæ.
16. Semper frigus, & acria medicamenta arcenda, &ne quid intercidat, videndum.
17. Symptomata urgentia sæpè curam ad se trahunt. præcaventur venæsectione ab initio.

1. Dolor, si à Medico aut ægro, causa removenda si à pure, exitus fiat. si aliquid inhæret, extrahēdum. si ab affluxu, prohibendus. si urget, anodyna, &narcotica, sed cautè, non nisi necessitas requirat, usurpanda.
2. In lipothymiâ, vel syncope, statim cordi, & quidē alexipharmacis, si à veneno, anodynis, si à dolore, &c. succurrendum.
3. Æger debilis, antequam fasciæ deligentur, jusculum, vel panem in vino maceratum sumat, vel aliquid de caryophyll. cinamom. &c. in ore teneat.
4. Febres maturè alexipharmacis, confortantibus, venæsectione, si opus, & pur-

gatione oppugnandæ, ut & inflamma-
tio, ac Erysipelas.

5. Delirium, pro ratione causarum, tra-
ctandum.

6. Convulsio, si à veneno, & malignis va-
poribus; alexipharmacis. si à dolore, &
inflammatione, appropriatis tollenda,
cervix, collum, spinalis medulla ungen-
da. si ex pure, aut alio excremento re-
tento, abstergendũ & absumendũ instil-
lando, extrà imponenda, quæ attrahunt.

18. In simplici, labia jungenda, suturâ reti-
nenda, pars liganda, & decenter collo-
canda, temperies conservanda, sympto-
mata impedienda.

19. Amissio carnis facilè restituitur; nervi
autem, venæ, arteriæ, cutis, difficile. loco
cutis cicatrix fit, olea igitur arcenda.

20. In Contusis, secetur vena, revulsionis
gratiâ è directo, adhibeantur defensiva,
repellentia, per dies 7. vel 9. alvus sit quo-
tidiè laxa, sanguis concretus, dolore se-
dato dissolvatur, & discutiatur, fluxio &
inflammatio prohibeatur, glutinatio
impe-

impediatur. si in p
non potest resolvi,
tendat, Natura j
circa vulnus, & in
concocto vomica
modo tractetur.

21. Locus contusus
calido foveatur,
& mundificetur.

22. In Cranii contu
mâ, capilli rade
pellendum. 3.
teria multa col
in formâ crucis
cranio sanguis
discuti nequit
ctæ hemorrha
tamen apud fi
cessitate. 5. q
angustè, ita u
cranii extrahi
trypano, ante
modò vites p
sit declivior.
periciranio ta

impediatur. ſi in parte carnosâ humor non poteſt reſolvi, & ad ſuppurationem tendat, Natura juvetur ſuppurantibus circa vulnus, & in ipſum digeſtivis; pure concocto vomica aperiatur, & debito modo tractetur.

21. Locus contuſus lividus vel niger, aceto calido foveatur, ſcarificetur, abſtergatur & mundificetur.

22. In Cranii contuſione. 1. ex caſu cum rimâ, capilli radendi. 2. revellendum, repellendum. 3. ſi intra pericranium materia multa collecta eſt, per ſectionem in formâ crucis evacuetur. 4. quando ſub cranio ſanguis copioſus continetur, qui diſcuti nequit, ſedatâ priori die cutis ſectæ hęmorrhagiâ trypano aperiatur, nó tamen apud ſuturas, nec ſine magnâ neceſſitate. 5. quando cranium fractum anguſtè, ita ut pus effluere, & fragmenta cranii extrahi nequeant, modiolo vel trypano, ante quartum diem, dilatetur, modò vires permittant, locusq; autem ſit declivior. 6. ſi cranium nigrũ radatur, pericranio tamen priùs remoto.

23. In

23. In vulneribus Capitis, etiam ſuperficiariis, profunditates diligentiſſimè inveſtigari debent.

24. In muſculo frontis vulnerato, labia arctiſſimè conjungantur, ne ſupercilia decidant.

25. In Muſculo temporali, profunditas, ſymptomata, & circumſitæ partes diligenter conſiderentur.

26. Oleoſa vulneribus palpebrarum ſunt inimica.

27. In vulneribus oculorum, ſtatim ſecetur vena, deinde alteretur, purgetur, prout opus cucurbitulæ ſcapulis. poſt aures, & in nuchâ attrahentia, veſicatoria applicentur. topica quoq; primùm repellentia, poſt aliquot dies maturantia, ultimò ſiccantia, detergentia, & cicatricem obducentia, uſurpentur.

28. Aurium. cataplaſm. emollientia, anodyna proſunt, vitentur unctuoſa, craſſa, gravia, & ligaturæ arctiores.

29. Naſi. 1. partes oſſeæ fractæ, non cohærentes, examinantur, 2. labia conjungantur.

tur.

tur. 3. ſi pars cartilaginoſa amputata, ita ut portio aliqua adhuc hæreat, ſuturâ ſtatim actuali, ne tamen cartilago lædatur, conjunctio fiat.

30. In pectoris, ne Empyema fiat, cavendum, ſtatim igitur in principio vena, revulſionis & derivationis gratiâ, aperiatur, deinde repercutiẽtia, & ſaniei generationẽ prohibentia, apponantur angustum orificium amplietur, potiones vulnerariæ abſtergẽtes, & topica non acria, nec maligna, uſurpentur, ſanguis concretus diſſolvatur.

31. Mucronatę catilaginis non negligendũ.

32. Pulmonis. 1. venæſectione, ſi vires adſint. 2. hæmorrhagiæ inhibitione. 3. inflammationis præcautione. 4. ſanguinis in cavitate vacuatione, curantur.

33. Omentum læſum, lividum & frigidum, non ſine ligaturâ amputandum, labia ob pus non arctè conjungenda.

34. Ventriculi, inteſtinorum, maximè jejuni. 1. cibum nõ liquidum, ſed ſtypticum, nec multi alimenti. 2. abſtinentiam à

vino in principio. 3. abstergentia, adstrin-
gentia, & glutinantia. 4. suppositor. &
clyster. potiùs, quàm medicamenta per
os, requirit.

35. Epatis. 1. venæ sectionē. 2. diætam ex-
quisitam, & refrigerantem. 3. medica-
menta statim adstringentia, exiccantia,
sanguinem sistentia, interna, externa. 4.
clysteres laxantes, postulat.

36. Lienis, eadem, additis potionibus vul-
nerar. emulsionibus inflammationes se-
dantibus.

37. Penis & testes non strictè fasciandi.

38. Uteri. 1. dolor mitigetur. 2. exiccantia,
consolidantia immittantur, in formâ
pessi, aut per syringam.

39. Venarum, Arteriarum. 1. sanguis re-
vellendus, derivandus per phlebotomi-
am, cucurbitul. fascias ante tertium di-
em non solvendas, intercipientes, supra
& infra vulnus, per suturas etiam, cave
autem tendines. 2. cauterium cautè ad-
hibendum. 3. eschara non vi, nec citò au-
ferenda.

40. Ner-

40. Nervi, te
incisio, anod
dilatetur in
tur, quàm d
tentiâ calid
tura per die
sertim si mo
ptomata se
sim vulnera
cetur. ante o
trefactione

41. Articuloru
solum ung
ol. ros. sol.
partibus u
plasmata q
ponenda, &
excellit ung

42. Sclopetor
contusione
dat. 1. cur
ctione per
ginis, liqu
guia, tract

40. Nervi, tendinum, levis punctura, vel incisio, anodynis tollitur. nimis angustū dilatetur in cute, nec citiùs consolidetur, quàm dolor omnis abiit. actu & potentiâ calida prosunt, sed non acria, ligatura per diem bis aut ter solvenda, præsertim si mordicet. si dolor, & alia symptomata sedari nequeunt, in transversim vulnerato, totus per medium dissecetur. ante omnia dolor leniendus. in putrefactione interdum caustica usurpāda.

41. Articulorum si absq; luxatione. 1. non solum unguent. è terebinth. diapalm. in ol. ros. sol. & Emplast. in aliis nervosis partibus usitata: sed super ista. 2. cataplasmata quoq; vel defensiva F. W imponenda, & alia ad synoviam, inter quæ excellit ungt. fusc. F. W.

42. Sclopetorum vulnus si latet, vel solâ contusione, absque cutis læsione, se prodat. 1. cutis incisione. 2. fervoris extinctione per interna refrigerantia, lac virginis, liquores contra ustionē, non pinguia, tractatur. 3. videndum, an dilatandum

dum

dum sit, vel nova sectio moliēda, ut partes læsæ cognosci, glans, aliaq; extranea, vel sanies, pus, &c. eximi possint, sine vasis magni tamen læsione. 4. hæmorrhagia nimia restringenda, internis, topicis, fasciis, vinculis, cauteriis actualibus, defensivis, &c. 5. aperto vulnere, statim globulus, & alia eximantur. si possibile; sin minùs, naturæ linquantur. 6. si venenatum est, virus statim externis acribus impositis, cucurbitulis, &c. attrahatur, internis expellatur, dolores mitigentur, Empl. de alchimill. cor muniatur, & roboretur, inflammatio impediatur. 7. grana pulver. tormentarii acu extrahantur, deinde cutis liniatur repellentibus, & anodynis. 8. his præmissis, suppurandum cum terebinth. vitell. ov. parciùs autem in articulorũ & partiũ nervosarum vulneribus. 9. deniq; sarcotica adhibenda.

34. Morsus. 1. scarificandus, cum magnâ cucurbit. præsertim si nihil sanguinis, qui aliâs diligenter exprimendus est, effluxit. 2. aquâ scord. vel aceto calido, in quo aliquid

quid pulv. sal. ma
theriac. solutũ, ab
3. Emplastrum bez
4. Unctuosa & pin
surpanda.
5. Membrum supr
ctissimè, ligandu
6. Humores à cen
movendi, sudori
7. Somnus arcend
8. Purgantia differ
rificatione, & p
9. Cucurbitulæ
igne ponendæ.
10. Circa vulnus
sæpè etiam vesi
smi alexipharm
11. Potiones alex
12. Vena non ap
aut venenum
sum sit, fiatq;
13. Suppurandu
cis claudendu
14. Si à cane rab

quid pulv. ſal. marin. ſpir. ſal. rectif. aut theriac. ſolutũ, abluẽdus, & abſtergẽdus.

3. Emplaſtrum bezoarticum imponendũ.

4. Unctuoſa & pinguia in principio noñ uſurpanda.

5, Membrum ſupra vulnus, non tamen arctiſſimè, ligandum.

6. Humores à centro ad circumferentiam movendi, ſudoriferis, alexipharmac.

7. Somnus arcendus.

8. Purgantia differenda, quæ non ſine ſcarificatione, & præparatione uſurpentur.

9. Cucurbitulæ ſupra vulnus cum multo igne ponendæ.

10. Circa vulnus defenſiva, intercipientia, ſæpè etiam veſicatoria, dropaces, ſinapiſmi alexipharm.

11. Potiones alexipharmac.

12. Vena non aperienda eſt, niſi plethora, aut venenum per totum corpus diſperſum ſit, fiatq; circa partẽ commorſam.

13. Suppurandum, detergendum, ſarcoticis claudendum.

14. Si à cane rabido, vulneri impoſita cato,

aut

aut pilus prodest; si à serpente, itidem ca- ro; si à scorpione ictus, ol. scorp. & Empl. attrahens juvat.

44. In ambustis. 1. dolor, & empyreuma dissipandum similibus. 2. vesicæ prohibendæ, aut acu aperiendæ, si sponte non rumpantur, & Epidermis separanda, affluxus humorum repellentibus inhibendus, anodyna imponenda, exiccata emollienda, deinde glutinandum. 3. ulceratio abstergenda, caro mortua abscindenda, consolidandum. 4. unguenta sint mollia, non dura.

45. Si quis ab alto ceciderit, videndum, an mortuus sit, vel vivus; ille linquatur aliis, huic fricentur extremitates, provocetur sternutatio, cum balsamo vitæ, Aq. Anhalt. &c. per nares sanguis eliciatur. 2. si adest crapula, aut luxatio, illa priùs edormiatur, hæc restituatur. 3. clysteres, phlebotomiæ administrentur. 4. si in capite commotio vel contusio adest, cum universalibus per quatriduum repellentia, deinde repellentium duæ partes cum

unà discutientium
entia usurpentur,
alterantibus, robo
tibus. 5. caput ap
atrocia sint ex fr
vel partem sanan
te. 6. perforatio a
membranas, cere
rũ, nec in laterib
7. apertũ os, ut vu

De U

sunt vere.
oris in infantibus.
vesica & renum sig
frigidum mordax.
calidum inimicum.
tumores avertunt c
circumglabra prav
hydropicorum diffic
à frigore. 5. 22. à fort
in diuturnis absces

Θε

1. Victus tenuior
ribus, humoru

unà discutientium, ultimò sola discutientia usurpentur, non neglectis internis alterantibus, roborantibus, & dissolventibus. 5. caput aperiatur, si symptomata atrocia sint ex fracto osse, vel separato, vel partem sanam subintrante & pungēte. 6. perforatio a. non fiat in pericraniū, membranas, cerebrū, nec in loco suturarū, nec in lateribus ad tēpora & sinciput 7. apertū os, ut vulnus, debitè tractetur.

De Ulceribus.

	S.	A.
fiunt vere.	3.	20.
oris in infantibus.	3.	20.
vesicæ & renum signa.	3.	24.
frigidum mordax.	4.	75.
calidum inimicum.	5.	20.
tumores avertunt cōvulsion. & insaniā.	5.	65
circumglabra prava.		
hydropicorum difficilia.	6.	4.
		8.
à frigore. 5. 22. *à forti pulsu hæmorrhagia.*	7	21
in diuturnis abscessus ossis.	6.	45.

Θεράπευσις.

1. Victus tenuior, abundantior sit, pro viribus, humorum copiâ, vel paucitate.

2. Cau-

2. Cauſa antecedẽs avertatur, intercipiatur, venæ ſectione, purgantibus, ligaturis, frictionibus, fomentis, nec nõ repellẽtibus.

3. Symptomata corrigantur, tollantur.

4. Excrementa tenuia ſiccentur, craſſa detergantur.

5. Intẽperies alteretur, diætâ & pharmaciâ.

6. Dolor, ſi à calore, acrimoniâ, corroſione; frigidis. ſi à frigiditate, calidis, ſi à continui ſolutione, anodynis ſopitur.

7. Tumor leniatur.

8. Contuſa humectantibus, & pus generantibus, reliqua ſiccantibus, curantur.

9. Sanioſa, abſtergentibus, deinde ſiccantibus, & incarnantibus.

10. Sordida tumefacta, ſiccantibus, & abſque mordicatione reſolventibus.

11. Corroſiva, quæ ſponte dilatantur, & cava fiunt, ſtypticis non acribus, ſiccantib.

12. Venenoſa, alexipharmacis, theriacalib.

13. In locis humidis, diu aperta ſinantur.

14. Humida, durante fluxu adhuc, in parte debili, ſuppurentur.

15. Putrida, mundificentur.

16. Ca

16. Caro mortua, &
tibus abſumatur,
17. In magnâ oſſis c
ſunt: in profund
terebrâ, uſq; ad ſ
liquid appareat,
um immittitur.
18. Si abundat pus
tur, non autem i
19. Ligatura nunq
20. Olea, non niſi
rem adhibeantu
21. Cautè digeſtiv
modicè abſterg
22. Ulcera Gallica
appropiatis ſuc
per vices purgã
mac. & externi
nibus, ſuffomi
23. Fiſtulas, 1. di
cedentis coctio
ſecundam, &
minis anguſti
abſumptio pe

16. Caro mortua, & ὑπερσαρκώσις, corrodentibus absumatur, aut cauterio, si opus.

17. In magnâ ossis carie, cauteria optima sunt: in profundâ multa foramina fiant terebrâ, usq; ad sanum, donec cruoris aliquid appareat, in quæ deinde cauterium immittitur.

18. Si abundat pus, ligatura sæpiùs solvatur, non autem in hæmorrhagiâ.

19. Ligatura nunquam sit vehementior.

20. Olea, non nisi in contusis, & ad dolorem adhibeantur.

21. Cautè digestiva usurpentur, nec immodicè abstergentia.

22. Ulcera Gallica, præmissis universalibus, appropiatis successivè præparantibus, & per vices purgãtibus, internis alexipharmac. & externis mercurialibus, unctionibus, suffomigiis, sanantur.

23. Fistulas. 1. diæta siccans. 2. causæ antecedentis coctio, evacuatio per primam, secundam. & tertiam regionem. 3. foraminis angusti dilatatio, calli emollitio, absumptio per medicamenta, vel sectio-

nem,

nem, vel ustionẽ, deinde detersio, mundificatio, desiccatio, σάρκωσις, curat. 4. antiquæ, quibus subest ossis caries, novaculâ, vel actuali cauterio, totæ abscindantur. 5. ubi subest caro callosa, prosunt mercurialia.

De fracturâ, luxatione, & vitiis S. A.
ossium. 5. 22.

fracturis calidum amicum. 3. 26.
vertebrarum luxatio in pueris. 7. 2.
caro livida, malum. 7. 19.
in ossis nudatione, erysipelas. 7. 24.
præcisione, desipientia. 7. 28.
os abscissum non coalescit. 7. 77.
abscessus ex corruptione.

Θεράπευσις.

1. Os luxatum, aut fractum, eodem die, antequam symptomata superveniant, reponendum.
2. Dolore, aut phlegmone subortâ, repositio differenda; interea in plethorâ, vena secetur, bona diæta ordinetur, affluxus humorum prohibeatur, repellentibus, membrum blandè tractetur, & symptomata prius arceantur.

3. Os

3. Os igitur, paratis pri
mam naturalem re
4. Absolvitur extensio
deligatione, colloc
5. Stuppis adstringen
deinde emplastris
& aliis symptoma
6. Fasciæ duæ lineæ
spleniis, circumli
ctè, nec nimis laxè
7. Membrũ in conver
8. Fasciæ ante tertiu
non solvantur,
septimum autem
donec callus, qu
pit, generatus si
diebus, in humer
cubito, 20. in ossi
ter propter fieri
9. Emplastrum o
lo primis diebus
10. Symptomata
ne, purgatione,
11. Victus primis

3. Os igitur, paratis priùs necessariis, in formam naturalem reducendum.

4. Absolvitur extensione, conformatione, deligatione, collocatione.

5. Stuppis adstringentibus affluxui primò, deinde emplastris callo prospiciendum, & aliis symptomatibus, si opus.

6. Fasciæ duæ lineæ, cum vel sine ferulis, spleniis, circumligandæ, nec nimis artè, nec nimis laxè.

7. Membrũ in convenienti situ continendũ.

8. Fasciæ ante tertium, vel quartum diem, non solvantur, nisi urgeat dolor; post septimum autem de quarto in quartum, donec callus, qui vix ante 12. diem incipit, generatus sit, quod in femore, 40. diebus, in humero & tibiâ, 30. in radio & cubito, 20. in ossibus digitorum, 15. præter propter fieri potest.

9. Emplastrum oxycroceum, cum periculo primis diebus imponitur.

10. Symptomata præcaventur venæsectione, purgatione, si opus.

11. Victus primis diebus tenuior sit, postea

ubi callus generatur, plenior, ex oryzâ, tritico, & aliis boni, tenaciorisq; succi.

12. Callum generantia interna, & viscidi cibi, cautè exhibenda.

13. Callus genitus justæ magnitudinis, roborantibus confirmandus est.

14. In fracturâ cum vulnere. 1. ossa, quæ curam impediunt, eximenda, si possibile, aliâs differatur, & natura juvetur attrahentibus. 2. primo statim die, antequam inflammatio superveniat, extensio sine violētiâ fiat, & os prominēs vecti elevandum, & in suum locum reponendum. 3. fascia ipsi vulneri injicienda ad tertium diem. 4. Emplastris & fasciis foramen incidendum, ad medicamenta vulneri applicanda. 5. aër arcendus.

15. In malè curatâ. 1. callus, si non ultrà 6. menses, emollientibus foveatur per dies aliquot. 2. frangatur. 3. capita ossium coaptentur, & 4. recta cura instituatur.

16. Si luxatio cum fracturâ est, & quidem sine ulcere, illi primò, deinde huic succurrendum.

17. Luxatio in arthritide difficulter curatur, præsertim si cavitas topho repletur.

V. Θεραπευτικοὶ in genere.

1. Nullum membrum cædi debet, Lunâ in ejus signo cœlesti versante, ne ob humiditatem putrescat, contra verò si roborandum & humectandum.
2. Insignis calidis roboratur facultas attractrix; in terrenis, retentrix; in aëreis, concoctrix, in aqueis, expultrix.
3. Electiones in genere malæ nunquam possunt prodesse ulli personæ, ut barbæ capillorumque tonsio in Ariete: econtrà bonæ nocere possunt pro ratione Nativitatis, progressionis aut revelationis, secundùm quas illæ susceptæ optimæ sunt.
4. Aspectus ♄ adversantur cholericis, biliosis & Martialibus; Aspectus ♂ frigidioribus, melancholicis morbis.

5. In omnibus electionibus excluditur Leo ob cordis & ventriculi orificium. Sanguineis prosunt signa terrea cum bonis Aspectibus: cholericis Aquea: pituitosis ignea, melancholicis Aërea.

6. Principio veris, æstatis, autumni & Hyemis nulla evacuatio tẽtanda antequam dies 10. præterierint; ita etiam tempore Nativitatis, revolutionis & aliorum memorabilium transituum & friction: & frictionis requirunt signa aurea.

7. Sudorifera exhibeantur in signis calidis; non siccis & frigidis. S. A.

De evacuatione. 1. 3.

extrema periculosa. 1. 23.

usq; ad syncopen. 2. 22.

curat morbos ex repletione. 2. 22.

repletio contrà.

De helleborismo. 4. 13.

cautio in sumendo. 4. 14.

item. 4. 15.

item. 4. 14.

motus necessarius. 4. 15.

item.

qui-

quibus periculosus?

convulsionem facit.

De Purg

fit coctorum, non crud

turgentium.

item.

in principiis morbo

non ita.

ite

non in vigore mor

in acutis eodem di

non in crisi.

rara in acutis.

necessaria signum.

quæ indicent?

item.

per superiora quæ ind

inferiora quæ

it

quæ educenda.

it

quando confert

noxia sanis.

æstate quomodo

 item.

1. *Vrina in principio tenuis, & materia cruda purgationem non admittit, sed lenitivum duntaxat: crassa verò cum nebulâ admittit.* Hipp. 4. acut. 43.

2. *Inter purgans mite, & cibi exhibitionem*

nem, communiter q
tur, jusculum salitu
charatum autem a
3. Purgatio in om
potest celebrari: in
turget aut urget; in
bus paulatim conc
vitur; in fine sta
quando Natura,
vacuat, vel imper
3. Optimum
gnis aqueis: in ca
in piscibus per pil
nes, in libra & a
4. Lunâ decr
præsertim in boni
5. Debilitar
☌ ☾ ♌ & in
unt nauseam, in
applicans, sit su
6. In ✶
gma, in ✶
cholia; in ✶
purgetur.

nem, communiter quatuor horæ interponuntur, jusculum salitum sitim excitat, saccharatum autem abstergit, insulsum eluit.

3. *Purgatio in omnibus Morbi temporibus potest celebrari: in principio, quando morbus turget aut urget; in augmento, quando morbus paulatim concoquitur, & paulatim solvitur; in fine status, & in declinatione, quando Natura, quæ judicare solet, non evacuat, vel imperfectè agit.*

3. *Optimum tempus electionis est in signis aqueis: in cancro per electuar. & bolos; in piscibus per pilulas; in scorpione per potiones, in libra & aquario per clysteres.*

4. *Lunâ decrescente feliciùs procedunt præsertim in bonis Aspectibus.* ♃ & ♀.

Debilitantur à ☌ ☾ ♀ ☌ ☾ ♃ ☌ ☾ ♌ & *in signis ruminantibus faciunt nauseam, inprimis si planeta, Luna se applicans, sit supra terram.*

6. In ✱ & △ ☉ ♂ & ♃ phlegma, in ✱ & △ ♃ & ♂ Melancholia; in ✱ & △ ♄ & ♀ Cholera *purgetur.*

7. *Vomitoria feliciora sunt* ♏ ♈ ♉ ♋ ♑ *& inprimis bona signa eligenda.*

De venæsectione.

	6. 22.
usus.	6. 47.
vere competit.	7. 53.
item.	6. 31.
solvit oculorum dolorem.	7. 46.
item.	6. 36.
urinæ difficultatem.	7. 48.
stillicidium.	5. 68.
frontis.	

Hæc 1. *In febris ἀκμῇ, (nisi vires adsint, morbiq; sævitia & fervor denuò ingravescat) & quibus spasmus accidit, & in die motûs morbi non conceditur.*

2. *Prohibetur à ventriculi cruditate, virium debilitate, ætate, ægri timiditate, dissuetudine, Naturis & morbis frigidis, aut biliosis. &c.*

3. *Admittitur ab* ℥ vj. *ad* ℥ viij. ℔ j. *vel ultra. maximè cùm corpus constat* ℔ xx. *sanguinis. in inflammationibus internis, ad coloris mutationem; in reliquis morbis non.*

4. In

4. *In affectibus supra jugulum, vena externa secatur: in media corporis regionis, interna: totius, à talo.*

5. Evacuatoria *prodest, quando sanguis inutilis peccat qualitate aut quantitate, quoad vasa & quoad vires.* Revulsoria, *quando sanguinis, licet non copiosi, & aliorum humorum impetus, in aliam partem revocatur.* Refrigeratoria, *quando ventilandum.* Levatoria, *quando Natura oneratur.* Tentativa, *quando sanguis in venis cognoscendus.* Derivatoria, *quando ad vicina trahitur, ex parte affectâ, adhuc fluxilis. Aperiens, quando sanguis crassus obstruit.*

6. *Signa sufficientis venasectionis habet* Gal.cap.14.

7. *Perspicuum celereq; auxilium, quae directo affectis partibus vena secantur, afferunt.* Gal.c.15.16.

8. *Tempus electionis designat motus* ☉ ♃ & ☾ *optimi igitur sunt hi Aspectus:* ☉ *in* ✶ & △ *propriis.* ✶ & △ *Horoscopi: vel pro ratione temperamenti sanguinei*

guinei in ✱ △ ♄ Melancholici in ♂ ✱
△ ♃. Phlegmatici in ✱ △ ♂. Chole-
ricii in ✱ △ ☾. Deinde ✱ △ ♄ ♃.
✱ △ ♃. ♂. ☌ ✱ △ ♃ ♀.
☌ ✱ △ ♃ ☿. ☌ ✱ △ ♃ ☾.
☌ ☉ ♀. Mali autem sunt quadratorum
oppositiones coniunctiones.

9. Vitandæ etiam sunt certæ stellæ fixæ, ut caput Medusæ oculus Tauri, dexter Orionis humerus, Hercules, Cauda Leonis, Lanx libræ Austral. cor scorpion. S. A.

De Cucurbitulis. S. 50.

usus.

Galen. *tentavit in superficie, valdeq; tenues scarificationes, quæ debile auxilium afferebant: contrario etiam modo alias profundiores, longas, quæ plurimùm sanguinis exhauriebant adeò, ut ferè deliquium animi afferent: quæ medium verò tenebant, in longitudine & profunditate, invenit utiliores.*

2. *Juvenes supra 12. ann. ætat. adhibeant post primam post novilunium qui supra 24. post* φάσι

φάσιν: qui supra 36.
supra 48. post ultima
3. *Vitentur pisces*
suris, Leo in dorso,
manibus &c.

De Balne

solvit oculorum dol
In Laconico cav
Spir. un. accendas
quid imprudenter a

De ser

quæ curent?
quæ non?

Amat. *fonticulu*
te sylvestri, quatu
ter musculos aperi
parte, in cruribus,
inter musculos sylv
men vitiis, & inte
nam potiùs partem
2. *Optimè pr*
calidis.

φάσιν: qui supra 36. post plenilunium; senes supra 48. post ultimam φάσιν.

3. Vitentur pisces in pedibus, aquarius in suris, Leo in dorso, Gemini in brachiis & manibus &c.

De Balneo & fomento.

Solvit oculorum dolorem. S. A.

In Laconico cave nimiam quantitatem 6. 31.
Spir. un. accendas unâ vice, aut ignitum quid imprudenter adhibeas.

De ferro & igne.

quæ curentur? 8. 6.
quæ non? 8. 6.

Amat. *fonticulum in brachii dextri parte sylvestri, quatuor digitos ab humero inter musculos aperit, semper, vel majori ex parte, in cruribus, quatuor digitos à genu, inter musculos sylvestris partis: in uteri tamen vitiis, & internis affectionibus, internam potiùs partem eligit.*

2. *Optimè procedunt in signis Zodiaci calidis.*

De

Tantum hac vice. superest

Lectori Philiatro τὸ ὑγιαίνειν!

ACcipe *hic*, Lector benevole, Aphorismos Magni nostri Hippocratis, *cum* auctario *aliorum* Θεραπευτικῶν, *per omnes & singulos morbos, non quidem sine labore at sum-*

at summâ cum utilit
ita digestos, in quibus
dis, tum ediscendis, uti
mitur. Quis enim Me
quam è penu locuplet
salutem ægri, vel p
vel adversariorum
sionem καὶ φίμωσιν, *h*
omnium, & felicissi
mit? Quis non in Ar
perat vitam hominis
pertè præcepta doce
casione citâ & præc
& prompto judicio,
præsentem agnoscat
subitò arripiat, ne i
tio fiat ad Mortem,
nescit facto, & non
culo? Quis nescit
Medico omnia com
marsin pertinent?
nec medendi occas
nes medendi in pro
& instabilem hab

'at summâ cum utilitate, & meâ, & tuâ, ita digestos, in quibus sanè tum intelligendis, tum ediscendis, utilissimè tempus consumitur. Quis enim Medicus non ex illis, tanquam è penu locupletissimo, aliquid vel in salutem ægri, vel propriam autoritatem, vel adversariorum cum gravitate aversionem καὶ φίμωσιν, haud absq; admiratione omnium, & felicissimè & uberrimè depromit? Quis non in Artis prolixitate, quæ superat vitam hominis, exactè, breviter & apertè præcepta doceri exoptat? Quis in occasione citâ & præcipiti non indiget parato & prompto judicio, aut expeditâ manu, ut præsentem agnoscat occasionem, & illam subitò arripiat, ne istâ semel elapsâ, inclinatio fiat ad Mortem, vel ad deterius? Quis nescit facto, & non consulto opus esse in periculo? Quis nescit in præcipiti morbo debere Medico omnia comperta esse, quæ ad tecmarsin pertinent? quò illicò resistat Morbo, nec medendi occasio elabatur, quò cautiones medendi in promptu sint, ut quæ celerem & instabilem habent motum, ad nutum ta-

men

*men administrentur. Hac difficultate mo-
tus* Hippocrates *juxta Heurnium, brevi-
ter Artem, seu ut Pindari Phrasis est,* βαιὰ
ἐν μακροῖσι ποικίλλειν, *& per aphorismos do-
cere voluit, in quibus cognoscendi, prædicen-
di, atq; curandi, præcepta accuratè contine-
antur, sed quia sine ordine vix Memoriæ
consulitur, eosdem itaq; absq; certâ metho-
do traditos,* tali proponimus ordine, *ut pri-
mò singulorum librorum, seu sectionum a-
phorismi in certos locos & argumenta seor-
sim distribuantur, deinde omnia suis singu-
la materiis, & rebus Medicis Genevensium
modo includantur:* Numeri *verò monstrēt
semper, vel sectiones, vel aphorismos, quos*
D. Adolfus Vorstius, Medicus Professor
Lugduni Batavorum, *recognovit, cui hæc
adjungi curavimus, cum succinctâ* Mor-
borum omnium Θεράπευσι, *quæ à febri-
bus, & primùm acutis, inchoatur, deinceps
ab inferioris regionis affectibus ad reliquis
ascendendo, externis quoq; non omissis, ab-
solvitur, locupletantes, ita sanè, ut nullum
verbum proferatur, quin subsit & turgens
senten-*

*sententia, sive Oraculu
autoritas tam veterum
petenti* εἰς ὦτα *ostendi
solùm ad intelligendum
imò ad ipsam operatio
proderit. Hisce valer
proximè sperare Praxi*
Pharmaceuticâ, *hoc e
Corporis Affectus om
re, specie, & individu
riam item* Medicam
randi, & miscendi, H
Gratiarum *enim n
bitur, nec suâ è ten
lia, sed ex utilitate*
πλῆς ἰατῆρες, π
αἴνουσι μᾶλλον, τὸν
μὴ οἱ πολλὰ φράζ
χρήσιμα εἰδότες καὶ ἀ
οι) *quam juvant
semper pollicetur,*

ſententia, ſive Oraculum, & præſentiſſima autoritas tam veterum, quàm recentiorum petenti εἰς ὦπα oſtendi poſſit, quod certè non solùm ad intelligendum, ſed & ediſcendum, imò ad ipſam operationem quoq; plurimum proderit. Hiſce valere & frui Te jubet, ac proximè ſperare Praxin Pathologicam, cum Pharmaceuticâ, *hoc eſt, methodos Humani Corporis Affectus omnes & ſingulos, in genere, ſpecie, & individuis dignoſcendi, Materiam item Medicam, ut & præſcribendi, parandi, & miſcendi, Hermetico-Dogmaticas. Gratiarum enim numero gratiam aucupabitur, nec ſuâ è tenuitate, aut adſpectu talia, ſed ex utilitate vult judicari, (οὐ γὰρ οἱ δὲ πλεῖστ' ἐσθίοντες, πίνοντες ϗ γυμναζόμενοι ὑγιαίνουσι μᾶλλον, τὰ δὲ δέοντα προσφερομένων; μηδ' οἱ πολλὰ φράζοντες ἢ τρέχοντες ἀλλὰ τὰ χρήσιμα εἰδότες ϗ ἀναγινώσκοντες εἰσι σπουδαῖοι) quam juvante Archiatro* Θεαιθράπῳ *ſemper pollicetur,*

D. Tilemannus.

INDEX

Titulorum.


Ven.

I.

L.

Vesi-

HIP-



APHORISMI HIPPOCRATIS

SECTIO PRIMA.

Ex recognitione A. VORSTII A.P.

I.

Vita brevis, ars longa, occasio præceps, experimentum periculosum, judicium difficile. Oportet autem non modò seipsum exhibere promtum ad ea, quæ decent, facienda, sed & ægrum, & præsentes & externa.

2. In perturbationibus ventris, & vomitibus sponte evenientibus, siquidem qualia oportet purgari purgentur, confert, & facilè ferunt: sin minus, contrà. Sic verò & vasorum evacuatio, siquidem fiat qualem fieri decet, confert, & facilè ferunt: sin minus, contrà. Quocirca considerare oportet & regionem, & anni tempus, & ætatem, & morbos in quibus expedit, aut non.

3. Athletarum boni habitus ad summũ progressi, periculosi, si in extremo constiterint.

rint.

rint, neq; enim p
manere, neque q
quiescant, neq; u
ficere, reliquum e
Horum igitur ca
solvere conducit b
sus initium nov
mat. Neq; vaso
mã perducendæ: p
lis natura fuerit e
eò usq; progredien
quæ ad extremum
rursus refectiones,
riculosæ.

4. Victus tenu
morbis longis sem
convenit, periculo
tremum tenuitat
Nam & repletion
graves sunt.

5. In tenui vi
magis læduntur.
mittitur, major
pleniore victu, pro

APHORISMI
HIPPOCRATIS
SECTIO PRIMA.

[illegible] A. PORSTII [illegible]

I.

V[illegible] ars longa, [illegible] tem, experimentum pericu[illegible] judicium difficile. [illegible] tem non modo [illegible] præstare ad ea, quæ decent, [illegible] & ægrum, & præsentes & externa.

2. In perturbationibus [illegible] [illegible] sponte [illegible] [illegible] oportet purgari [illegible] [illegible] & facile ferunt [illegible] [illegible] evacuatio, [illegible] [illegible] docet, confert, & facile [illegible] [illegible] Quare [illegible] [illegible], & anni tempus, & [illegible] [illegible] expedit, aut non.

3. [illegible] boni habitus [illegible] [illegible], periculosi, si in extremo [illegible] [illegible]

rint, neq; enim possunt in eodem statu permanere, neque quiescere. Cùm verò non quiescant, neq; ultrà possint in melius proficere, reliquum est, ut in deterius labantur. Horum igitur causa bonum eum habitum solvere conducit haud cunctantur, quo rursus initium novæ nutricationis corpus sumat. Neq; vasorum confidentia ad extremã perducenda: periculosum enim. Sed qualis natura fuerit ejus qui id perpessurus est, eò usq; progrediendum. Sic & evacuationes, quæ ad extremum tendunt, periculosæ: & rursus refectiones, cum extremæ fuerint, periculosæ.

4. Victus tenuis & exquisitus, cum in morbis longis semper, tum in acutis ubi non convenit, periculosus. Ac rursus qui ad extremum tenuitatis devenit victus, gravis. Nam & repletiones ad extremum perductæ, graves sunt.

5. In tenui victu delinquunt ægri: ob id magis læduntur. Quicunq; enim error committitur, major in tenui fit, quàm in paulò pleniore victu, propterea etiam sanis pericu-

losus

sus est valdè tenuis, & status ac exquisitus victus; quoniam errores graviùs feruntur. Hac igitur de causa tenuis & exquisitus victus, eo qui sit paulò plenior, maxima ex parte periculosior.

6. Ad extremos morbos extrema exquisitè remedia optima.

7. Ubi morbus peracutus est, statim extremos habet labores, & extremè tenuissimo victu uti necesse. Ubi verò non sed plenius licet cibare, tantum à tenui recedendum, quanto morbus remissior extremis fuerit.

8. Cum morbus in vigore fuerit, tunc vel tenuissimo victu uti necesse.

9. Conjicere autem oportet, num sufficiat ægro is victus usq; ad morbi vigorem; & utrum prius ille deficiet, neq; cum eo victu perdurare poterit, vel morbus ante deficiet & remittet.

10. Quibus igitur statim vigor adest, tenuiter statim alendi: quibus verò posteà vigor futurus est, iis sub illud tempus & paulò ante subtrahendum, priùs verò uberius alendum, quo durare possit æger.

11. In paroxismis
ret: exhibere enim
morbi per periodos
paroxysmis subtrah
12. Paroxysmos
indicabunt morbi,
riodorum ad semu
tidie, sive alternis
fiant intervallo.
mox apparent, cad
pleuritide laboran
appareat inter init
verò posteà appare
que, & alvi excr
apparuerint, judic
& breves vel long
13. Senes facil
inde qui constanti
scentes, ex omnibu
sertim illi qui inte
14. Quæ crescu
di innati: plurim
alioquin corpus a
parum calidi inest

11. *In paroxismis* cibum *subtrahere oportet: exhibere enim noxium. & quicunque* morbi *per periodos exacerbantur, in eorum paroxysmis subtrahere oportet.*

12. *Paroxysmos verò, & constitutiones indicabunt morbi, & anni tempora, & periodorum ad se mutuò incrementa, sive quotidie, sive alternis diebus, sive ex longiore fiant intervallo. Quinetiam per ea quæ mox apparent,* eadem indicantur: *velut in pleuritide laborantibus, si sputum statim appareat inter initia, ipsam abbreviat: si verò posteà appareat, producit. Vrina quoque, & alvi excrementa, & sudores cùm apparuerint, judicatu faciles, vel difficiles, & breves vel longos fore morbos indicant.*

13. *Senes facilimè jejunium ferunt, deinde qui constanti sunt ætate, minimè adolescentes, ex omnibus verò præcipuè pueri, præsertim illi qui inter ipsos sunt vividiores.*

14. *Quæ crescunt, plurimum habent calidi innati: plurimo igitur egent alimento: alioquin corpus absumitur. Senibus verò parum calidi inest; paucis propterea fomitibus*

bus

bus indigent, quia à multis id extinguitur. Hanc etiam ob causam febres senibus non perinde acuta fiunt: frigidum enim eorum corpus.

15. Ventres hyeme & vere natura calidissimi sunt, & somni longissimi. per ea igitur tempora copiosiora alimenta sunt exhibēda, siquidem calidi innati plus habent; unde & copiosiore indigent alimento. indicio sunt ætates & athletæ.

16. Victus humidus febricitantibus omnibus confert; maximè verò pueris, & aliis qui tali victu uti consueverunt.

17. Et quibus semel, aut bis, plura aut pauciora, & per partes offerre oporteat, considerandum. Concedendum autem aliquid tempestati anni, regioni, ætati, & consuetudini.

18. Æstate & autumno cibos difficilimè, hyeme facilimè, deinde vere. ferunt.

19. Quibus per circuitus accessiones contingunt, nihil dato, neq; cogito, sed de cibis ante judicationes detrahito.

20. Quæ judicantur, & judicata sunt per-

perfectè, ne moveto, ne[...]
gantibus medicamenti[...]
tis, sed sinito.

21. Quæ educere o[...]
vergunt, eò ducenda, [...]

22. Concocta med[...]
ducenda, & moven[...]
initia, nisi turgeant: [...]
gent.

23. Excreta non [...]
sed si qualia oportet e[...]
æger. Atque ubi a[...]
ducere expedit, faci[...]
par esse possit.

24. In acutis mo[...]
is, medicamentis [...]
idque diligenti ante[...]
ne faciendum.

25. Si qualia opo[...]
confert, & facilè f[...]
sulter.

perfectè, ne moveto, neq; innovato, sive purgantibus medicamentis, sive aliis irritamẽtis, sed sinito.

21. *Quæ educere oportet, quò maximè vergunt, eò ducenda, per loca convenientia,*

22. *Concocta medicamento purgante educenda, & movenda non cruda, neq; per initia, nisi turgeant: plurima verò non turgent.*

23. *Excreta non copia sunt æstimanda, sed si qualia oportet exeant, & facilè ferat æger. Atque ubi ad animi defectionem educere expedit, faciendum id quoq;, si æger par esse possit.*

24. *In acutis morbis rarò, & in principiis, medicamentis purgantibus utendum, idque diligenti ante adhibita circumspectione faciendum.*

25. *Si qualia oportet purgari, purgentur, confert, & facilè ferunt: si contraria, difficulter.*

Sectio

Sectio Secunda.

I.

QVo in morbo somnus noxam adfert, lethale: si verò somnus prosit, minimè lethale.

2. *Vbi delirium somnus sedaverit, bonum.*

3. *Somnus, vigilia, utraq; modum excedentia, malum.*

4. *Non satietas, non fames, neque aliud quicquam quod naturæ modum excedat, bonum.*

5. *Spontaneæ lassitudines morbos denuntiant.*

6. *Qui aliqua corporis parte dolentes, ferè dolorem non sentiunt, iis mens ægrotat.*

7. *Quæ longo tempore extenuata sunt corpora, sensim reficere oportet, quæ verò brevi, celeriter.*

8. *Si à morbo cibum capiens quispiam vires non recipiat, copiosiore alimento corpus uti indicat: Si verò cibum non capienti idem*

idem eveniat, vacu
dum est.

9. *Corpora quum*
fluxilia faciat oportet

10. *Impura corpo*
eò magis læseris.

11. *Facilius est po*

12. *Quæ in morbi*
tur, recidivas facere

13. *Quibus crisis f*
nem præcedit, gravi
levior ferè solet exi

14. *In profluvii*
mentorum juvant,

15. *Vbi fauces a*
exoriuntur in corpo
oportet. Nam si bi
ægrotat: Si verò sa
tutò corpus alere p

16. *Vbi fames,*

17. *Vbi præter*
ingestus est, morbu
titiam curatio.

18. *Eorum qu*

idem eveniat, vacuatione indigere sciendum est.

9. *Corpora quum quis purgare volet, ea fluxilia faciat oportet.*

10. *Impura corpora quò plus nutriveris, eò magis læseris.*

11. *Facilius est potu refici quàm cibo.*

12. *Quæ in morbis post crisim relinquuntur, recidivas facere consueverunt.*

13. *Quibus crisis fit, his nox, quæ accessionem præcedit, gravis; quæ verò subsequitur, levior ferè solet existere.*

14. *In profluviis alvi mutationes excrementorum juvant, nisi in prava mutentur.*

15. *Vbi fauces ægrotant, aut tubercula exoriuntur in corpore, excrementa spectare oportet. Nam si biliosa fuerint, unà corpus ægrotat: Si verò sanorum similia extiterint, tutò corpus alere poteris.*

16. *Vbi fames, laborandum non est.*

17. *Vbi præter naturam copiosior cibus ingestus est, morbum id creat: quod ostendit etiam curatio.*

18. *Eorum quæ confertim & celeriter*

alunt, celeres etiam fiunt excretiones.

19. Morborum acutorum non omninò certæ sunt prædictiones, neque mortis, neque salutis.

20. Quibus per juventutem alvi sunt humidæ, iis senescentibus exsiccantur: quibus vero in juventute alvi sunt siccæ, iis senescentibus humectantur.

21. Famem vini potus solvit.

22. Morbos qui ex repletione fiunt, curat evacuatio, eos verò qui ex evacuatione, repletio, & in cæteris contrarietas remedio est.

23. Morbi acuti judicantur intra dies quatuordecim.

22. Index septimi quartus. Sequentis septimanæ octavus initium. Spectandus quoque est undecimus, siquidem is secundæ septimanæ quartus est. Rursumq; decimus septimus spectandus: is enim à quartodecimo quartus est, & ab undecimo septimus.

25. Æstiva quartanæ plerunque breves sunt: Autumnales verò longæ, & maximè quæ ad hyemem pertingunt.

26. Fe-

24. Febrem convulsio-
tius est, quàm convulsion-

27. Iis quæ non cum
non oportet fidere; nequ-
re mala quæ præter rati-
ima enim horum ince-
dum perseverare, aut
consueverunt.

28. Febricitantium
corpus sibi constare n-
plus æquo colliquefieri
dem morbi longitudin-
tatem significat.

29. Incipientibu-
dum videtur, mo-
quiescere multò præ-

30. Circa initi-
missiora sunt omni-
vehementiora.

31. Si à morb-
non proficiat, mal-

32. Vt plurimū
ca initia quidem
quicquam profici-

24. Febrem convulsioni supervenire satius est, quàm convulsionem febri.

27. Iis quæ non cum ratione sublevant, non oportet fidere; neque multum formidare mala quæ præter rationem eveniunt: plurima enim horum incerta sunt, nec admodum perseverare, aut longo tempore durare consueverunt.

28. Febricitantium non omninò leviter, corpus sibi constare nec minui, aut etiam plus æquo colliquefieri, malum. Illud siquidem morbi longitudinem, hoc verò imbecillitatem signficat.

29. Incipientibus morbis, si quid movendum videtur, move: Vigentibus autem quiescere multò præstat.

30. Circa initia & fines morborum remissiora sunt omnia: vigentibus verò vehementiora.

31. Si à morbo bellè comedenti corpus non proficiat, malum.

32. Vt plurimũ omnes malè habentes, circa initia quidem cibum bene sumentes, neq; quicquam proficientes, tandem cibum rur-

sus aversantur: qui verò circa initia cibum vehementer fastidiunt, posteà autem bene appetunt, ii melius evadunt.

33. In quovis morbo valere ratione, recteque se ad ea quæ offeruntur habere, bonum: Contrarium verò malum.

34. In morbis minus periclitantur, quorum naturæ, & ætati, & habitui, & anni tempestati morbus magis cognatus fuerit, quàm quibus in nullo horũ cognatus fuerit.

35. Omnibus in morbis partes, quæ ad umbilicum & imum ventrem sunt, crassitudinem habere, melius est: valdè verò tenues & tabefactas esse, pravum. Sed & hoc quoque ad infernas purgationes periculosum.

36. Sana habentes corpora, pharmacis purgati citò exolvuntur, ut & qui pravo utuntur cibo.

37. Qui bona sunt corporis valetudine, purgationes difficulter ferunt.

38. Paulò deterior & potus & cibus, suavior tamen, melioribus quidem, sed insuavioribus, præferendus.

39. Magnam partem senes juvenibus

minus

minus ægrotant: quicu
accidunt diuturni, pler

40. Raucedines &
senibus non coquuntur

41. Qui sæpè & v
manifesta animo lin
moriuntur.

42. Solvere apo
impossibile quidem, l

43. Ex iis qui st
vuntur, necdum ta
recolligunt quibus s

44. Qui natura
moriuntur quàm q

45. A comitial
tione potissimùm æ
ctuum, liberation

46. Duobus dol
eadem tamen in p
rum obscurat.

47. Dum pus
dunt magis, quàn

48. In omni t
operit, quies stat

minus ægrotant: quicunque vero morbi iis accidunt diuturni, plerunq; commoriuntur.

40. *Raucedines & gravedines in valdè senibus non coquuntur.*

41. *Qui sæpè & vehementer sine causa manifesta animo linquuntur, ii derepentè moriuntur.*

42. *Solvere apoplexiam vehementem impossibile quidem, levem verò non facile.*

43. *Ex iis qui strangulantur & dissolvuntur, necdum tamen mortui sunt, non se recolligunt quibus spuma circa os fuerit.*

44. *Qui natura sunt valdè crassi, citiùs moriuntur quàm qui graciles.*

45. *A comitiali morbo, juvenes mutatione potissimùm ætatis, & regionum, & victuum, liberationem accipiunt.*

46. *Duobus doloribus semel obortis, non eadem tamen in parte, vehementior alterum obscurat.*

47. *Dum pus fit, dolores ac febres accidunt magis, quàm confecto.*

48. *In omni corporis motu, ubi fatigari cœperit, quies statim lassitudinem levat.*

Sectio Secunda.

I.

QVo in morbo somnus noxam adfert, lethale: si verò somnus prosit, minimè lethale.

2. Vbi delirium somnus sedaverit, bonum.

3. Somnus, vigilia, utraq; modum excedentia, malum.

4. Non satietas, non fames, neque aliud quicquam quod naturæ modum excedat, bonum.

5. Spontaneæ lassitudines morbos denuntiant.

6. Qui aliqua corporis parte dolentes, ferè dolorem non sentiunt, iis mens ægrotat.

7. Quæ longo tempore extenuata sunt corpora, sensim reficere oportet, quæ verò brevi, celeriter.

8. Si à morbo cibum capiens quispiam vires non recipiat, copiosiore alimento corpus uti indicat: Si verò cibum non capienti

idem

idem eveniat, vac
dum est.

9. Corpora quum
fluxilia faciat oport

10. Impura corp
eò magis læseris.

11. Facilius est

12. Quæ in morb
tur, recidivas facer

13. Quibus crisis
nem præcedit, gravi
levior ferè solet exi

14. In profluviis
mentorum juvant,

15. Vbi fauces æg
exoriuntur in corpo
oportet. Nam si bil
ægrotat: Si verò san
tutò corpus alere po

16. Vbi fames,

17. Vbi præter
ingestus est, morbu
etiam curatio.

18. Eorum qu

idem eveniat, vacuatione indigere sciendum est.

9. *Corpora quum quis purgare volet, ea fluxilia faciat oportet.*

10. *Impura corpora quò plus nutriveris, eò magis læseris.*

11. *Facilius est potu refici quàm cibo.*

12. *Quæ in morbis post crisim relinquuntur, recidivas facere consueverunt.*

13. *Quibus crisis fit, his nox, quæ accessionem præcedit, gravis; quæ verò subsequitur, levior ferè solet existere.*

14. *In profluviis alvi mutationes excrementorum juvant, nisi in prava mutentur.*

15. *Vbi fauces ægrotant, aut tubercula exoriuntur in corpore, excrementa spectare oportet. Nam si biliosa fuerint, unà corpus ægrotat: Si verò sanorum similia extiterint, tutò corpus alere poteris.*

16. *Vbi fames, laborandum non est.*

17. *Vbi præter naturam copiosior cibus ingestus est, morbum id creat: quod ostendit etiam curatio.*

18. *Eorum quæ confertim & celeriter*

alunt,

alunt, celeres etiam fiunt excretiones.

19. *Morborum acutorum non omninò certæ sunt prædictiones, neque mortis, neque salutis.*

20. *Quibus per juventutem alvi sunt humidæ, iis senescentibus exsiccantur: quibus vero in juventute alvi sunt siccæ, iis senescentibus humectantur.*

21. *Famem vini potus solvit.*

22. *Morbos qui ex repletione fiunt, curat evacuatio, eos verò qui ex evacuatione, repletio, & in cæteris contrarietas remedio est.*

23. *Morbi acuti judicantur intra dies quatuordecim.*

22. *Index septimi quartus. Sequentis septimanæ octavus initium. Spectandus quoque est undecimus, siquidem is secundæ septimanæ quartus est. Rursumque decimus septimus spectandus: is enim à quartodecimo quartus est, & ab undecimo septimus.*

25. *Æstivæ quartanæ plerunque breves sunt: Autumnales verò longæ, & maximè quæ ad hyemem pertingunt.*

26. Fe-

24. *Febrem convu*
tius est, quàm convul

27. *Iis quæ non c*
non oportet fidere; ne
re mala quæ præter r
rima enim horum in
dum perseverare, a
consueverunt.

28. *Febricitanti*
corpus sibi constare
plus æquo colliquefie
dem morbi longitud
tatem signficat.

29. *Incipientib*
dum videtur, m
quiescere multò pr

30. *Circa initi*
missiora sunt omni
vehementiora.

31. *Si à morb*
non proficiat, mal

32. *Vt plurimũ*
ca initia quidem
quicquam proficie

24. *Febrem convulsioni supervenire satius est, quàm convulsionem febri.*

27. *Iis quæ non cum ratione sublevant, non oportet fidere; neque multum formidare mala quæ præter rationem eveniunt: plurima enim horum incerta sunt, nec admodum perseverare, aut longo tempore durare consueverunt.*

28. *Febricitantium non omninò leviter, corpus sibi constare nec minui, aut etiam plus æquo colliquefieri, malum. Illud siquidem morbi longitudinem, hoc verò imbecillitatem signficat.*

29. *Incipientibus morbis, si quid movendum videtur, move: Vigentibus autem quiescere multò præstat.*

30. *Circa initia & fines* morborum *remissiora sunt omnia: vigentibus verò vehementiora.*

31. *Si à morbo bellè comedenti corpus non proficiat, malum.*

32. *Vt plurimũ omnes malè habentes, circa initia quidem cibum bene sumentes, neq; quicquam proficientes, tandem cibum rur-*

sus aversantur: qui verò circa initia cibum vehementer fastidiunt, posteà autem bene appetunt, ii melius evadunt.

33. In quovis morbo valere ratione, recteque se ad ea quæ offeruntur habere, bonum: Contrarium verò malum.

34. In morbis minus periclitantur, quorum naturæ, & ætati, & habitui, & anni tempestati morbus magis cognatus fuerit, quàm quibus in nullo horũ cognatus fuerit.

35. Omnibus in morbis partes, quæ ad umbilicum & imum ventrem sunt, crassitudinem habere, melius est: valdè verò tenues & tabefactas esse, pravum. Sed & hoc quoq; ad infernas purgationes periculosum.

36. Sana habentes corpora, pharmacis purgati citò exolvuntur, ut & qui pravo utuntur cibo.

37. Qui bona sunt corporis valetudine, purgationes difficulter ferunt.

38. Paulò deterior & potus & cibus, suavior tamen, melioribus quidem, sed insuavioribus, præferendus.

39. Magnam partem senes juvenibus minus

minus ægrotant: q
accidunt diuturni,
40. Raucedines
senibus non coquun
41. Qui sæpè &
manifesta animo
moriuntur.
42. Solvere a
impossibile quidem
43. Ex iis qui
vuntur, necdum
recolligunt quibus
44. Qui natu
moriuntur quàm
45. A comitia
tione potissimùm
ctuum, liberation
46. Duobus do
eadem tamen in
rum obscurat.
47. Dum pus
dunt magis, quà
48. In omni
ceperit, quies stat

minus ægrotant: quicunque vero morbi iis accidunt diuturni, plerunq; commoriuntur.

40. *Raucedines & gravedines in valdè senibus non coquuntur.*

41. *Qui sæpè & vehementer sine causa manifesta animo linquuntur, ii derepentè moriuntur.*

42. *Solvere apoplexiam vehementem impossibile quidem, levem verò non facile.*

43. *Ex iis qui strangulantur & dissolvuntur, necdum tamen mortui sunt, non se recolligunt quibus spuma circa os fuerit.*

44. *Qui natura sunt valdè crassi, citiùs moriuntur quàm qui graciles.*

45. *A comitiali morbo, juvenes mutatione potissimùm ætatis, & regionum, & victuum, liberationem accipiunt.*

46. *Duobus doloribus semel obortis, non eadem tamen in parte, vehementior alterum obscurat.*

47. *Dum pus fit, dolores ac febres accidunt magis, quàm confecto.*

48. *In omni corporis motu, ubi fatigari cœperit, quies statim lassitudinem levat.*

49. Consueti solidos labores ferre, etsi fuerint invalidi aut senes, non consuetis, quamvis robustis & juvenibus, facilius ferunt.

50. Consueta longo tempore, etiamsi deteriora sint, insuetis minus molesta solent esse. Quare ad insolita quoque facienda mutatio.

51. Plurimùm & repentè vacuare, vel replere, vel calefacere, vel refrigerare, aut alio quovis modo corpus movere, periculosum: omne siquidem nimium naturæ inimicum. Paulatim verò quod fit, tutum & præsertim si quis ab uno ad aliud transierit.

52. Omnia secundum rationem facienti, si non succedant secundum rationem, non est transeundum ad aliud, manente eo quod ab initio visum fuit.

53. Quicunque alvos humidas habent, siquidem juvenes fuerint, meliùs degunt his qui siccas habent. At in senectute deteriùs degunt; nam senescentibus, ut plurimùm siccantur.

54. In

54. In procero co
gere, liberale est, ne
insenescere incomm
vitate.

Sec

MVtationes
riunt mor
bus magna mut
caloris; & alia p

2. Naturaru
verò ad hyemem

3. Morbi alii
bent: & quadam
loca, & victus g

4. Per anni t
die modò calor,
morbos expecta

5. Auster au
ducit, caput g
reddit. Cum h

54. *In procero corpore juventutem exigere, liberale est, nec indecorum. eidem verò insenescere incommodum, & deterius brevitate.*

Sectio tertia.

I.

M*Vtationes temproum potissimùm pariunt morbos: & in ipsis temporibus magnæ mutationes aut frigoris, aut caloris; & alia pro ratione eodem modo.*

2. *Naturarum quædam ad æstatem, aliæ verò ad hyemem bene aut malè se habent.*

3. *Morbi alii ad alia bene vel malè se habent: & quædam ætates ad anni tempora, & loca, & victus genera.*

4. *Per anni tempestates, quando eodem die modò calor, modò frigus fit, autumnales morbos expectare convenit.*

5. *Auster auditum hebetat, caliginem inducit, caput gravat, pigros & languidos reddit. Cum hic dominatum tenuerit, talia*

in morbis patiuntur, si verò aquilonia fuerit tempestas, tusses: faucium asperitates, alvi dura, urinæ difficultates, horrores, laterum & pectoris dolores fiunt. Quum hæc tempestas dominatum tenuerit, talia in morbis expectare oportet.

6. *Quum æstas fit similis veri, sudores in febribus multos expectare oportet.*

7. *Per siccitates febres acutæ fiunt; & si quidem annus magna ex parte talis extiterit, qualem effecerit constitutionem, tales ut plurimùm quoq; morbos expectare oportet.*

8. *Constantibus temporibus, si tempestiva tempestivè fiant, morbi stabiles & boni judicii accidunt. Inconstantibus autem instabiles, & mali judicii.*

9. *Autumno in universum morbi acutissimi & perniciosissimi: Ver autem saluberrimum & minimè exitiale.*

10. *Autumnus tabidis malus.*

11. *Inter anni partes, si hyems sicca & aquilonia; vèr pluviosum & australe fuerit, æstate necesse est febres acutas fieri, & oph-*

ophthalmias, & dyse
sertim & viris natu
12. *At si austral*
clemens fuerit, ver
nium, mulieres qui
quavis occasione a
rint, infirmos & m
ut vel statim inter
tudinarii vivant.
dysenteriæ & opht
bus catarrhi perni
13. *Si verò æst*
autumnus autem
pitis dolores ad
raucitates, & gr
tabes.
14. *Si verò a*
tumnus, homini
lieribus commo
miæ siccæ accide
vedines diuturn
lancholiæ.
15. *Ex const*
sum siccitates
briores & mini

ophthalmias, & dysenterias, mulieribus præsertim & viris naturâ humidioribus.

12. *At si australis hyems, & pluviosa, & clemens fuerit, ver autem siccum & aquilonium, mulieres quibus partus in ver incidit, quavis occasione abortiunt: quæ v. pepererint, infirmos & morbosos infãtes edunt, ita, ut vel statim intereant, vel tenues & valetudinarii vivant. Cæteris verò mortalibus dysenteriæ & ophthalmiæ siccæ fiunt, & senibus catarrhi perniciem brevi allaturi.*

13. *Si verò æstas sicca & aquilonia fuerit autumnus autem pluviosus & australis, capitis dolores ad hyemem fiunt, & tusses, & raucitates, & gravedines, nonnullis etiam tabes.*

14. *Si verò aquilonius sit & siccus autumnus, hominibus natura humidis & mulieribus commodus: reliquis verò ophthalmiæ siccæ accident, & febres acutæ, & gravedines diuturnæ, nonnullis verò etiam melancholiæ.*

15. *Ex constitutionibus anni, in universum siccitates assiduis imbribus sunt salubriores & minus mortiferæ.*

16. *Assiduis imbribus morbi ferè fiunt, febres longæ, fluxiones alvi, putredines, epilepsiæ, apoplexiæ, anginæ. Siccitatibus autem morbi tabifici, ophthalmiæ, articulorum dolores, urinæ & intestinorum difficultates.*

17. *Quotidianæ autem constitutiones, aquiloniæ quidem, cogunt corpora, & firma, agilia, beneq; colorata ac auditu valentiora reddunt, alvum siccant, oculos mordent, & si pectus dolor aliquis prius habuerit, exasperant: at austrinæ corpora exolvunt & humectant, auditum hebetant, caput gravant, vertiginem oculis, tarditatem corporibus adferunt, alvum humectant.*

18. *Per tempora verò anni, vere quidem & prima æstate pueri, & his ætate proximi, optimè degunt valentq; maximè. Æstate verò & autumni ad aliquam usq; partem senes. Reliquo autumno & hyeme, qui mediam ætatem agunt.*

19. *Quilibet in quibusvis anni temporibus morbi fiunt: nonnulli tamen in quibusdam ipsorum magis tum fiunt, tum exacerbantur.*

20. Ve-

20. *Vere enim fu*
lepsiæ, fluxiones sang
nes, raucedines, tuss
tiligines & pustulæ
cula, articulorum

21. *Æstate verò*
bres continuæ, &
plurimæ, quartanæ
vi profluvia, opht
ulcerationes, geni
dationes.

22. *Autumno*
fiunt, & febres qu
aquæ inter cutem
enteriæ, dysente
asthmata, volv
lancholiæ.

23. *Hyeme pl*
lethargi, graved
ctoris laterum &
gines, apoplexiæ

24. *Secundu*
unt. Parvis &
tia oris ulcera,

20. *Vere enim furores, melancholiæ, epilepsiæ, fluxiones sanguinis, anginæ, gravedines, raucedines, tusses, lepræ, impetigines, vitiligines & pustulæ ulcerosæ plurimæ, tubercula, articulorum dolores.*

21. *Æstate verò nonnulli horum, & febres continuæ, & ardentes, & tertianæ plurimæ, quartanæ item, & vomitiones, alvi profluvia, ophthalmiæ, auriū dolores, oris ulcerationes, genitalium putredines, & sudationes.*

22. *Autumno æstivi etiam multi* morbi fiunt, *& febres quartanæ, & erraticæ, lienes, aqua inter cutem, tabes, urinæ stillicidia, lienteriæ, dysenteriæ, coxæ dolores, anginæ, asthmata, volvuli, epilepsiæ, insaniæ, melancholiæ.*

23. *Hyeme pleuritides, peripneumoniæ, lethargi, gravedines, raucedines, tusses, pectoris laterum & lumborum dolores, vertigines, apoplexiæ.*

24. *Secundum ætates autem hæc eveniunt. Parvis & nuper natis puerulis serpentia oris ulcera, vomitiones, tusses, vigiliæ, pa-*

vores, umbilici inflammationes, aurium humiditates.

25. Ad dentiendi verò tempus accedentibus gingivarum pruritus, febres, convulsiones, alvi profluvia, maximè quum caninos edunt dentes, & iis præsertim pueris qui crassissimi sunt, & qui alvo sunt dura.

26. Ipsis verò grandiusculis tonsillarũ inflammationes, vertebræ in occipitio introrsũ luxationes, asthmata, calculi, lumbrici rotundi, ascarides, verrucæ pensiles, satyriasmi, strumæ, & alia tubercula, præcipuè verò antedicta.

27. Grandioribus autem, adhuc & ad pubertatem accedentibus, plurima ex his, & febres diuturnæ potius, & ex naribus sanguinis fluxiones.

28. Pueris autem plurimi morbi judicantur, alii intra dies quadraginta, nonnulli intra septem menses, quidam intra annos septem, alii ipsis ad pubertatem accedentibus. Qui verò pueris permanserint, neque circa pubertatem soluti fuerint, aut fœminis quum menstrua erumpunt, inveterascere consueverunt.

29. Ado-

29. Adolescentib
nes, tabes, febres acu
bi, sed præcipuè nunc
30. Vltra hanc a
ta, pleuritides, pe
phrenitides, arden
profluvia, cholera,
morrhoides.

31. Senibus spir
lationes cum tussi,
ticulorum dolores
apoplexia, mali
totius corporis,
narium humidi
glaucomata, aud

Se

PRegnantes
at, quadri
mum mensem
autem & senio
3. Purgant

29. *Adolescentibus sanguinis expuitiones, tabes, febres acutæ, epilepsiæ, aliiq; morbi, sed præcipuè nunc dicti.*

30. *Vltra hanc ætatem provectis asthmata, pleuritides, peripneumoniæ, lethargi, phrenitides, ardentes febres, diuturnæ alvi profluvia, choleræ, dysenteriæ, lienteriæ, hæmorrhoides.*

31. *Senibus spirandi difficultates, destillationes cum tussi, stranguriæ, dysuriæ, articulorum dolores, nephritides, vertigines, apoplexiæ, mali corporis habitus, pruritus totius corporis, vigiliæ, alvi, oculorum & narium humiditates, visus hebetudines, glaucomata, auditus graves.*

Sectio quarta.

I.

P*Rægnantes purgabis, si* materia *turgeat, quadrimestres, & usque ad septimum mensem; sed has parciùs. Iuniores autem & seniores cautè vitare oportet.*

2. *Purgantium medicamentorum usu*

talia

talia è corpore educenda, qualia sponte etiam prodeuntia, juvant: Contrario verò modo exeuntia, sistenda.

3. Si qualia oportet purgentur, confert, & facilè ferunt: Contrà verò si fiat, graviter.

4. Æstate superiores potius ventres, hyeme verò inferiores purgandi.

5. Sub Cane, & ante Canem, difficiles sunt purgationes.

6. Graciles & ad vomendum faciles per superna purgare oportet, caventes hyemem.

7. Vomentes verò difficulter, & mediocriter carnosos, per inferiora, caventes æstatem.

8. Tabidos verò, caventes purgationes per superiora.

9. Melancholicos infrà vehementius purgabis, eadem ratione contrariam iniens vacuandi viam.

10. Purgandum in valdè acutis, si turgeat materia, eodem ipso die. differre enim in talibus, malum.

11. Quibus tormina adsunt & circa umbilicum

bilicum cruciatus,
neque medicament
in siccum hydropa
12. Quorum al
laborant, eos hyem
13. Qui ad elle
purgantur, eorum
copiosiore aliment
14. Poto ellebor
tius, quàm somn
Nam vel navigati
corpora.
15. Quum elleb
move corpus: qu
concilia, nec mov
16. Elleborus p
bentibus: Convu
17. Non febric
ventriculi morsu
oris amaritudo, p
esse significant.
18. Supra sep
quicunque egent
purgandum esse
sunt, per inferna,

bilicum cruciatus, & lumborum dolor, qui neque medicamento, neque aliter solvatur, in siccum hydropa firmatur.

12. Quorum alvi levitate intestinorum laborant, eos hyeme suprà purgare, malum.

13. Qui ad elleborum non facilè suprà purgantur, eorum corpora ante potionem copiosiore alimento & quiete prahumectāda.

14. Poto elleboro, corpus movendum potius, quàm somno tradendum aut quieti. Nam vel navigatio indicat motione turbare corpora.

15. Quum elleborum magis ducere voles, move corpus: quum verò sistere, somnum concilia, nec move.

16. Elleborus periculosus sanas carnes habentibus: Convulsionem enim inducit.

17. Non febricitanti cibi fastidium, oris ventriculi morsus, vertigo tenebricosa, & oris amaritudo, purgatione per superna opus esse significant.

18. Supra septum transversum dolores, quicunque egent purgatione, per superna purgandum esse significant: qui verò infrà sunt, per inferna.

19. *Qui potione medica dum purgantur non sitiunt, ipsorum purgandi finis non sit, donec sitiverint.*

20. *Febris expertibus si tormina adsint, & genuum gravitas, & dolor lumborum, inferna purgatione opus esse significant.*

21. *Excrementa alvi nigra sanguini atro similia, sponte euntia, sive cum febre, sive citra febrem, pessima: & quanto ipsorum colores pravi fuerint plures, eo deterius. A medicamento autem* talia exigi, *melius est, idque quanto ipsorum plures fuerint colores, non malum.*

22. *Morbis quibusvis incipientibus, si atra bilis suprà infráve exierit, lethale.*

23. *Quibus per morbos acutos, aut diuturnos, aut vulnera, aut alium modum extenuatis atra bilis, aut velut sanguis niger subierit, postridie moriuntur.*

24. *Dysenteria, si ab atra bile incipiat, lethalis est.*

25. *Sanguinem supernè quidem efferri, qualiscunque sit, malum: Infernè verò nigrum si dejiciatur, bonum.*

26. Si

26. Si dysenteriâ
cula dejiciantur, m
27. Quibus pe
cunque eruperit c
ventres humectan
28. Quibus de
veniente surditat
ditas adest, bilios
29. Febricita
fiant, judicatione
30. Quibus p
hora febris dimis
petat, judicatu
31. Qui per f
iis ad articulos,
mùm abscessus f
32. Quibus
pars aliqua labo
33. Sed & si
laboraverit, in
34. Si febre
supervenerit,
tumore, lethal
35. Si febre

26. Si dysenteriâ laboranti veluti caruncula dejiciantur, mortiferum.

27. Quibus per febres sanguinis undecunque eruperit copia, iis cum reficiuntur, ventres humectantur.

28. Quibus dejectiones sunt biliosæ, superveniente surditate cessant: & quibus surditas adest, biliosorum dejectione finitur.

29. Febricitantibus si sexto die rigores fiant, judicationem habent difficilem.

30. Quibus paroxysmi fiunt, quacunque hora febris dimiserit, eadem si postero die repetat, judicatu difficilis esse solet.

31. Qui per febres lassitudinem sentiunt, iis ad articulos, & juxta maxillas potissimùm abscessus fiunt.

32. Quibus ex morbo convalescentibus pars aliqua laborat, eò abscessus fiunt.

33. Sed & si ante morbum pars quæpiam laboraverit, in eam se morbus obfirmat.

34. Si febre detento suffocatio derepente supervenerit, nullo in faucibus apparente tumore, lethale.

35. Si febre detento repente collum intor-

queatur, ac vix deglutire queat, nullo existente tumore, lethale.

36. Sudores febricitantibus boni, qui manare cœperint die tertio, quinto, septimo, nono, undecimo, decimoquarto, decimoseptimo, vicesimoprimo, vicesimoseptimo, tricesimoprimo, & tricesimoquarto. ii enim sudores morbos judicant. Qui secus evenerint, laborem, & morbi longitudinem, & recidivas significant.

37. Frigidi sudores, cum febre quidem acuta, mortem: cum mitiore verò, morbi longitudinem significant.

38. Qua corporis parte sudor est, ibi morbum esse significat.

39. Et qua parte corporis inest calor aut frigus, ibi morbus.

40. Et quando toto corpore mutationes accidunt, ut si corpus refrigeretur & vicissim calefiat, vel color alius ex alio oriatur, longitudinem morbi significant.

41. Sudor multus per somnum citra causam manifestam factus, copiosiore cibo corpus uti significat: quod si cibum non assu-

menti

menti hoc accidat,
gnificat.
42. Sudor multus
per fluens; frigidus
rem morbum signi
43. Febres quæ
mentius affligente
culosiores: quoqu
rint, periculum ab
44. Quos febre
bercula ad articul
45. Quibus tu
dolores post febres
pluribus utuntur.
46. Si rigor, f
grum jam debil
mortiferum est.
47. Excreatio
mittentibus livi
omnes malæ: co
bonæ. Sed eade
alvum, & urin
quid verò, quod
sernatur, malum

enti hoc accidat, vacuatione indigere si-
gnificat.

42. Sudor multus, frigidus calidúsve semper fluens; frigidus majorem, calidus minorem morbum significat.

43. Febres quæ tertio quoque die vehementius affligentes non intermittunt, periculosiores: quoquo modo autem intermiserint, periculum abesse significant.

44. Quos febres longæ exercent, iis tubercula ad articulos, vel dolores fiunt.

45. Quibus tubercula ad articulos, vel dolores post febres diuturnas fiunt, ii cibariis pluribus utuntur.

46. Si rigor, febre non intermittente, ægrum jam debilem frequenter invadat, mortiferum est.

47. Excreationes in febribus non intermittentibus lividæ, cruentæ, fœtidæ, biliosæ, omnes malæ: commodè tamen si prodeant, bonæ. Sed eadem quoq; est, eorum quæ per alvum, & urinas excernuntur, ratio. Si quid verò, quod non juvet, per hæc loca excernatur, malum.

48. *In febribus non intermittentibus si partes externæ algeant, internæ uruntur & sitiunt, lethale est.*

49. *In febre non intermittente si labrum, aut supercilium, aut oculus, aut nasus pervertatur, si non videat, si non audiat, imbecillo jam corpore, quicquid horum acciderit, in propinquo mors est.*

50. *Vbi in febre non intermittente difficultas spirandi & delirium acciderit, lethale.*

51. *In febribus abscessus qui primis judicationibus non solvuntur, longitudinem morbi significant.*

52. *Quibus in febribus, aut aliis morbis voluntariè illacrymāt oculi, absurdū nō est: quibus verò præter voluntatem, absurdius.*

53. *Quibus per febres circa dentes lentores obnascuntur, iis vehementiores fiunt febres.*

54. *Quibus siccæ tusses, paulùm irritantes, in febribus ardentibus diu durant, ii non admodum siticulosi sunt.*

55. *Ex bubonibus febres omnes malæ, præter ephemeras.*

56. Fe-

56. Febricitanti
bre non deficiente, n
morbus, & multam

57. Spasmo au
accesserit, morbum

58. Si febre ar
perveniat, solutio

59. Tertiana
mum circuitibus

60. Quibus p
rint, iis sanguis è
turbata alvus, so

61. Febricita
bus febris reliqu

62. Quibus p
pervenerit ante

NB. Reliqu

72. Quibus
malæ; præcipuè

73. Quibus
murant, lumbo
alvi humectan
pant, aut urin
in febribus.

56. *Febricitanti sudor superveniens, fe-bre non deficiente, malum: prorogatur enim morbus, & multam humiditatem significat.*

57. *Spasmo aut tetano vexato febris si accesserit, morbum solvit.*

58. *Si febre ardente laboranti rigor superveniat, solutio fit.*

59. *Tertiana exquisita septenis ad summum circuitibus judicatur.*

60. *Quibus per febres aures obsurduerint, iis sanguis è naribus profluens, aut perturbata alvus, solvit morbum.*

61. *Febricitantium nisi diebus imparibus febris reliquerit, solet reverti.*

62. *Quibus per febres morbus regius supervenerit ante diem septimum, malum.*

NB. Reliqua omissa vid. sub fin. Lib.

72. *Quibus pellucidæ & albæ sunt urinæ, malæ; præcipuè verò in phreneticis apparent.*

73. *Quibus sublata hypochondria murmurant, lumborum superveniente dolore, iis alvi humectantur, nisi infernè flatus erumpant, aut urinæ multitudo prodeat. Atq; hæc in febribus.*

74. Quibus spes est ad articulos abscessum futurum, abscessu liberat urina multa, crassa, & alba reddita: qualis in febribus cum lassitudinis sensu quarto die quibusdam exire incipit, quòd si ex naribus etiam sanguis profluxerit, brevi admodum solutio fit.

75. Si quis sanguinem aut pus meiat, renum aut vesicæ exulcerationem significat.

76. Quibus cum urina crassa exiguæ carunculæ, aut veluti pili unà exeunt, his à renibus excernuntur.

77. Quibus cum urina crassa furfurea quædam simul minguntur, his vesica scabie laborat.

78. Qui sponte sanguinem meiunt, iis à renibus venulam ruptam esse significatur.

79. Quibus in urina subsident sabulosa, iis vesica calculo laborat.

80. Si quis sanguinem aut grumos meiat, aut urinam guttatim emittat, & dolor ad imum ventrem ac interfemineum incidat, ea quæ circa vesicam sunt laborant.

81. Si quis sanguinem, aut pus, aut squamulas meiat, & gravis odor adsit, vesicæ exulceratio significatur.

82. Qui

82. Quibus in m
tuberculum, suppur

83. Mictus noctu
jectionem significat

Sect

CONvulsio ab

2. Convul
lethalis.

3. A copioso s
aut convulsio, m

4. A purgati
aut singultus sup

5. Si ebrius
scat, convulsus
tur aut ubi ad
pula solvuntur,

6. Qui teta
tuor dies interes
incolumes eva

7. Epilepsia
tingit, mutati
cesimum verò
mitatur ad mo

82. *Quibus in meatu urinario naſcitur tuberculum, ſuppurato eo & rupto, ſolutio.*

83. *Mictus noctu plurimus parvam dejectionem ſignificat.*

Sectio quinta.

CONvulſio ab elleboro, lethalis.

2. *Convulſio vulneri ſuperveniens, lethalis.*

3. *A copioſo ſanguinis fluxu ſingultus, aut convulſio, malum.*

4. *A purgatione immodica, convulſio aut ſingultus ſuperveniens, malum.*

5. *Si ebrius quiſpiam derepente obmuteſcat, convulſus moritur, niſi febre corripiatur aut ubi ad horam pervenerit qua crapulæ ſolvuntur, vocem recuperet.*

6. *Qui tetano corripiuntur, intra quatuor dies intereunt: ſi verò hos ſuperaverint, incolumes evadunt.*

7. *Epilepſia quibus ante pubertatem cõtingit, mutationem recipit: quibus poſt viceſimum verò quintum annum, eos ferè comitatur ad mortem uſq;.*

8. Qui pleuritide laborant, nisi intra dies quatuordecim supernè repurgentur, iis in empyema fit mali translatio.

9. Tabes iis maximè ætatibus fit quæ à decimo octavo sunt anno ad tricesimum quintum.

10. Quibus ex angina libertatis ad pulmonem mali fit conversio, ii intra dies septem moriuntur: si verò hos effugerint, purulenti evadunt.

11. Qui tabe vexantur, si sputum quod extussiunt, carbonibus injectum olet graviter, & capilli à capite defluunt, lethale.

12. Quibus per tabem capilli defluunt à capite, ii fluxione alvi superveniente moriuntur.

13. Qui spumantem sanguinem extussiunt, iis ex pulmone educitur.

14. Si tabe detento profluvium alvi superveniat, lethale.

15. Qui ex pleuritide empyi fiunt, si à ruptione intra dies quadraginta sursum purgentur, liberantur: alioqui transeunt in tabem.

16. Ca-

16. Calidum fr
hit incommoda,
nervorum inconti
profusiones sangui
quæ quidem mor

17. Frigidum
nos, nigrores, &

18. Frigidum
bus, nervis, cere
dum verò amicu

19. Quæ perfi
oportet, præter
dunt, aut brevi

20. Frigidu
obdurat, dolor
grores, rigores
tanos.

21. Est tam
juveni bene c
larga perfusio
hæc sanat.

22. Calidu
in omni ulcere
stat indicium

16. *Calidum frequentiore usu hæc invehit incommoda, carnis effœminationem, nervorum incontinentiam, animi torporem, profusiones sanguinis, animi deliquia; ad quæ quidem mors.*

17. *Frigidum verò convulsiones, tetanos, nigrores, & rigores febriles.*

18. *Frigidum inimicum ossibus, dentibus, nervis, cerebro, dorsali medullæ: calidum verò amicum.*

19. *Quæ perfrigerata sunt, excalfacere oportet, præter ea quæ sanguinem profundunt, aut brevi sunt profusura.*

20. *Frigidum ulceribus mordax, cutem obdurat, dolorem insuppurabilem facit; nigrores, rigores febriles, convulsiones & tetanos.*

21. *Est tamen ubi in tetano sine ulcere, juveni bene carnoso, æstate media, frigidæ larga perfusio calorem revocat. calor verò hæc sanat.*

22. *Calidum suppurationem faciens, non in omni ulcere, maximum securitatis præstat indicium: cutem emollit, extenuat, do-*

lorem lenit, rigores, convulsiones, tetanos mitigat: capitis gravitatem solvit: ossibus fractis plurimum prodest, maximè si nudata sint, multoque magis iis qui in capite ulcera habent: iis etiam quæ moriuntur aut ulcerantur à frigore. herpetibus deniq; exedentibus, sedi, pudendo, utero, vesicæ, his omnibus calidum amicum & decretorium, frigidum inimicum & interimens.

23. Frigido verò in his utendum, unde fluit aut fluxurus sanguis est, non quidem eodem loci, sed circa ea loca unde influit: & si quæ partium inflammationes, aut ardores ad rubrum sanguineumve colorem tendunt, ex recenti sanguine, iisdem ipsis adhibito: nam inveterata nigrefacit. Erysipelas etiam nō ulceratū juvat: siquidē exulceratū lædit.

24. Frigida, veluti nix & glacies, pectori inimica, tusses movent, sanguinis fluxiones, & destillationes efficiunt.

25. Articulorum tumores & dolores absque ulcere, atq; etiam podagricos, & convulsiones magna ex parte frigida largè affusa levat & extenuat, solvitq; dolorem. Nam

Nam modicus torp
habet.

26. Aqua quæ c
ratur, levissima.

27. Quibus no
iis admodum sitien
est.

28. Suffitus aro
Sæpius verò & ad
induceret gravita

29. Prægnant
geat, quadrimest
mensem, sed has
grandiore fœtu,

30. Mulier e
am acuto corrip

31. Mulier i
ortit, eoq; magi

32. Mulieri
struis erumpen

33. Mulieri
guis è naribus

34. Mulier
multum fluat,

Nam modicus torpor doloris solvendi vim habet.

26. *Aqua quæ citò calefit & citò refrigeratur, levissima.*

27. *Quibus noctu bibendi est aviditas, iis admodum sitientibus obdormiscere, bono est.*

28. *Suffitus aromatum muliebria educit. Sæpius verò & ad alia utilis esset, nisi capitis induceret gravitatem.*

29. *Prægnantes purgabis, si materia turgeat, quadrimestres, & usque ad septimum mensem, sed has minus. Minore verò aut grandiore fœtu, abstinebis.*

30. *Mulierem gravidam morbo quopiam acuto corripi, lethale.*

31. *Mulier in utero ferens, sectâ venâ abortit, eoq; magis si sit fœtus grandior.*

32. *Mulieri sanguinem evomenti, menstruis erumpentibus, solutio fit.*

33. *Mulieri menstruis deficientibus, sanguis è naribus profluens, bono est.*

34. *Mulieri uterum gerenti si alvus multum fluat, periculum est ne abortiat.*

35. *Mulieri hysterica, aut difficulter parienti, sternutamentum superveniens, bonum.*

36. *Mulieri menses decolores, nec eodem semper modo & tempore prodeuntes, purgationem indicant esse necessariam.*

37. *Si mulieri uterum ferenti mammæ subitò extenuentur, abortit.*

38. *Mulieri geminos ferenti si altera mamma extenuetur, alterum abortu edit: & si quidem dextra mamma gracilis fiat, marem; si verò sinistra, fœminam.*

39. *Si mulier quæ nec prægnans, nec puerpera est, lac habet, ei menstrua defecerunt.*

40. *Quibus mulieribus in mammas sanguis colligitur, furorem significat.*

41. *Si velis nosse an mulier conceperit, dormituræ aquam mulsam potui dato: & si ventris tormina patiatur, concepit: sin minus, non concepit.*

42. *Mulier gravida si marem gerit, bene colorata est: si fœminam, decolor.*

43. *Si mulieri prægnanti fiat in utero erysipelas, lethale est.*

44. Quæ

44. *Quæ præt*
gerunt, abortiu
rint.

45. *Quæ v*
abortum faciu
sine occasione m
mucoris sunt pl
continere possun

46. *Quæ præ*
cipiunt, iis uter
& priusquam

47. *Si quis*
suppuraverit,
necesse est.

48. *Fœtus*
fœminæ sinistr

49. *Ad secu*
torio immisso,

50. *Mulier*
curbitulam q
appone.

51. *Quæ ut*
ver.

52. *Mulie*

44. *Quæ præter naturam tenues uterum gerunt, abortiunt donec habitiores evaserint.*

45. *Quæ verò mediocriter corpulentæ abortum faciunt secundo mense aut tertio sine occasione manifestâ, iis acetabula uteri mucoris sunt plena, nec præ pondere fœtum continere possunt, sed abrumpuntur.*

46. *Quæ præter naturam crassæ non concipiunt, iis uteri os ab omento comprimitur, & priusquam extenuentur, non concipiunt.*

47. *Si quis parte uterus coxæ adjacente suppuraverit, linamentis concerptis curetur necesse est.*

48. *Fœtus mares dextrâ uteri parte, fœminæ sinistrâ magis* gestantur.

49. *Ad secundas deturbandas, sternutatorio immisso, nares & os comprimito.*

50. *Mulieri si velis menstrua sistere, cucurbitulam quàm maximam ad mammas appone.*

51. *Quæ uterum ferunt, iis uteri os connivet.*

52. *Mulieri gravidæ si lac è mammis co-*

piosè

piosè fluat, fœtum imbecillum significat: si verò firmæ solidæq; mammæ fuerint, valentiorem fœtum significat.

53. Quæ fœtum sunt perdituræ, iis mammæ extenuantur: contrà verò duræ si fiant, dolor aut mammas, aut coxas, aut oculos, aut genua fatigabit, nec abortiunt.

54. Quibus os uteri durum est, iis os uteri arctetur est necesse.

55. Quæ gestantes uterum febribus corripiuntur, & vehementer sine evidente causa extenuantur, eæ difficulter & cum periculo pariunt, aut abortientes periclitantur.

56. Si muliebri profluvio convulsio & animi defectus superveniat, malo est.

57. Menstruis abundantibus morbi eveniunt, & subsistentibus accidunt ab utero morbi.

58. Ad recti intestini & uteri inflammationem, purulentosq; renes succedit urinæ stillicidium: jecori verò inflammatione laboranti supervenit singultus.

59. Si mulier non concipiat, & scire placet

cet

cet an sit concept
lutam subter suff
dere videatur ad
culpa sterilem ess

60. Si prægn
cursum suum te
est impossibile.

61. Si mulier
neque horrore,
cibiq; fastidia e
putato.

62. Quæ frig
non concipiunt,
habent, non c
in ipsis genitur
adurentes: nam
rumpitur. Q
tam nactæ sunt
dunt.

63. Par est
propter corpor
sipatur, ita ut
aut propter
prosilit: aut

cet an sit conceptura, vestibus undiq; obvolutam subter suffito: ac si odor corpus pervadere videatur ad nares & os usque, non sua culpa sterilem esse scito.

60. Si prægnanti purgationes menstruæ cursum suum teneant, bene valere fœtum est impossibile.

61. Si mulieri purgationes non prodeant, neque horrore, neque febre superveniente, cibiq; fastidia ei accidant prægnantem esse putato.

62. Quæ frigidos & densos uteros habent, non concipiunt. Et quæ præhumidos uteros habent, non concipiunt: extinguitur enim in ipsis genitura. Et quæ plus æquo siccas & adurentes: nam alimenti defectu semen corrumpitur. Quæ verò ex utrisque moderatam nactæ sunt temperiem, eæ fœcundæ evadunt.

63. Par est de maribus ratio. Aut enim propter corporis raritatem spiritus foras dissipatur, ita ut genituram ejaculari nequeat: aut propter densitatem humor foras non prosilit: aut propter frigiditatem non incenditur.

ditur, ut eò loci coacervari possit: aut propter caliditatem hoc idem ipsum usu venit.

64. Lac præbere capite dolentibus, malum: malum verò & febricitantibus, & quibus hypochondria elata aut murmurantia, & siticulosis, malum item quibus biliosæ dejectiones, febres acutæ, & copiosa sanguinis evacuatio facta est. Convenit verò tabidis nō admodum valdè febricitantibus lac præbere, & in febribus lóngis & languidis, dum nullum ex suprà dictis signis adsit, & præter rationem extenuatis.

65. Quibus sunt cum ulceribus tumores conspicui, ii non admodum convelluntur, aut insaniunt: his verò repentè evanescentibus, siquidem posticâ parte factum sit, convulsiones & tetani accidunt: si verò à fronte, insaniæ, aut lateris dolores acuti, aut empyema, aut dysenteria, si rubicundi fuerint tumores.

66. Si in magnis vulneribus & pravis tumores non appareant, ingens malum.

67. Molles tumores boni, ut crudi mali.

68. Par-

68. Parte cap
fronte rectà excur

69. Rigores inc
bis magis, & per
put: viris verò p
gis quàm anteri
cubitis: sed & e
lus indicat.

70. Qui qua
modum convul
prius tentati fue
na, liberantur.

71. Quibus
ditur, sine sud
laxa & rara,
tur.

72. Icteric
sunt.

IN diuturn
si ructus
non extiterit

68. Parte capitis posteriore dolenti in frontē rectà excurrens vena incisa, prodest.

69. Rigores incipiunt mulieribus ex lumbis magis, & per dorsum perveniunt in caput: viris verò parte corporis posteriore magis quàm anteriore, veluti ex femoribus & cubitis: sed & cutis iis rara est, id quod pilus indicat.

70. Qui quartana corripiuntur, non admodum convulsionibus tentantur: si verò prius tentati fuerint, superveniente quartana, liberantur.

71. Quibus arida & dura cutis obtenditur, sine sudore moriuntur: quibus vero laxa & rara, cum sudore vitâ defunguntur.

72. Icterici non admodum flatulenti sunt.

Sectio sexta.

I.

IN *diuturnis lævitatibus intestinorum si ructus acidus superveniat, qui priùs non extiterit, bonum est signum.*

2. Qui

2. *Quibus nares humidiores naturâ, & genitura humidior, ii minus prosperâ valetudine fruuntur: quibus verò hisce contraria adsunt, salubrius degunt.*

3. *In longis intestinorum difficultatibus cibi fastidium malum, & cum febre pejus.*

4. *Circumglabra ulcera, maligna.*

5. *Dolores laterũ, & pectoris, cæterarumque partium, an multùm differant, considerandum.*

6. *Renum & vesicæ vitia in senibus difficulter curantur.*

7. *Dolores ventris sublimes, leniores: non sublimes, fortiores.*

8. *Aquâ inter cutem laborantibus exorta in corpore ulcera, non facilè sanantur.*

9. *Latæ pustulæ non admodum pruriginosæ.*

10. *Caput dolenti & vehementer laboranti, pus, vel aqua, vel sanguis per nares, aut os, aut aures effluens, morbum solvit.*

11. *Melancholicis & nephriticis hæmorrhoides supervenientes, bono sunt.*

12. *A diuturnis hæmorrhoïdibus curato,*

nisi

nisi una quapiam
inter cutem, vel
13. *Singultu*
supervenerint,
14. *Hydrope*
ventrem conflu
15. *Longo a*
te vomitus supe
vium.
16. *Pleuriti*
to, alvi profluv
17. *Ophtha*
fluvio corripi,
18. *Cui per*
brum, aut cor,
tenue quoddam
lus, aut jecur,
19. *Persect*
vus, aut gen
tium, neque
20. *Si in*
ram effusus f
21. *Insan*
supervenerin

nisi una quapiam servetur, periculum aquæ inter cutem, vel tabis impendet.

13. *Singultu detento, si sternutamenta supervenerint, singultum tollunt.*

14. *Hydrope detento, si aqua è venis in ventrem confluxerit, solutio fit.*

15. *Longo alvi profluvio laboranti, sponte vomitus superveniens, solvit alvi profluvium.*

16. *Pleuritide aut peripneumoniâ detento, alvi profluvium superveniens, malum.*

17. *Ophthalmiâ laborantem alvi profluvio corripi, bonum.*

18. *Cui persecta fuerit vesica, aut cerebrum, aut cor, aut septum transversum, aut tenue quoddam intestinum, aut ventriculus, aut jecur, lethale est.*

19. *Persectum os, aut cartilago, aut nervus, aut genæ tenuis particula, aut præputium, neque augetur neque coalescit.*

20. *Si in ventrem sanguis præter naturam effusus fuerit, is suppuretur est necesse.*

21. *Insanis si varices, vel hæmorrhoides supervenerint, insaniæ solutio.*

22. Ru-

22. Ruptiones, quæ ex dorso ad cubitum descendunt, venæsectio solvit.

23. Si metus atque mœstitia longo tempore perseverent, melancholicum est signum.

24. Si quod gracile intestinum perfectum sit, non coalescit.

25. Erysipelas foris intrò converti, malum: intus verò foras, bonum.

26. Quibus in febribus ardentibus tremores fiunt, his *delirium solvit.*

27. Quicunque empyi aut hydropici uruntur, aut secantur, si pus aut aqua universim effluxerit, omninò moriuntur.

28. Eunuchi podagrâ non laborant, nec calvi fiunt.

29. Mulier podagrâ non laborat, nisi ipsam menstrua defecerint.

30. Puer podagrâ non laborat ante Veneris usum.

31. Oculorum dolores meri potio, aut balneum, aut fomentum, aut phlebotomia, aut purgatio solvit.

32. Balbi longo alvi profluvio maximè corripiuntur.

33. Qui

33. Qui acidu
pleuritici fiunt.

34. Qui cal
non fiunt; quib
varices superve
fiunt.

35. Hydropi
lum.

36. Difficult
vit: secanda ve

37. Angin
in collo, bonu
litur.

38. Quibus
rare melius: c
non curati ver

39. Convu
ab inanitione

40. Quib
sine inflamma
dolorem solv

41. Quib
quod existens
iis ob crassitu
prodit.

33. Qui acidum ructant, non admodum pleuritici fiunt.

34. Qui calvi sunt, iis varices magni non fiunt; quibus verò calvis existentibus varices superveniunt, ii rursus capillati fiunt.

35. Hydropicis tussis si superveniat, malum.

36. Difficultatem urinæ phlebotomia solvit: secandæ verò interiores.

37. Angina correpto si tumor oriatur in collo, bonum: foras enim morbus vertitur.

38. Quibus occulti cancri fiunt, non curare melius: curati enim citiùs intereunt, non curati verò longius vitam trahunt.

39. Convulsio vel à repletione fit, vel ab inanitione: ita verò & singultus.

40. Quibus ad hypochondrium dolor est sine inflammatione, iis febris superveniens dolorem solvit.

41. Quibus in corpore suppuratum aliquod existens nullam sui dat significationẽ, iis ob crassitudinem puris, aut loci, non se prodit.

42. Regio morbo laborantibus jecur durum fieri, malum.

43. Qui lienosi difficultate intestinorum corripiuntur, iis supervenientem longam dysenteriam aqua inter cutem, aut intestinorum lævitas excipit, & moriuntur.

44. Quibus à stranguria volvulus supervenerit, intra septem dies moriuntur, nisi febre superveniente, copiosa urina fluxerit.

45. Quæcunque ulcera annua sunt, aut longiore tempore durant, in iis os abscedere est necesse, & cicatrices cavas fieri.

46. Qui gibbi ex asthmate aut tussi ante pubertatem fiunt, moriuntur.

47. Quibus venæ sectio, aut purgatio prodest, his vere secanda vena, aut purgatio imperanda.

48. Lienosis difficultas intestinorum superveniens, bono est.

49. Qui podagrici morbi fiunt, sedata inflammatione intra dies quadraginta conquiescunt.

50. Quibus divisum est cerebrum, his supervenire febrem & biliosum vomitum est necesse.

51. Qui

51. Qui valent
bus corripiuntur, &
stertunt, intra septe
bris eos prehenderit

52. Sed in som
quid subappareat
quid non exactè c
appareat, modò n
medicamenti poti
gnum est & val

53. Deliria q
quæ verò studio a

54. In morb
suspiria, mala.

55. Dolores
ferè moventur,

56. Morbor
periculosi decub
nem, vel conv
cæcitatem den

57. Apople
quadragesimo

58. Si omen
putrescit.

51. *Qui valentes, capitis repentè doloribus corripiuntur, & protinus muti fiunt & ſtertunt, intra ſeptem dies intereunt, niſi febris eos prehenderit.*

52. *Sed in ſomnis etiam an de oculis aliquid ſubappareat, ſpectare oportet. Nam ſi quid non exactè commiſſis palpebris ex albo appareat, modò non ex alvi profluvio, aut medicamenti potione id accidat, malum ſignum eſt & valdè pernicioſum.*

53. *Deliria quæ cum riſu fiunt, tutiora: quæ verò ſtudio adhibito, periculoſiora.*

54. *In morbis acutis cum febre luctuoſa ſuſpiria, mala.*

55. *Dolores podagrici vere & autumno ferè moventur.*

56. *Morborum melancholicorum ad hæc periculoſi decubitus, vel corporis ſyderationem, vel convulſionem, vel maniam, vel cæcitatem denunciant.*

57. *Apoplectici autem fiunt maximè à quadrageſimo anno ad ſexageſimum.*

58. *Si omentum exciderit, neceſſariò computreſcit.*

59. *Quibus longo coxendicum dolore conflictatis femoris summum coxâ excidit, rursumq; recidit, iis mucores innascuntur.*

60. *Quibus diuturno dolore ischiadico vexatis femur excidit, iis crus contabescit & claudicant, nisi urantur.*

Sectio septima.

I.

IN morbis acutis frigus partium extremarum malum.

2. *Ex osse ægrotante caro livida, malum.*

3. *A vomitu singultus & oculorum rubor, malum.*

4. *A sudore horror, non bonum.*

5. *Ab insania, difficultas intestinorum, aut hydrops, aut mentis alienatio, bonum.*

6. *In morbo diuturno cibi fastidium & syncera dejectiones, malum.*

7. *Ex multo potu rigor & delirium, malum.*

8. *A tuberculi introrsum eruptione exolutio, vomitio, & animi defectio fit.*

9. A sanguinis pr
etiam convulsio, m
10. Ab ileo vo
convulsio, vel del
11. A pleuriti
12. A peripne
13. Propter ar
sio, aut tetanus, n
14. Propter
stupor, aut desipi
15. A sangui
lum.
16. A puris
verò sputum re
17. Propter
gultus, malum
18. Propte
sipientia, ma
19. Ab oss
20. Ab er
tio, malum.
21. A for
gia, malum.
22. A d
attinentiũ

9. *A sanguinis profluvio desipientia, aut etiam convulsio, malum.*

10. *Ab ileo vomitus, vel singultus, vel convulsio, vel delirium, malum.*

11. *A pleuritide peripneumonia, malum.*

12. *A peripneumonia phrenitis, malum.*

13. *Propter ardores vehementes convulsio, aut tetanus, malum.*

14. *Propter plagam in capite acceptam stupor, aut desipientia, malum.*

15. *A sanguinis sputu puris sputum, malum.*

16. *A puris sputu tabes & fluxus: quum verò sputum retentum fuerit, moriuntur.*

17. *Propter jecoris inflammationem singultus, malum.*

18. *Propter vigiliam convulsio, aut desipientia, malum.*

19. *Ab ossis nudatione erysipelas.*

20. *Ab erysipelate putredo, aut suppuratio, malum.*

21. *A forti in ulceribus pulsu hæmorrhagia, malum.*

22. *A diuturno partium ad ventrem attinentium dolore, suppuratio,*

23. *A sincera dejectione dysenteria, malum.*

24. *Ab ossis præcisione delirium, si in vacuum usque penetraverit.*

25. *A medicamento poto convulsio, mortifera.*

26. *Propter vehementem dolorem partium ad ventrem attinentium, extremarum perfrigeratio, malum.*

27. *Si prægnanti tenesmus supervenerit, abortus est causa.*

28. *Quodcunque os, sive cartilago, sive nervus præcisus fuerit in corpore, neque augetur, neque coalescit.*

29. *Si leucophlegmatia detento fortis diarrhœa supervenerit, morbum solvit.*

30. *Quibus per diarrhœas spumosa sunt alvi excrementa, iis à capite fit defluxio.*

31. *Quibus per febres in urinis sedimenta crassiorem farinam referunt, longam invaletudinem fore significant.*

32. *Quibus in urinis biliosa sedimenta, sed suprà tenuia apparuerint, acutum morbum significant.*

33. Qui-

33. *Quibus divulsæ sunt urinæ, iis vehemens fit in corpore turbatio.*

34. *Quibus in urinis bullæ innatant, nephritim & longam fore invaletudinem, significant.*

35. *Quibus in urina adipalis superficies est & conferta, iis nephriticum & acutum morbum adesse significat.*

36. *Si quibus verò è renibus laborantibus, præter suprà dicta signa, dolores etiam circa spinæ musculos fiant, si quidem ad loca exteriora sentiantur, extrinsecus abscessum quoque fore expecta: si verò dolores ad interiora magis vergant, abscessum etiam intrinsecus futurum potius sperandum est,*

37. *Qui sanguinem vomunt, si sine febre accidat, salutare est; si cum febre, malum. Curatio verò refrigerandi & adstringendi vim habentibus perficitur.*

38. *Destillationes in ventrem superiorem ad suppurationem perveniunt intra dies viginti.*

39. *Si quis sanguinem & grumos meiat, & stranguria laboret, dolore ad hypogastrium*

um & pectinem & perinæum pertinente, ad vesicam loca laborant.

40. Si derepente lingua incontinens fiat, aut aliqua corporis pars attonita stupeat, signum est melancholicum.

41. Si senibus supra modum purgatis singultus accidat, non bonum.

42. Si febris sit non ex bile orta, multa aqua calida capiti superfusa febrem solvit.

43. Mulier non fit ambidextra.

44. Si empyis quum uruntur, aut secantur, purum & album pus effluat, evadunt: si verò subcruentum, fæculentumque & fœtidum, pereunt.

45. Quibus purulentum jecur aduritur, si purum pus effluat & album, salvi fiunt: in tunica enim ipsis pus continetur, si verò qualis amurca profluat, intereunt.

46. Dolores oculorum post meraci vini potum & aquæ calentis copiosæ balneum, venæsectione curato.

47. Si hydropicum tussis habeat, desperatus est.

48. Vrina stillicidium ac meiendi difficulta-

culta-

cultatem, vin
solvit. Inciden
res.

49. Ab ang
in pectore supe
morbus vergi

50. Quibu
tra tres dies in
rint, sani fiun

51. Sternu
cerebro excal
in capite inc
foras erumpi
gustum ipsi e

52. Quib
febris superv

53. Quib
re conducit,

54. Quib
ventriculum
rem adfert,
non habens
pituita, mo

55. Qu

cultatem, vini meraci potus & venæsectio solvit. Incidendæ autem sunt venæ interiores.

49. Ab angina detento, tumor & rubor in pectore superveniens, bonum: foras enim morbus vergit.

50. Quibus cerebrum syderatum est, intra tres dies intereunt: si verò hos superaverint, sani fiunt.

51. Sternutamentum cietur ex capite, cerebro excalfacto, aut perhumectato spatio in capite inani. Aër enim intus contentus foras erumpit. Strepit autem, quia per angustum ipsi est exitus.

52. Quibus jecur vehementer dolet, iis febris superveniens solvit dolorem.

53. Quibus sanguinem è venis detrahere conducit, iis vere secanda est vena.

54. Quibus inter septum transversum & ventriculum pituita concluditur, & dolorem adfert, in alterutrum ventrem viam non habens, iis per venas in vesicam versa pituita, morbi fit solutio

55. Quibus jecur aqua refertum erupe-

rit in omentum, his venter aqua expletur, atq; moriuntur.

56. Anxietudinem, oscitationem, horrorem, vinum pari aqua portionem temperatum epotum solvit.

57. Quibus in meatu urinario generatur tuberculum, ubi suppuraverit & eruperit, doloris fit solutio.

58. Quibus occasione aliqua cerebrum fuerit vehemẽter concussum, mutos protinus fieri est necesse.

59. Corporibus humida carne præditis imperanda fames est: nam fames siccat corpora.

60. Vbi toto corpore mutatio, & corpus refrigeratur, vicissimq; calefit, aut colorem alium ex alio mutat, morbi significatur longitudo.

61. Sudor multus, calidus aut frigidus, semper fluens, humoris copiam inesse significat. Hac igitur robusto quidem supernè, debili verò infernè deducenda.

62. Si febres non intermittentes, tertio quoq; die vehementiores fiant, periculosæ: quo-

quoquo m
vacare sig
63. Q
articulis,
64. Q
ticulis do
bo utuntu
65. Si
valenti q
bus fit.
66. Q
ctare opor
eunt. N
ea morbos
lia, minim
67. E
miseris, n
gmenta: q
est; si ver
fernè purg
purgata a
plures ded
68. Q
sunt bile:
morbus es

quoquo modo autem intermiserint, pericul[o] vacare significatur.

63. Quibus febres longæ, his tubercula in articulis, aut dolores fiunt,

64. Quibus longa tubercula, aut in articulis dolores à febre fiunt, hi copiosiore cibo utuntur.

65. Si quis febricanti cibum præbeat, valenti quidem robur, ægrotanti verò morbus fit.

66. Quæ per vesicam excernuntur, spectare oportet, an talia sint qualia sanis subeunt. Nam quæ his minimè sunt similia, ea morbosiora: quæ verò valentibus similia, minimè morbosa.

67. Et quibus dejectiones si residere permiseris, nec moveris, subsident veluti strigmenta: quæ si pauca sint, parvus morbus est; si verò multa, magnus: his alvum infernè purgari conducit. Alioqui si non repurgata alvo sorbitiones exhibueris, quanto plures dederis, tanto magis offenderis.

68. Quæ cruda deorsum subeunt, ab atra sunt bile: si plura, major, si pauciora, minor morbus est.

69. Excreationes in febribus non intermittentibus livida, cruenta, biliosa, fœtida, omnes malæ. Commodè tamen si prodeant, bonæ. Per alvum etiam & vesicam, & quas cunque corporis prodeat aliquid, si non purgatum restiterit, malum.

70. Corpora quum quis repurgare volet, fluxilia faciat oportet. Et si quidem suprà velit, alvus sistenda: si verò infrà, humectanda.

71. Somnus & vigilia modum si excesserint, morbus.

72. In febribus non intermittentibus, si externa frigeant, interna verò urantur, & sitis detineat, est mortiferum.

73. In febre non intermittente si labrum, aut nasus, aut oculus, aut supercilium pervertatur, si non videat, si non audiat: quicquid horum ægro debili acciderit, lethale.

74. Alba pituita aqua intercus supervenit.

75. A diarrhœa dysenteria.

76. Dysenteriæ supervenit lienteria.

77. A sphacelismo ossis abscessus.

78. A

78. A san
ris supernè pu
79. Qua
vum subeun
sicubi aliàs
re oportet.
est; si multu
lethale istu

A P
1

Q Vi sen
tici fi
scunt: min
natura &
2. Quib
mantur v
ne volunta
3. Qui
è naribus

78. *A sanguinis vomitione tabes, & puris supernè purgatio.*

79. *Qualia etiam quæ per urinas & alvum subeunt, & quæ per carnes* abeunt, *& sicubi aliàs corpus à natura recedat,* spectare oportet. *Nam si parum, parvus morbus est; si multum, magnus; si valdè multum, lethale istud est.*

APHORISMI INTERIECTI,

seu

Sectio octava.

I.

QVi seniores annis quadraginta phrenitici fiunt, non admodum convalescunt: minùs enim periclitantur ii, quorum naturæ & ætati morbus fuerit familiaris.

2. *Quibuscunque oculi in morbis lacrymantur voluntariè, bonum: quibus verò sine voluntate, malum.*

3. *Quibus in febribus quartanis sanguis è naribus fluxerit, malum* est.

4. Su-

4. Sudores in diebus judicatoriis oborientes, vehementes, & veloces, periculosi sunt: & qui expelluntur ex fronte velut guttæ & aquæ scaturientes: & frigidi valde ac multi. necesse est enim ejusmodi sudorem prodire cum violentia, & laboris excessu, ac expressione diuturna.

5. Ex morbo diuturno, alvi fluor, malum.

6. Quæcunq; non sanant medicamenta, ea ferrum sanat: quæ ferrum non sanat, ea ignis sanat: quæ ignis non sanat, ea incurabilia judicare oportet.

7. Tabes iis maximè ætatibus fiunt, quæ à decimo octavo sunt usq; ad tricesimum quintum.

8. Quæ secundùm naturam ad tabem vergunt, omnia quidem vehementia, quædam verò etiam lethalia. Secundum autem erat, si eo tempore ægrotet, quo tempus ipsum morbo opem fert, quemadmodum febri ardenti æstas, hydropico hyems. id enim quod est à natura, victoriam obtinet, at spleni plus affert timoris.

9. *Lingua nigra atque cruenta, cùm quid horum abest, non admodum malum signum: morbum enim minorem significat.*

10. *Hæc igitur in febribus acutis observare oportet,* uti noscamus *quando* quis *moriturus sit, & quando evasurus.*

11. *Testis dexter frigidus convulsusque, mortiferum* est.

12. *Vngues nigri, & digiti manuum ac pedum frigidi. contracti vel remissi, mortem proximam esse significant.*

13. *Labra livida. aut etiam resoluta, & inversa, & frigida, mortifera.*

14. *Aures frigidæ, pellucidæ, contractæ, lethales sunt.*


15. *Et tenebricosa vertigine laborans, &* lucem *aversans, & somno ac ardore multo detentus, desperatus* est.

16. *Et qui paulatim rabie agitari incipit, & non incipit, & non agnoscit, neque audit, neque intelligit, exitio proximus* est.

17. *Morituris* signa *hæc multò fiunt manifesta, & venter attollitur, atque inflatur.*

18. Terminus verò mortis est, cùm animæ calor supra umbilicum ad locum septo transverso superiorem ascendit, & omnis humor extruditur. Cùm autem pulmo & cor calore in mortiferis locis coacervato humorem amiserint, caloris spiritus confertim exhalat, cujus ope totum cum toto compactum erat. Præterea partim per carnes, partim per capitis spiracula, unde vivere dicimus, relinquens anima corporis domicilium, frigidum & mortale simulacrum, unà cum bile, sanguine, pituita, & carne deditione reddit.

Finis Hippoc. Aphorism.



63. Qui
repetunt, q
64. Qu
septimo, au
todecimo s
pochondriu
65. In fe
mens æstus
66. In ac
ca viscera
67. In f
convulsion
68. In
est: convu
69. Qui
sa, grumos
piosa meia
redduntur
ita multò p
70. Qu
quales jur
adest, vel
71. Qu
iis urina r
bet, cætera

NB. refer ad pag. 29. sect. IV.

63. Quibus in febribus quotidie rigores repetunt, quotidie febres solvuntur.

64. Quibus per febres morbus regius die septimo, aut nono, aut undecimo, aut quartodecimo supervenerit, bonũ, nisi dextrũ hypochondriũ durũ sit: alioqui minimè bonũ.

65. In febribus circa ventriculum vehemens æstus & stomachi morsus, malum.

66. In acutis febribus convulsiones, & circa viscera vehementer dolores, malum.

67. In febribus per somnos pavores, aut convulsiones, malum portendunt.

68. In febribus spiritus offendens, malo est: convulsionem enim significat.

69. Quibus non sine febri urinæ sunt crassæ, grumosæ, & paucæ, si ab his tenues & copiosæ meiantur, prosunt. Maximè verò tales redduntur, quibus statim ab initio, vel non ita multò post sedimentum inest.

70. Quibus per febres urina turbata, quales jumentorum, iis dolor capitis vel adest, vel aderit.

71. Quibus die septimo futura crisis est, iis urina rubram die quarto nubeculam habet, cæteraq; pro ratione.

Finis Hippoc. Aph...

